ANTONII ZANOLINI

LEXICON HEBRAICUM.

אוצר
לשון הקדש
LEXICON
HEBRAICUM

A B

ANTONIO ZANOLINO J. U. D.

In Seminario Patavino Linguarum Orientalium Præceptore

CONTEXTUM.

Ad usum

EJUSDEM SEMINARII.

PATAVII, Typis Seminarii. MDCCXXXII.

Apud Joannem Manfrè

SUPERIORUM PERMISSU, ac PRIVILEGIO.

CLEMENTI XII.
PONTIFICI MAXIMO

PRÆFECTUS STUDIORUM
SEMINARII PATAVINI
F.

PRodit, Beatissime Pater, linguæ sanctæ Lexicon, in Seminario Patavino conflatum, ejusque typis editum; & quod tibi nobisque bene vertat, in tuo

nomine apparet. Hoc quoque ad sæculi tui felicitatem pertinebat, ut Pontifex Romanus ad illorum studiorum tutelam evocaretur, quæ studia ut constituerent decessores tui Clemens V. Gregorius XIII. Paulus V. tantopere laborarunt. Quod igitur illi gravissimis legibus & impensis vix obtinuerunt, hoc se se tibi sponte offert; magnosque progressus pollicetur, si tuis auspiciis tuoque præsidio in posterum uti possit. Habes a tuæ virtutis præstantia ut velis; ab auctoritatis amplitudine ut possis, a muneris Pontificii ratione ut debeas, istiusmodi litteras peculiari quadam fide ac benevolentia tueri, a quibus primum & Religio tota & Ecclesia manavit. Non deerant sane ante nostrum hoc Hebraica Lexica, quæ no-

bis

bis aditum ad archetypos sacræ doctrinæ codices aperirent: sed tamen deerant, quæ nostræ juventutis ingeniis satis idonea viderentur; possentque in Catholicis scholis sine periculi suspicione versari. Jamdiu de re hac cogitare cœpimus: sed post multorum annorum operam ipsa Seminarii nostri fortuna opus ad umbilicum perduxit, cum & nos Antistitem haberemus temporibus nostris, & Romana Ecclesia Pontificem haberet temporibus suis maxime accommodatum. Quamquam de te quidem ita sentimus, ut etiamsi monumentum tibi afferatur cum Religionis caussa non ita conjunctum, tamen vel ea ratione quod litterarium sit, magnopere probes ac benevole excipias. Litteræ enim ad te non tamquam ad

do-

dominum modo veniunt, sed tamquam ad veterem alumnum & amatorem: jamque ut ceteras virtutes ea præstantia exerces, quæ loco tam sublimi digna est, ita litterarum amorem pro præsentis fortunæ magnitudine ac splendore augere debes. Ipsa quoque patria, unde ortus es, suos tibi stimulos addit, quæ in Italia litterarum parens & altrix semper est habita; & cum Romæ Pontifices dedit, litteras quoque & litterarum patronos plerumque dedit. Sed quid opus est quærere, quid facere debeas, cum jam videamus, quid facias? Non tam profecto copiosam ac splendidam bibliothecam domi tuæ extruxisses, nec Virum tam insignem quæsisses, quem illi præficeres, nisi te litterarum cura in primis

tan-

tangeret. Fama ista nos quoque excitati, auspicia tam augusta movere ausi sumus, teque Christianæ reipublicæ caput ad præsidium partis exiguæ compellare. Ex summo isto dignitatum omnium fastigio, in quo te Deus opt. maximus ad Ecclesiæ suæ incolumitatem temporibus difficillimis collocavit, in nos quoque oculos demitte; quos vides non privata modo, sed communi sacrorum studiorum caussa, pedibus tuis advolutos patrocinium expectare.

A U-

AUCTOR
AD LECTOREM.

QUod jamdiu homines litterarum ſtudioſi queruntur, deeſſe Latinis ſcholis Lexicon numeris omnibus abſolutum, hoc ego Hebraicis deeſſe longa docendi exercitatione expertus exiſtimo. Sunt ſane multa, ſi numerum ſpectes; ſed in aliis requiritur copia, in aliis delectus; quædam ſatis valent ad interpretandum, non valent ad componendum; alia nullum prorſus exemplum continent, alia nimis multa, proindeque inutilia; ſunt quæ unam tantum ſignificationem ſingulis verbis tribuunt, cum multas habeant; ſunt quæ ſignificationes veras & germanas malitioſis explicationibus contaminant: ut omnia paucis complectar, nos quoque ex hoc genere conari aliquid coacti ſumus, ut juventuti ad inſtituendum nobis concreditæ pro modulo noſtro conſuleremus. Illud autem vel maxime curavi, ut prima linguæ Hebraicæ elementa, eorumque uſum, vim & ſignificationem (quod certe in aliis Lexicis deſideratur) diligenter explicarem, & anomalias omnes recenſerem. Verba etiam quædam Rabbinica inſerui, quæ ad Hebraicam eruditionem neceſſaria viſa ſunt; ceterum intra fines conſtiti ſacrorum Bibliorum. Ut voces derivatæ facile a ſuis radicibus diſtinguerentur, ipſas quoque characterum formas variandas curavi; nec ingenio modo, ſed oculis quoque conſului. Porro videor mihi S. Scripturæ loca quam fideliſſime citaſ-

tasse; sed in copia tanta errores vitare difficillimum est: illud vero monendum puto, citandi rationem ad Hebræorum consuetudinem & partitionem fuisse accommodatam. In reliquis hujus operis partibus quid præstiterim, noli a me quærere: ex ipsius operis tractatione facile cognosces. Vale.

NOI

NOI REFORMATORI
Dello Studio di Padova.

HAvendo veduto per la Fede di Revisione, e Approvazione del P. F. *Gio: Pellegrino Galassi Inquisitore di Padova*, nel Libro intitolato: *Lexicon Hebraicum Auctore Antonio Zanolino J. V. D. et in Seminario Patavino Linguarum Orientalium Lectore*, non v'esser cos'alcuna contro la Santa Fede Cattolica, e parimente per Attestato del Segretario Nostro, niente contro Prencipi, e buoni costumi, concedemo Licenza a *Gio: Manfrè Stampatore*, che possi essere Stampato, osservando gli ordini in materia di Stampe, e presentando le solite copie alle Pubbliche Librarie di Venezia, e di Padova.

Dat. 10. Luglio 1731.

(Alvise Pisani Kav. Proc. Ref.
(Z. P.° Pasqualigo Ref.

Agostino Gadaldini Segretario.

1731. 13. Luglio

Registrato nel Magistrato Eccellentissimo degli Esecutori contro la Bestemmia.

Angelo Legrenzi Segretario.

ANTONII ZANOLINI
LEXICON HEBRAICUM.

א

א *Hebræis est nota Arithmetica unitatis; quemadmodum apud Chaldæos, Samaritanos, Syros, & Arabes. Cum* א *est litera servilis, ab initio in verbis indicat primam personam temporis Futuri.*

אבב אָבִיב m. Spica cum culmo, & calamo, spica maturescens, arista, fructificatio. Levit. 2. v. 14. primitivus fructus. Exod. 9. v. 31. *Hinc* אָבִיב *mensis nomen, qui* Martio *nostro respondet*. Exod. 9. v. 31. *Chaldaico nomine* Martius *vocatur* נִיסָן. *Conjunctum* אָבִיב *cum* תֵּל *conficit nomen loci*. Ezech. 3. v. 15. *Ita apud Aben Ezrà* תֵּל מֶלַח *&* תֵּל חַרְשָׁא *sunt nomina locorum*.

אֵב m. Viror, virens, fructus recens, fructificatio, germen, arbor, arbustum, pomum, lignum. *Cum affixo* בְּאִבּוֹ in virore suo. Job 8. v. 12. *Plur.* אִבִּים virentia. *Constr.* אִבֵּי poma, arbores, fructus. Cant. 6. v. 10. *Quidquid autem in culmum ascendit*, arbor *ab Hebræis vocatur*.

אבד Perire, deperire, occidere, interire; amitti, tolli, interfici. Num. 17. v. 12. Job 11. v. 20. Eccles. 9. v. 6. Jer. 7. v. 30. *Reperitur* Benoni *cum pathach*

sub ב, אֹבֵד perditus. Deut. 32. v. 28. *Pihel* אִבֵּד perdere, disperdere, dissipare, prodigere, destruere. Isa. 26. v. 14. Ezech. 28. v. 16. *Partic.* מְאַבֵּד prodigus. *Hiphil* הֶאֱבִיד perdere, abolere, interficere. Num. 24. v. 19. Mich. 5. v. 10. Soph. 2. v. 5.

אֹבֵד m. Perditio. Num. 24. v. 20. Psal. 119. v. 176. *Aliis est Participium conjugationis Kal.*

אֲבֵדָה f. Res perdita, sive amissa: perditio, damnum, amissio. Levit. 6. v. 3. *Constr.* אֲבֵדַת Deut. 22. v. 3.

אֲבַדּוֹן m. Perditio, perditionis locus, interitus, corruptio, destructio. Job 26. v. 6. & c. 28. v. 22. Prov. 15. v. 11. Psal. 88. v. 12.

אֲבַדֹּה & אֲבַדּוֹ idem. Prov. 27. v. 20. *Semel in Sacra Scriptura reperies.*

אַבְדָן m. Destructio, perditio, corruptio, nex, internecio, interfectio: & אָבְדָן, *quod aliis est Infinitivus* Pihel *cum* ן *paragogico*. Esth. 9. v. 5. *Constr.* אָבְדַן, Esth. 8. v. 6.

אבה Velle, acquiescere, parere, cupere, concupiscere, desiderare, optare: consentire. *Construitur sæpe cum Dativo, & negatione. Anomalum* אָבוּא voluerunt. Isa. 28. v. 12. *cum* א *paragogico.* לֹא אָבָה nolle. Exod. 10. v. 27. Jud. 19. v. 10. Psal. 81. v. 12. Prov. 1. v. 10. Isa. 28. v. 12. 2. Sam. 2. v. 21.

אָב m. Pater, parens, prior, antiquus, primus doctor, dominus: *item* autor, præceptor, magister, inventor alicujus artis, princeps, herus, avus, abavus, atavus, proavus, patronus, nutritius. Gen. 4. v. 20. 2. Reg. 2. v. 12. & c. 5. v. 13. Judic. 17. v. 10. voluntas, desiderium. Job 34. v. 36. *Constr.* אֲבִי *& bis* אַב. Gen. 4. v. 19. & 20. & c. 17. v. 5. & c. 28. v. 2. *Cum affixo* אֶת־אָבִי cum patre meo. Gen. 29. v. 12. Ezech 22. v. 11. Prov. 28. v. 24. *Hinc componitur* אֲבִימֶלֶךְ Abimelech *nomen commune omnibus Regibus Philisthinorum; sicuti Cæsar Imperatoribus Romanis, Pharao, & Ptolomæus Ægyptiis Regibus: singuli tamen Philisthæorum Reges præter nomen commune sua etiam propria habebant nomina, ut* Abimelech *tempore Davidis vocabatur* Achis. 1. Sam. 21. v. 12. & 14. *Plur.* אָבוֹת patres, majores, quilibet. 1. Reg. 8. v. 1. Ezech. 18. v. 2. *Constr.* אֲבוֹת Exod. 6. v. 25. *Cum affixo* לַאֲבוֹתֵיכֶם patribus vestris. Jerem. 11. v. 7. Psal. 44. v. 2.

אֵבֶה m. Voluntas, desiderium, concupiscentia. Job 9. v. 26. *quo in loco* אֳנִיּוֹת navibus *adjunctum significat juxta communem Interpretum Hebræorum sententiam* naves celeres, *&* veloces, *per quas homines cito desiderium explent perveniendi, quo volunt. Alii vero censent esse tanquam ab* איב, *& interpretantur* inimicorum, *vel* piratarum naves.

אֶבְיוֹן m. Egenus, inops, miser, mendicus, pauper, pauperrimus. Deut. 15. v. 4. Psal. 72. v. 4. *Hinc* Ebion *Hæreticus, quasi mentis inops. Cum affixo* אֶבְיֹנְךָ egeni tui. Exod. 23. v. 6. *Plur.* אֶבְיוֹנִים egeni. Amos 5. v. 12. Psal. 69. v. 34. *Constr.* אֶבְיוֹנֵי Exod. 23. v. 11. Isa. 29. v. 19. *Cum affixo* אֶבְיוֹנֶיהָ egenos suos. Psal. 132. v. 15.

אֶבְיוֹנָה f. Appetitus, desiderium, voluntas, cupiditas, concupiscentia, anima concupiscibilis. Ecclef. 12. v. 5. *Aliis* coitus, membrum virile, desiderium coitus.

אֲבִיּוֹנָה f. Concupiscentia, desiderium, membrum virile, vis concupiscibilis, coitus. Ecclef. 12. v. 5.

אֲבוֹי Væ, heu, eheu: papæ. Prov. 23. v. 29. *aliis* paupertas, mendicitas, penuria, egestas.

אָבִי Ah, o, *optandi affectum indicans*. Job 34. v. 36. *aliquando* voluntas mea, pater mi.

אבח אִבְחָה f. Cuspis, gladii acies, districtio, mucro: conturbatio, terror, exterminium, mactatio: clamor, stridor. Ezech. 21. v. 20.

אבט אֲבַטִּחִים m. Pepones. Numer. 11. v. 5. *Utrum autem hoc nomen sit Hebraicum, an Ægyptiacum, apud Interpretes omnes anceps est, ac dubium; nec alibi in Sacra Scriptura reperitur.*

אבך *Hithpahel* הִתְאַבֵּךְ Superbire, se efferre, elevari, extolli, extollere se. Isa. 9. v. 18. *Aliis* convolvi, implicari, dispelli, dissipari.

אָבַל Lugere, plangere, esse in luctu, mærore affici, mæstum, tristem esse, dolere: *de inanimatis* perire, desolari. Jerem. 14. v. 2. Job 14. v. 18. *Hiphil* הֶאֱבִיל Luctum afferre, mærore afficere: desolare, perdere. Thren. 2. v. 8. Ezech. 31. v. 15. *Hithpahel* הִתְאַבֵּל mærore confici, dolere, lugere, luctui, mæstitiæ se dedere: perire, desolari. Genes. 37. v. 33. Num. 14. v. 39. Esdræ 10. v. 6.

אָבֵל m. Lugens, æger, tristis, mæstus. *Item* vallis, planities magna. Judic. 7. v. 22. *Est & nomen proprium loci a luctu sic dicti*. Genes. 50. v. 11. *Plur. masc.* אֲבֵלִים lugentes. *Constr.* אֲבֵלֵי *& fœmin.* אֲבֵלוֹת Thren. 1. v. 4.

אֵבֶל m. Luctus, mæror, dolor, tristitia, funus, exequiæ, planctus. Amos 8. v. 10. Esth. 4. v. 3. *Cum affixo* אֶבְלָם luctus eorum. Jerem. 31. v. 13. אֶבְלֵךְ luctus tui. Isa. 60. v. 20. *Decipiuntur autem, qui hoc nomen per sex puncta scribunt, scilicet* אֶבֶל.

אֲבָל Vere, certe, profecto: at, ast, sed, sedenim, verum, verumtamen, immo, attamen, quin etiam, insuper, autem. Genes. 17. v. 19. & c. 42. v. 21. 2. Sam. 14. v. 5. 2. Reg. 4. v. 4.

אוּבַל *pro* יוּבַל m. Rivus, fluvius, ductus aquarum: *aliis est nomen proprium*. Dan. 8. v. 2. & 3. *aliis* palus, porta.

אבן אֶבֶן f. Lapis, petra, saxum: pondus. Genes. 29. v. 3. Job 28. v. 3. Prov. 20. v. 10. perpendiculum. Zach. 4. v. 10. omnis. Genes. 49. v. 24. massa, fulcimen, firmamentum, gemma. Ezech. 10. v. 1. Dan. 11. v. 38. *Plur.* אֲבָנִים lapides. Exod. 7. v. 21. Jos. 7. v. 27. Job 8. v. 17. *Constr.* אַבְנֵי Mich. 6. v. 11. Isa. 54. v. 12. אַבְנֵי קֹדֶשׁ duces,

ces, magnates. Nehem 4. v. 3. *Cum affixo* אַבְנֶיהָ lapides ejus. Deut. 8. v. 9. אֲבָנָיו lapides ejus. Prov. 24. v 31.

אָבְנַיִם m. Sellæ parturientium: *locus, in quem infans decidit ex utero matris suæ:* vulva. Exod. 1. v. 16. sellæ, tabulæ figulorum; rota, sive instrumentum, super quo figulus parat ollas. Jerem. 18. v. 3. *Est numeri dualis, quia hoc instrumentum rotundum in nonnullis locis refert duas molas.*

אַבְנֵט m. Balteus, cingulum, zona. Exodi 29. v. 9. Levit. 8. v. 13. *Cum affixo* אַבְנֵטְךָ balteus tuus. Isa. 22. v. 21. *Plur.* אַבְנֵטִים baltei. Exod. 28. v. 40.

Juxta R. David in libro Radicum vox אַבְנֵט *pro* militari cingulo *accipitur; in Sacra Scriptura tamen solis Sacerdotibus munus suum obeuntibus tribuitur. De balteo tum Exodi 39. tum Levit. 16. mentio fit, & ex ejus varia descriptione alter altero pretiosior videtur. Ego vero nullum inter utrunque discrimen intercessisse facile crediderim, cum byssus lini genus esset. Erat igitur balteus, vel zona, cingulum tres, sive quatuor digitos latum, & triginta duas ulnas longum, quo Sacerdotes utebantur ad cingendas tunicas, ut promptiores, & expeditiores ad opus essent, vestiumque fluxum coercerent. Hinc D. Paulus illis verbis ad Ephesios cap. 6. v. 14.* Στῆτε περιζωσάμενοι τὴν ὀσφὺν ἐν ἀληθείᾳ: State lumbis cinctis balteo veritatis, *fortitudinem, & constantiam designat. Balteus porro textus erat ex purpura, cocco, hyacintho, stamine byssino, variisque floribus, figurisque instar operis plumarii acu pictus. Cavus erat, serpentisque exuvium referebat. Duæ baltei extremitates ornatus gratia a lumbis deorsum pendebant, & in lævum humerum quasi infulæ in sacrificiis retorquebantur.*

אבם Saginare. אָבוּס Fartus, saginatus, impinguatus, altilis. Proverb. 15. v. 17. *Cum affixo* עַל אֲבוּסֶךָ cum altili tuo: *vel juxta alios* ad præsepe tuum, *quasi ab* אֵבוּס. Job 39. v. 9. *Plur.* אֲבוּסִים saginati, farti: *aliis* capones. 1. Reg. 4. v. 23.

אֵבוּס m. Præsepe, *quasi* saginatorium: horreum, thesaurus. Isa. 1. v. 3. Prov. 14. v. 4.

מַאֲבוּס m. Granarium, apotheca. *Plur. cum affixo* מַאֲבֻסֶיהָ granaria, apothecæ, horrea illius. Jerem. 50. v. 26.

אבץ אֶבֶץ Abes, *nomen proprium urbis in tribu Issachar.* Jos. 19. v. 20. *Hinc originem trahit* אִבְצָן Abesan *Judex Israel undecimus, apud Hebræos* בֹּעַז *appellatus, qui spatio septem annorum ius populo dixit, paterque triginta filiorum, & totidem filiarum occubuit, & in Bethlehem conditus est.* Jud. 12. v. 9.

אבק אָבָק m. Pulvis, terra, humus. Exod. 9. v. 9. Deut. 28. v. 24. *Constr.* אֲבַק Nah. 1. v. 3. *Cum affixo* אֲבָקָם pulvis eorum. Ezech. 26. v. 10. *Fœmin.* אַבְקָה pulvis aromaticus. *Constr.* אַבְקַת Cant. 3. v. 6.

נֶאֱבַק *Niphal* Luctari, colluctari; *quia luctantes in arenam solent descendere, pedibusque pulverem excitare*. Genes. 32. v. 4. & 26.

אבר אָבִיר m. Robustus, fortis, potens, strenuus, validus: magnificus. *Adhibetur hoc nomen de Deo, Angelis, hominibus, & equis. Constr.* אֲבִיר Genes. 49. v. 24. Isa. 1. v. 24. Psal. 132. v. 2. & 5. *Plur.* אֲבִירִים fortes. *Per synecdochen* tauri, equi, juvenci. Isa. 34. v. 7. Jerem 8. v. 16.

אַבִּיר m. Idem. Job 34. v. 20. כַּאבִּיר ut potentissimus. Isa. 10. v. 13. *pro* כְּאַבִּיר, & *juxta Masorethas legendum* כַּבִּיר. *Plur.* אַבִּירִים robusti. Job 24. v. 22. *Per synecdochen* tauri, equi, juvenci, *quod robore valeant*. Psal. 50. v. 13. Isa. 34. v. 7. Jerem. 8. v. 16. Angeli. Psal. 78. v. 25. *Constr.* אַבִּירֵי Isa. 46. v. 12. Psal. 22. v. 13. *Cum affixo* אַבִּירַי magnificos meos. Thren. 1. v. 15.

אֵבֶר m. Penna, ala: *aliis* remigium alarum. *Hinc nonnulli alam in avibus dictam arbitrantur, quod in alis sit avium robur*. Isa. 40. v. 30. Ezech. 17. v. 3. *Fœm.* אֶבְרָה ala. Job 39. v. 16. *Cum affixo* אֶבְרָתוֹ alam suam. Deuter. 32. v. 11. Psal. 92. v. 4. *Plur. cum affixo* אֶבְרוֹתֶיהָ alæ, pennæ ejus. Psal. 68. v. 14. *Sunt, qui volunt, eo loci posteriora avium denotari; sed liberum cuique judicium esto*.

הֶאֱבִיר *Hiphil* Volare, alis uti: *aliis* plumescere. Job 39. v. 26.

אגד Aggregare. *Hinc* אֲגֻדָּה f. Fascis, fasciculus, manipulus, aggregatio, colligatio, sarcina: *metaphorice* cuneus, agmen militum. *Constr.* אֲגֻדַּת Exod. 12. v. 22. globus. 2. Sam. 2. v. 25. *Cum affixo* אֲגֻדָּתוֹ cuneum suum. Amos 9. v. 6. *Plur.* אֲגֻדּוֹת fasces, fasciculi, sarcinæ. Isa. 58. v. 6.

אגז אֱגוֹז Nux, *arbor, & fructus*. Cant. 6. v. 10. *quibusdam* tonsio, putatio, collucatio, excisio, *quasi a* גָּזַז. *Hæc vox alibi in Sacra Scriptura non reperitur*.

אגל אֶגְלֵי m. *Plur. constr.* Guttæ, stillæ. Job 38. v. 28. *Alii aliam huic dictioni radicem tribuunt*.

אגם אֲגַם m. Stagnum, lacuna, lacus, palus, paludis, arundo, juncus. Isa. 41. v. 18. *Plur.* אֲגַמִּים stagna. Jerem. 51. v. 32. Isa. 42. v. 15. Exod. 8. v. 1. *cum daghes in* מ*: at cum affixis sine daghes. Constr.* אַגְמֵי junci. Jerem. 51. v. 32. Isa. 14. v. 24. & c. 19. v. 9. paludes juncis plenæ, & carecta. *Cum affixo* אַגְמֵיהֶם stagna eorum. Exodi 7. v. 19.

אַגְמוֹן m. Carectum, juncus. *Sic appellatur a stagnis, in quibus crescit. Aliis est* præses, dux, *quasi a Græco* ἡγεμὼν: restis ex juncis facta: uncus, hamus: *item* cortina, ahenum. *Sed* Job 40. v. 31. germen tenerum, *quod incurvat caput suum*. *Et* Job 41. v. 11. lebes, *vel* stagnum aquarum, *unde vapor ascendit tempore hyemis*.

אגן אַגָּן f. Crater, phiala, pelvis, scyphus. Cant. 7. v. 2. *Plur.* אַגָּנוֹת phialæ, crateres. Exod 24. v. 6 Isa. 22. v. 24.

אגף m. Ala; exercitus, turma. *Plur.* אֲגַפִּים alæ: *metaphorice* agmina, turmæ equitum. *Cum affixo* אֲגַפֶּיהָ alæ ejus. Ezech. 38. v. 6. & אֲגַפֶּיךָ alæ tuæ, c. 39. v. 4.

אגר Congregare, colligere, congerere, comportare: *de proventu proprie usurpatur*. Deut. 28. v. 39. Prov. 6 v. 8. & c. 10. v. 5.

אִגֶּרֶת f. Epistola, codicillus, tabella, literæ, *sic dictæ, quod in eas multa verba, & variæ res congerantur*. Nehem. 2. v. 8. & c. 6. v. 5. Esth. 9. v. 26. & 29. *Plur.* אִגְּרוֹת epistolæ. Nehem. 2. v. 7. 2. Paral. 30. v. 1. & 6. *Cum affixo* אִגְּרוֹתֵיהֶם literas suas. Nehem. 6. v. 17.

אָגוּר *Nomen proprium viri, qui verba sapientiæ congessit, & deprompsit*. Prov. 30. v. 1.

אֲגוֹרָה f. Nummus, denarius, obolus, numisma. 1. Sam. 2. v. 36.

אֲגַרְטָל m. Pelvis, pollubrum, phiala, crater, vas, in quo ponitur aqua ad lavandas manus. *Plur.* אֲגַרְטְלִים trulleus. *Constr.* אֲגַרְטְלֵי Esdræ 1. v. 9.

אד m. Vapor, nubes, exhalatio terræ; perditio. *Caret numero plurali. De propria ejus significatione Interpretes admodum inter se digladiantur*.

אדב *Hiphil* הֶאֱדִיב Dolore afficere, cruciare, excruciare. 1. Sam. 2. v. 33.

אדם Rubere, rubescere, rubrum, rufum, rubeum esse. Exod. 25. v. 5. Thren. 4. v. 7. *in omnibus conjugationibus est intransitivum*. *Hiphil* הֶאְדִּים idem. Isa. 1. v. 18.

אָדוֹם & אַדְמוֹנִי m. Rubeus, ruber, rufus, rubicundus. Genes. 25. v. 24. & 30. Cant. 5. v. 11. Zach. 1. v. 8. *aliquando substantive* rubedo. *Plur.* אֲדֻמִּים rufi. 2. Reg. 3. v. 22. *Fœm.* אֲדֻמָּה rufa. Numer. 19. v. 2.

אֱדוֹם m. Edom: *cognomen Esau patris Edomitarum, qui ita dictus est a pulmento ruso, pro quo primogenituram vendidit*. Genes. 25. v. 30. אֱדוֹם *etiam appellatur* regio Idumæa: *tunc autem est generis fœminini*. Numer. 24. v. 19. Thren. 4. v. 21.

אֲדַמְדָּם m. Subrubidus, subrufus. Levit. 13. v. 42. & 49. *Fœm.* אֲדַמְדֶּמֶת subrubida. Levit. 13. v. 19. *Plur.* m. אֲדַמְדַּמִּים subrubidi. *Fœm.* אֲדַמְדַּמּוֹת subrubidæ. Levit. 14. v. 37.

אֹדֶם m. Pyropus: sardius, sardonyx, rubinus, lapis pretiosus. Exod. 28. v. 17. Ezech. 28. v. 13.

אָדָם m. Homo, *quia fuit creatus* עָפָר מִן הָאֲדָמָה *pulvis ex terra*. Genes. 2. v. 7. *cum opponitur τῷ* אִישׁ *significat* hominem plebejum, & infimæ sortis. Psal. 49. v. 3. *item* quisque, aliquis. *Est etiam nomen urbis Tiberiadis stagno vicinæ*. Jos. 3. v. 16. אֵין אָדָם nullus. בֶּן אָדָם terrigena, homo.

אֲדָמָה f. Terra, humus, tellus, pulvis. Genes. 3. v. 18. Deuter. 11. v. 9. *Constr.* אַדְמַת Exod. 3. v. 5. Ezech. 20. v. 38. *Cum affixo* אַדְמָתוֹ terra sua. Prov. 12. v. 11. Jerem. 16. v. 15. *Plur.* אֲדָמוֹת terræ. Psal. 49. v. 12.

אדן אֶדֶן m. Basis, fulcrum, stylobates. Exod. 38. v. 27. *Plur.* אֲדָנִים bases. Exod. 26. v. 19. & c. 38. v. 17. *Constr.* אַדְנֵי bases. Exod. 26. v. 36. & c. 38. v. 31. *Cum affixo* אֲדָנֶיהָ bases ejus. Job 33. v. 6 אֲדָנָיו bases ejus. Exod. 35. v. 11.

אָדוֹן m. Dominus, herus, patronus. Genes. 45. v. 8. *Usurpatur de Deo, & hominibus. Hinc* Adonis, *qui etiam* Thammuz *dictus. Vide Seldenum de Diis Syris* l. 2. c. 11. *Constr.* אֲדוֹן dominus. Psal. 97. v. 6. *Cum affixo* אֲדֹנִי domine mi. Genes. 18. v. 3. & אֲדֹנַי v. 12. *Plur.* אֲדוֹנִים domini. Malach. 1. v. 6. *Constr.* אֲדוֹנֵי domini. Psal. 136. v. 3. *Ceterum* אֲדוֹנַי domini mei, *cum pathach de hominibus,* אֲדוֹנָי *cum Kametz de Deo tantum in numero singulari usurpatur.*

אדר *Niphal* נֶאְדַּר Magnificari, roborari. Exod. 15. v. 11. *Partic.* נֶאְדָּר magnificus, fortissimus. Exod. 15. v. 11. *& cum* י *paragogico* נֶאְדָּרִי idem. Exod. 15. v. 6. *Hiphil* הַאְדִּיר magnificare, magnificum reddere. Isa. 42. v. 21.

אַדִּיר m. Magnificus, magnus, validus, amplus, robustus, fortis, potens, præpotens, princeps, insignis, eximius, egregius, excellens. Ezech. 17. v. 23. Psal. 8. v. 2. & 76. v. 5. *Cum affixo* אַדִּירוֹ princeps ejus. Jerem. 30. v. 20. *Plur.* אַדִּירִים fortes. Exod. 15. v. 10. 1. Sam. 4. v. 8. *Constr.* אַדִּירֵי fortes. Jerem. 25. v. 34. *Cum affixo* אַדִּירֵיהֶם magnates, ditiores eorum. Nehem. 3. v. 5. אַדִּירָיו fortes eorum. Nah. 2. v. 6. & אַדִּירֶיךָ robusti tui. c. 3. v. 18.

אֶדֶר m. אַדֶּרֶת f. Magnificentia, amplitudo. Zach. 11. v. 13. pallium, penula, toga, lodex. Genes. 25. v. 25. Jos. 7. v. 21. *Cum affixo* אַדַּרְתּוֹ pallium suum. Zach. 13. v. 4. בְּאַדַּרְתּוֹ pallio suo. 1. Reg. 19. v. 14. *est vestis propria Christianis, hoc est, Monachis, & Monialibus*: pallium magnificum, *quo Reges, & Prophetæ utebantur.* Mich. 2. v. 8.

אַדֶּרֶת f. Magnifica, ampla, grandis. Ezech. 17. v. 7.

אֲדָר m. Adar, *mensis duodecimus* Februario *nostro respondens.* Esth. 3. v. 7. *Nomina mensium vide in* חֹדֶשׁ.

אֲדַרְכֹּן m. Drachma, *vulgo id temporis* solidus, obolus. *Plur.* אֲדַרְכֹּנִים drachmæ. Esdræ 8. v. 27. 1. Paral. 29. v. 7.

אהב אָהַב & אָהֵב Amare, deamare, diligere, benevolentia prosequi. Exod. 21. v. 5. Deut. 10. v. 17. Amos 5. v. 15. *Anomalum Futurum* אֹהֵב diligam. Prov. 8. v. 16. *ex forma Chaldaica* א *quiescit in tzere pro* אֶאֱהַב. *Niphal* נֶאֱהַב amari. 2. Sam. 1. v. 23. *Pihel* אִהֵב amare, diligere: *ex eo derivatur* מְאַהֲבִים amantes, amatores, amici.

ci. *Cum affixo* מְאַהֲבַי amantium me. Zach. 13. v. 6. מְאַהֲבַי amatores mei. Hos. 2. v. 7. *Hiphil* הֶאֱהִיב amare fecit.

אֲהָב m. Amor, dilectio, benevolentia, charitas. *Plur.* אֲהָבִים amores. Prov. 5. v. 19. Hos. 8. v. 9. amores, *pro* amatores.

אֹהַב m. אַהֲבָה f. Amor, dilectio, charitas, benevolentia. 1. Sam. 20. v. 17. *Plur.* אֲהָבִים m. amores. Prov. 5. v. 19. & אֲהָבִים amatoria, res amatoriæ, res ad amorem spectantes. Prov. 7. v. 18.

אֲהָהּ Ahah, ah. Judic. 6. v. 22. *interjectio dolentis. Convenit cum* נהה & הוי. Judic. 11. v. 35. Joel. 1. v. 15. 2. Reg. 3. v. 10. *reperitur etiam* הָהּ Ezech. 30. v. 2.

אֱהִי Ubi? Hos. 13. v. 10. & 14. *quasi pro* אַיֵּה. *Vel est Futurum* ero *per apocopam pro* אֶהְיֶה.

אָהַל Tentorium figere, tabernaculum tendere, vel movere. Genes. 13. v. 12. & 18. *Ex Hiphil Futurum irregulare* יַהֵל tentorium figet. Isa. 13. v. 20. *pro* יַאֲהֵל.

אֹהֶל m. Tentorium, tabernaculum, conopeum. Numer. 17. v. 23. Jos. 18. v. 1. *Cum affixo* בְּאָהֳלֶךָ in tentorio tuo. Psal. 91. v. 10. *Plur.* אֹהָלִים, & אֹהָלִים tabernacula. Judic. 7. v. 8. Job 22. v. 23. *Constr.* אָהֳלֵי tentoria. Genes. 9. v. 27. Job 15. v. 34. *Cum affixo* לְאָהֳלֵיכֶם ad tentoria vestra. Deuter. 5. v. 30. אֹהָלַי tentoria mea. Jerem. 4. v. 20.

אֲהָלִים m. *Plur.* Santali, *arbores præstantissimæ*. Numer. 24. v. 6. *Harum arborum ligna exsiccata, aut fructus suavissimum odorem exhalant*. Prov. 7. v. 17. *Fœm.* אֲהָלוֹת santali. Cant. 4. v. 14. *Vulgo* aloen, *vel* agallochum *Interpretes reddunt*.

אוֹ Aut, vel, sive. Genes. 24. v. 55. Levit. 1. v. 14. si. Levit. 5. v. 2. quomodo. Ezech. 21. v. 10. & 15. &, ac, atque. Levit. 4. v. 23. & 28.

אוֹב m. Pytho, *qui per diabolicas artes responsa dat*: dæmon: necromantia. Levit. 20. v. 27. Isa. 29. v. 4. 2. Reg. 21. v. 6. בַּעֲלַת אוֹב pythonissa. *Plur.* אֹבוֹת pythones. Levit. 19. v. 31. Isa. 8. v. 18. 1. Sam. 28. v. 3. & 9. *item* utres. Job 32. v. 20. *Hinc pythonis significatio, quod ex ventre, quasi ex utre oracula depromeret*.

אוֹד ארות, ארות, עַל ארות Propter, caussa, de: negotium: *præcedente semper particula* עַל, *pro qua semel in tota Sacra Scriptura legitur* אֶל. 2. Sam. 13. v. 16. Genes. 21. v. 11. & 25. Jerem. 3. v. 8. *Cum affixo* עַל אֹדוֹתַי וְעַל אוֹדוֹתֶיךָ propter me, & propter te, *vel* de me, & de te. Jos. 14. v. 6.

אוּד m. Titio, torris. Amos 4. v. 11. Zach. 3. v. 2. *Plur.* אוּדִים titiones. Isa. 7. v. 4.

אָוָה *Pihel* Desiderare, cupere, concupiscere, optare, exoptare, avere, inhiare, appetere, expetere, adoptare. Job 23. v. 13. Prov. 21. v. 10. Mich. 7. v. 1. *Niphal* נָאוָה desiderabilem, pulcrum, decorum esse, decere. Prov. 19. v. 10. Cant. 1. v. 10. & c. 4. v. 3. *Hithpahel* הִתְאַוָּה desiderio affici, *vel* moveri, desiderare, cupere, concupiscere.

Deut. 5. v. 21. Amos 5. v. 18. Psal. 45. v. 12. *Illa autem* Numer. 34. וְהִתְאַוִּיתֶם & terminum constituetis, *&* תְּתָאוּ *pro* תִּתְאַוּוּ terminum constituetis, *possunt deduci a* תָּאָה, *vel* תָּוָה, *ut* א *sit loco* ו.

אַו m. Desiderium *juxta quosdam*, vehemens affectus iræ. Prov. 31. v. 4.

אַוָּה, תַּאֲוָה f. Appetitus, desiderium, concupiscentia, cupiditas, illecebræ. Num. 2. Prov. 21. Deut. 12. v. 5. *Constr.* אַוַּת, תַּאֲוַת desiderium. Deut. 12. v. 15. 1. Sam. 23. v. 20. *Cum affixo* תַּאֲוָתִי desiderium meum. Psal. 38. v. 10. בְּאַוָּתִי in desiderio meo. Hos. 10. v. 10.

מַאֲוַיִּים m. *Plur.* Desideria. Genes. 3. v. 6. *Constr.* מַאֲוַיֵּי desideria. Psal. 140. v. 8. a singulari מַאֲוֶה *vel* מַאֲוָיָה.

אוח אֹחִים m. *Plur.* Furunculi; aves ferales, animalia terribilia: mustelæ, dracones. Isa. 13. v. 21. *De hac voce discrepant inter se Interpretes.*

אוי Eheu, væ, heus, ah. Num. 21. v. 20. & c. 24. v. 24. Ezech. 16. v. 23. *& cum* ה *paragogico* אוֹיָה hei, heu, væ. Psal. 120. v. 5.

אול אֻלַי, אוּלַי Fortassis, fortasse, forsitan: si forte, ne forsan. Genes. 16. v. 2. & c. 24. v. 5. Num. 22. v. 33.

אוּל m. Robur, fortitudo. *Cum affixo* אוּלָם robur eorum. Psal. 73. v. 4.

אוּלָם Vere, profecto, certe, veruntamen, porro. Num. 14. v. 21. Job 12. v. 7. וְלָם nihilominus, attamen.

אֱוִיל, אֱוִילִי m. Stultus, fatuus, insipiens, stolidus, ineptus. Hos. 9. v. 7. Jerem. 4. v. 22. stultissimus. *Plur.* אֱוִילִים stulti. Isa. 19. v. 10. Psal. 107. v. 17.

אִוֶּלֶת f. Stultitia, fatuitas, stoliditas. Prov. 14. v. 24. & c. 15. v. 21. *Cum affixo* לְאִוַּלְתִּי stultitiam meam. Psal. 69. v. 6. Prov. 5. v. 23. & c. 26. v. 11.

נוֹאַל *Niphal* Stulte [illegible], [illegible]tum, hebetem fieri, *pro* נֶאֱוַל. *Vide in* יאל. Numer. 12. v. 11. Jerem. 5. v. 4. Isa. 19. v. 13.

און אָוֶן m. Iniquitas, nihilum, mendacium, perversitas, falsitas. Prov. 6. v. 12. Job 11. v. 14. Psal. 59. v. 6. molestia, labor, vanitas, fatigatio, ærumna, afflictio, luctus, dolor: inutile: idolum. Isa. 66. v. 3. 1. Sam. 15. v. 23. *per contractionem fit* און *in statu constructo, & cum affixis.* Jerem. 4. v. 14. אוֹנוֹ dolorem suum. Job 21. v. 19. *Plur.* אוֹנִים iniquitates. Prov. 11. v. 7.

און m. Robur, potentia, vires, fortitudo, virtus. Hos. 12. v. 8. substantia, opes, facultates: *metaphorice* semen, filius. Genes. 49. v. 3. Job 18. v. 7. Deut. 21. v. 17. *Item* violentia, dolor, tristitia, luctus, oppressio: rapina. Hos. 9. v. 4. *Cum affixo* בְּאוֹנִי in tristitia mea. Deuter. 26. v. 14. *Plur.* אוֹנִים vires. Isa. 40. v. 20. & 28. Psal. 78. v. 51. Job 21. v. 19.

תְּאוּנָה *In Sacra Scriptura in numero singulari nullibi reperitur. Plur.* תְּאוּנִים & תְּאֻנִים m. Molestiæ, labores: mendacia, injuriæ. Ezech. 24. v. 12.

הִתְאוֹנֵן *Hithpahel* Lugere, dolere, murmurare, perverse agere. Numer. 11. v. 1. Thren. 3. v. 13.

אוּץ Urgere, arctare, coarctare, premere; festinare, properare, angustum; arctum esse. Exod. 5. v. 13. & c. 10. v. 13. Jerem. 17. v. 16. incumbere, in angustias cogere. Gen. 19. v. 15.

אָץ m. Præceps, celer, festinus; arctus, angustus. Jos. 17. v. 15. Prov. 19. v. 2. & c. 29. v. 19.

אוֹר Lucere, illucere, illucescere, relucere, resplendere, explendescere, clarere, emicare, splendere, lucidum, splendidum esse, illuminari, scintillare. Genes. 44. v. 3. Psal. 139. v. 11. 1. Sam. 14. v. 29. *Niphal* נָאוֹר lucidum fieri, illustrari, illucere. Job 33. v. 30. Psal. 76. v. 5. 2. Sam. 2. v. 32. *Hiphil* הֵאִיר lucidum reddere, illustrare, illuminare, inflammare, incendere, succendere. Malach. 1. v. 10. *intransitive* lucere, illucere, relucere, confulgere, fulgere, splendescere. Ezech. 43. v. 2.

אוֹר m. Lux, lumen, claritas, fulgor, splendor. Genes. 1. v. 4. Psal. 78. v. 14. Isa. 9. v. 2. mane. Nehem. 8. v. 3. Sol. Isa. 5. v. 30. bonorum affluentia. Proverb. 13. v. 9. *Cum affixo* אורו lumen suum. Ezech. 32. v. 7. אורו lucem suam. Job 36. v. 30. *Fœmin.* אוֹרָה lux. Esth. 8. v. 16. Psal. 139. v. 12. *Plural.* אורים lumina. Psal. 136. v. 7. *Fœm.* אורות olera. 2. Reg. 4. v. 39. Isa. 26. v. 19. *sic dicta, quod suo virore oculos illustrent.*

אוֹר פָּנִים Lux faciei, hilaritas, gratia, favor: *de Deo*, providentia, auxilium. Psal. 4. v. 7. Prov. 16. v. 15.

אוּר m. Ignis, lux, flamma, focus. Isa. 47. v. 14. Ezech. 5. v. 2. *Plur.* אורים, & אֻרִים ignes. Isa. 24. v. 14. *Item* Urim *fuit pectorale sacrum summi Sacerdotis, oraculo in rebus dubiis serviens.* Exod. 28. v. 31. *De* Urim, *si lubet, vide Quæstionem 17. Quæstionum a me editarum typis Seminarii Patavini anno 1725.*

אוּר Ur, *nomen proprium urbis in Chaldæa, quæ ab igne, quem Chaldæi colebant, nomen accepisse putatur. Semper coniungitur cum* כַּשְׂדִּים, *fortasse quia Chaldæi, scilicet magi, eam incolebant.* Genes. 11. v. 31. Nehem. 9. v. 7. *Olim fuit patria Abrahami.*

אֻרוֹת, אֻרָוֹת, & אֻרְיוֹת. *Vide in* אֻרָה.

מָאוֹר m. Lumen, luminare, corpus lucidum. Genes. 1. v. 16. Exod. 35. v. 14. *Cum jungitur Soli significat* Lunam. Psal. 74. v. 16. Ezech. 32. v. 8. *Constr.* מְאוֹר Prov. 15. v. 30. Psal. 90. v. 8. *Plur. constr.* מְאוֹרֵי Ezech. 32. v. 8. *Fœmin. plur.* מְאוֹרוֹת luminaria. Genes. 1. v. 14. & 16. lux. *Capitur in sacris literis etiam pro* bonorum affluentia, *ut* Prov. 13. v. 9.

מְאוּרָה f. Specus, foramen, lustrum, cavea, caverna. Isa. 11. v. 8. *Constr.* מְאוּרַת Isa. 11. v. 8.

אות c. Signum, character, elementum. Genes. 9. v. 12. portentum, prodigium. Deut. 13. v. 2. *Plur.* אותות signa. Genes. 1. v. 14. Deut. 4. v. 34. Jerem. 10. v. 2. *Cum affixo* אותותי signa mea. Exod. 7. v. 5. Psal. 74. v. 9. & 105. v. 27. *Item* אות litera. *Plur.* אותיות literæ, *apud Rabbinos Grammaticos.*

אז Tunc. Genes. 4. v. 26. Deut. 4. v. 21. Jos. 8. v. 30. 1. Reg. 3. v. 17. אָזַי tunc. Psal. 124. v. 3. & 4. מֵאָז ex tunc, ex quo, a quo tempore, jam olim, jam tum. Ruth. 2. v. 7. Isa. 14. v. 9. מִן אָז ab æterno, ante ullum tempus. Psal. 93. v. 2. Prov. 8. v. 22.

אזב אֵזוֹב m. Hyssopus. Num. 19. v. 6. Psal. 51. v. 9. 1. Reg. 4. v. 33.

אזל Abire, abscedere, discedere, ambulare, digredi, proficisci, decedere, recedere, celerare. *Construitur absolute, & cum præpositionibus* מ, & ל. Deuter. 32. v. 36. Job 14. v. 7. 1. Sam. 9. v. 7. *Anomalum est* אָזְלַת abiit. Deut. 32. v. 36. *desinit in* ת *ad formam Chaldaicam pro* אָזְלָה.

מְאוּזָּל m. Vagus, circumforaneus. Ezech. 27. v. 19. *Aliis est nomen gentis, & semel reperitur in Sacra Scriptura.*

אֶזֶל m. Itio, abitio, iter, profectus. 1. Sam. 20. v. 19. *A quibusdam pro nomine proprio accipitur. Cum accentu pausante* אָזֶל. *Aliis* itinerarius, *aliis* lapis haazel, *scilicet, qui est signum transeuntibus per viam.*

אזן אֹזֶן f. Auris: ansa. Amos 3. v. 12. Prov. 18. v. 15. *Cum affixo* אָזְנוֹ aurem suam. Isa. 33. v. 15. Psal. 49. v. 5. *Dual.* אָזְנַיִם aures. *Isa.* 42. v. 20. Psal. 135. v. 17. *Constr.* אָזְנֵי Numer. 11. v. 18. Jerem. 36. v. 10. *Cum affixo* בְּאָזְנַי in auribus meis. Judic. 17. v. 2. Psal. 17. v. 7.

אִזֵּן *Pihel* Attendere, advertere, auscultare, auribus percipere. Eccl. 12. v. 9. ponderare, librare. *Hiphil* הֶאֱזִין auscultare, aures præbere, obtemperare, obedire, aurem inclinare. Genes. 4. v. 22. Psal. 5. v. 2. *Partic. irregulare* מֵזִין Prov. 17. v. 4. *pro* מַאֲזִין.

אֲזֵנִים m. *Plur.* Arma. Deuter. 23. v. 13.

מֹאזְנַיִם m. *Dual.* Lances, statera, bilanx, libra, trutina. Isa. 40. v. 12. *Constr.* מֹאזְנֵי lances. Prov. 11. v. 1.

אזק אֲזִקִּים m. *Plur.* Catenæ ferreæ, compedes, manicæ. Jerem. 40. v. 1. & 4. *Vide* זקק.

אזר Cingere, succingere: cingi, accingi. Jerem. 1. v. 18. 2. Reg. 1. v. 8. *Cum defectu* א *reperitur* 2. Sam. 22. v. 40. *Pihel* אִזֵּר cingere, accingere. Psal. 18. v 33.

Isa. 45. v. 5. *Hithpahel* הִתְאַזֵּר Accingere se, accingi. Psal. 93. v. 1. Isa. 8. v. 9.

אֵזוֹר m. Cingulum, cinctura, zona, balteus, lumbare. Jerem. 13. v. 10. Ezech. 23. v. 15.

אָח f. Focus, arula, receptaculum ignis: rogus, ignis magnus. Jerem. 36. v. 22. *item* ah, heu, *dolentis, & gementis, quasi ab* אָנַח, *vel pro* אָהּ Ezech. 6. v. 11. *Significat etiam* euge.

הֶאָח Euge. Psal. 35. v. 21. *vox gestientis, & exultantis præ lætitia. Item* unus, *pro* אֶחָד, *vel* frater. *Nam juxta phrasim linguæ Hebraicæ* אָח frater, *&* אָחוֹת soror, *usurpantur de rebus inanimatis, quæ simul conjunguntur, sibique mutuo respondent, ut de cortinis* Exod. 26. v. 3. Quinque cortinæ erunt conjunctæ אִשָּׁה אֶל־אֲחוֹתָהּ unaquæque ad sororem suam, *hoc est*, altera cum altera connexa, altera alteri adhærens erit.

אוֹחִים *Vide supra in* אוח.

אֶחָד, אַחַד, חַד, m. Unus, quidam, aliquis, quisquam, primus. Gen. 2. v. 24. Deut. 32. v. 30. Jud. 6. v. 16. לֹא אֶחָד nemo. אַחַד עָשָׂר undecim, undecimus. *Fæmin.* אַחַת una. Deut. 21. v. 15. Job 33. v. 14. *& propter accentus pausantes* אֶחָת *contracte pro* אַחֶדֶת. *Adverbium etiam* semel *significat*. Exod. 30. v. 10. *Ex* אֶחָד *masc. per apocopam fit* אָח unus, *& ex* חַד *per aphæresin fit fœmin.* חֲדָה una. Esdræ 5. v. 13. *Hinc* כַּחֲדָה quasi ad unum, simul, pariter. *Plur.* אֲחָדִים uni, *aut* iidem: pauci. Genes. 27. v. 44. & 29. v. 20.

אָחַד *in conjugatione Kal* Unire, adunare se. Genes. 49. v. 6. *Vide* יָחַד.

אחה אָח m. Frater, germanus: *lata significatione* agnatus, cognatus, propinquus, affinis, consanguineus. Genes. 14. v. 14. & c. 24. v. 29. Jerem. 9. v. 4. gentilis. Levit. 25. v. 46. similis. Job 30. v. 29. *Constr.* אֲחִי Genes. 29. v. 2. Exod. 10. v. 5. Deuter. 15. v. 7. אֲחִי הָאָב patruus. *Plur.* אַחִים fratres. Genes. 13. v. 8. Hos. 13. v. 15. *Constr.* אֲחֵי fratres. Genes. 24. v. 27. *Cum affixo* לְאֶחָיו fratribus suis. Genes. 9. v. 25. בְּאֶחָיו in fratribus suis. 1. Paralip. 5. v. 2.

אָחוֹת f. Soror. Cant. 8. v. 8. 2. Sam. 13. v. 1. *Cum affixo* אֲחוֹתֵךְ sororis tuæ. Ezech. 16. v. 44. וְלַאֲחוֹתוֹ & sorori ejus. Levit. 21. v. 3. *Constr.* אֲחוֹת & אַחוֹת soror. Genes. 4. v. 22. *Plur.* אֲחָיוֹת sorores. *Constr.* אַחְיוֹת. *Cum affixo* אַחְיוֹתָיו sorores ejus. Job 42. v. 11. *Contracte cum affixo* וְאַחוֹתַיִךְ & sorores tuæ. Ezech. 16. v. 55.

אַחֲוָה f. Fraternitas, amicitia, dilectio summa, *qualis inter fratres debet esse*. Zach. 11. v. 14.

אָחוּ m. Ulva, carectum, graminetum, gramen loci palustris: pratum. Genes. 41. v. 2. Job 8. v. 9.

אָחַז Capere, prehendere, apprehendere, deprehendere, tenere, continere, obtinere, possidere, contrectare: hærere, adhærere, cohærere: adjicere, adjungere-

ge-

gere, contignare, tegere. *Construitur cum Accusativo, & sæpe cum præpositione* ב. Job 21. v. 6. Cant. 7. v. 9. Psal. 73. v. 23. *Anomalum* אֱחֹז prehende. Ruth. 3. v. 15. *præter normam Chateph Kametz habet ante se Sægol. Niphal* נֶאֱחַז possessorem constitui: possessionem accipere: capi, comprehendi, contineri, detineri, conjungi. Genes. 22. v. 13. Eccles. 9. v. 12.

אָחֻז Pars hæreditatis, *quæ possessione detinetur*. Numer. 31. v. 30.

אֲחֻזָּה f. Possessio, rus, villa, ager, hæreditas, retentio. Genes. 47. v. 11. Levit. 25. v. 46. *Constr.* אֲחֻזַּת possessio. Genes. 17. v. 8. Levit. 25. v. 41. *Cum affixo* מֵאֲחֻזָּתָם ex possessione illorum. Ezech. 46. v. 18.

אחל אַחֲלֵי Utinam. 2. Reg. 5. v. 3. & אַחֲלַי Psal. 119. v. 5. *aliis* preces, petitiones: *aliis* beatitudines: *aliis* perfectio, finis: *aliis* ægritudines, infirmitates.

אחר Cunctari, tardare, retardare, morari, commorari, immorari, remorari, moram trahere, moram facere, procrastinare, comperendinare, differre. *Futurum* וָאֵחַר & moratus sum. Genes. 32. v. 4. *pro* וָאֶאֱחַר 2. Sam. 20. v. 5. *Pihel* אֵחַר demorari, tardare, differre. Genes. 34. v. 19. Judic. 5. v. 28. Deuter. 10. v. 7. Prov. 23. v. 30.

אַחַר, אַחֲרֵי Post, postea, postquam, posthac: exin, dein, deinde, deinceps, ceterum, tandem, dehinc, exinde: secundum. Genes. 5. v. 4. & c. 10. v. 18. & c. 22. v. 1. Numer. 3. v. 22. Cant. 2. v. 9. *Cum affixo* אַחֲרָיו post eum. Judic. 3. v. 31. אַחֲרַי post me. Num. 14. v. 24. אַחֲרֶיךָ post te. Genes. 19. v. 17. אַחֲרֶיהָ post eam. Exod. 15. v. 20. אַחֲרַיִךְ post te. Isa. 45. v. 14. אַחֲרֵיכֶם post vos. Deuter. 11. v. 4. אַחֲרֵינוּ post nos. Genes. 32. v. 18. אַחֲרֵיהֶן post eas. Ruth. 2. v. 9. אַחֲרֵיהֶם post eos. Deut. 1. v. 8. *Ceterum nota, affixum semper adjungi formæ plurali* אַחֲרֵי.

אַחֵר m. Alius, alter, [illegible]. Gen. 4. v. 24. Job 31. v. 8. *Plur.* אֲחֵרִים alii. Gen. 8. v. 10. Exod. 20. v. 3. & אָחֳרָנִין *cum* ן *more Chaldæorum*. Job 31. v. 10. *Fœmin.* אַחֶרֶת alia, altera. Jud. 11. v. 2. *Plur.* אֲחֵרוֹת aliæ. Gen. 29. v. 27.

אָחוֹר Retro, retrorsum, postremum, pone, post, posterius: secus. *Eleganter ei præponuntur præpositiones* ב, ל, מ. Ezech. 2. v. 10. Thren. 1. v. 8. finis; Occidens. Job 23. v. 8. *pars posterior hominis, id est*, anus. Psal. 78. v. 76. Ezech. 8. v. 16. בְּאָחוֹר pone. Prov. 29. v. 11. מֵאָחוֹר a tergo. Isa. 9. v. 12. לְאָחוֹר retrorsum. Jer. 7. v. 26. Isa. 41. 23. *Plur. constr.* עַל אֲחוֹרֵי versus posteriorem partem. Exod. 26. v. 12.

אַחֲרוֹן m. Posterior, novissimus, ultimus, extremus, finalis; posterius, postremum. Exod. 4. v. 8. Deut. 24. v. 3. *Fœm.* אַחֲרוֹנָה novissima, ultima, postrema. Num. 2. v. 21. Dan. 11. v. 29. בָּאַחֲרוֹנָה extremo. Deut. 13. v. 10. לָאַחֲרֹנָה postremo, ultimo. Eccl. 1. v. 11. *Plur.* אַחֲרוֹנִים posteriora. Gen. 33. v. 2. 2. Sam. 23. v. 1.

אַחֹרַנִּית

אֲחֹרַנִּית f. Retrorsum. Gen. 9. v. 23. 2. Reg. 20. v. 10.

אַחֲרִית f. Novissimum, extremitas, posterius, postremum, extremum, ultimum, finis, consequens: merces, præmium, *tanquam finis, & ultimum laboris*. Psal. 37. v. 17. Prov. 23. v. 18. posteritas, *vel* filii. Psal. 109. v. 13. Jerem. 29. v. 10. Job 8. v. 7. *metaphorice* residuum, reliquiæ: abjecti, & extremæ sortis homines. Jerem. 56. v. 12. Ezech. 23. v. 25. tandem, denique, postremo, ultimo. *Cum affixo* אַחֲרִיתָהּ posteritas ejus. Amos 8. v. 10.

אחש אחש Dignitas, majestas, honor: pretium.

אֲחַשְׁדַּרְפְּנִים m. *Plur.* Principes, satrapæ, magnates, proceres. Esdr. 9. v. 1. Esth. 3. v. 9. *Constr.* אֲחַשְׁדַּרְפְּנֵי satrapæ. Esdr. 8. v. 36.

אֲחַשְׁתְּרָנִים m. *Plur.* Cursores regii, veredarii; dromedarii: asturcones. Esth. 8. v. 10. & 14. *aliis* cameli velocissimi; *aliis* muli. *Hæc, & præcedens voces Persicæ judicantur.*

אטד אָטָד m. Kynosbaton: rhamnus, spina summe aculeata, carduus, *quo in poliendis pannis uti solent*. Jud. 9. v. 14. Psal. 58. v. 10. *nomen loci*. Gen. 50. v. 10. *fortasse locus ille ita dictus est, quia carduis abundabat.*

אטט לְאַט, אַט Pedetentim, quiete, sensim, leniter, lente. 1. Reg. 21. v. 27. demisso capite. Isa. 8. v. 5. *Cum affixo* לְאִטִּי pedetentim. Genes. 33. v. 14.

אִטִּים m. *Plur.* Præstigiatores, divini, malefici, magi, *fortasse ita appellati, quod sensim in exercenda arte sua procederent*. Isa. 19. v. 3. maleficia, *quæ fiebant in quiete; vel potius genus fascinamenti, quod occulte fit.*

אטם אָטַם Claudere, occludere, obturare, comprimere. Isa. 33. v. 15. Psal. 58. v. 4. Prov. 17. v. 28.

אֲטֻמִים & אֲטֻמוֹת Fenestræ clausæ, *id est, angustæ forinsecus*. 1. Reg. 6. v. 4. Ezech. 41. v. 6.

אטן אֵטוּן Funis, filum, linteum ex filis contextum. Prov. 7. v. 16. *Facile crediderim, vocem hanc non Hebraicam, sed Ægyptiacam esse.*

אטר אָטַר Claudere, occludere, obturare, obstruere. Psal. 69. v. 16. *Aliis* aperire, *sicuti & Paraphrasti Chaldæo.*

אִטֵּר m. Præclusus, impeditus: impos manu dextera: dissolutus, scæva. Jud. 3. v. 16. & c. 4. v. 4. & c. 20. v. 16.

אִי m. Insula, regio, provincia. Jer. 47. v. 4. Job 22. v. 30. *Plur.* אִיִּים & אִיִּין insulæ. Jer. 31. v. 9. Isa. 41. v. 1. Psal. 79. v. 1. Ezech. 26. v. 18. *item* aves insulas incolentes, ululæ: bestiæ silvestres in insulis, aut desertis commorantes: striges: picæ: feles. Isa. 13. v. 22. *Constr.* אִיֵּי insulæ. Jer. 2. v. 10. Ezech. 27. v. 7. *item* væ. Eccles. 4. v. 10. & c. 10. v. 16.

אִי Vir *pro* אִישׁ Job 22. v. 30. *secundum R. Jonathanem.*

אִי Ubi, quomodo? Gen. 4. v. 8. & c. 16. v. 8. Eccl. 2. v. 3. Jerem. אִי o, ehem. c. 5. v. 7. *Vide mox in* אַיֵּה.

איב Hostem, inimicum evadere, inimicari, inimicum se exhibere, odio habere, infestare. Lev. 26. v. 34. Mich. 7. v. 6.

אֹיֵב m. Inimicus, hostis, osor, infestus. Isa. 63. v. 10. *Cum affixo* אֹיְבִי inimicus meus. Psal. 41. v. 12. אֹיִבְךָ inimicus tuus. 1. Paral. 21. v. 12. *Plur.* אֹיְבִים inimici. *Constr.* אֹיְבֵי inimici. Mich. 7. v. 6. *Cum affixo* אֹיְבֶיךָ inimici tui. Gen. 49. v. 8. Psal. 8. v. 7. *Fœm. sing.* אֹיֶבֶת inimica.

אֵיבָה f. Inimicitia, odium, malevolentia. Gen. 3. v. 15. בְּאֵיבָה inimice. Num. 35. v. 21. *Constr.* אֵיבַת inimicitia. Ezech. 26. v. 15. & c. 35. v. 5.

איד אֵיד m. Vapor, exhalatio terræ, nubes. Gen. 2. v. 6. interitus, ærumna, calamitas, exitium, pernicies, ruina, fractura, disruptio, excidium, labes, vastitas, perditio, inedia: afflictio, eventus malus, contritio. Job 18. v. 12. & c. 31. v. 23. Prov. 17. v. 5. *Cum affixo* וְאֵידְכֶם & pernicies vestra. Prov. 1. v. 26. Psal. 18. v. 19.

איה אַיָּה f. Pica; cornix; accipiter; vultur; milvus. Levit. 11. v. 14. Job. 28. v. 7.

אַיֵּה Ubi? Gen. 19. v. 5. & c. 38. v. 21. *Cum affixo* אַיֶּכָּה ubi es? Gen. 3. v. 10. *per contractionem* אִי ubi? Gen. 4. v. 9. *item* qui *admirantis.* אֵי־זֶה ubinam? quisnam, quænam, qualenam, quodnam, quidnam? אֵי מִזֶּה undenam?

איך אֵיךְ Quomodo, qualiter? Gen. 39. v. 9. Jer. 2. v. 20. & 22. אֵיכָה idem. Deut. 1. v. 12. *Hinc libri* Threnorum *nomen, qui ab illa dictione incipit.* 1. v. 1. ubinam? Cant. 1. v. 17. *Et cum cholem* אֵיכֹה 2. Reg. 6. v. 13. אֵיכָכָה quomodo, qualiter? Cant. 5. v. 3. Esth. 8. v. 6.

אֵיכוּת Qualitas, *sed in Scriptura non reperitur.*

איל אֱיָל m. אֱיָלוּת f. Fortitudo, robur, facultas, virtus, vires. Psal. 88. v. 5.

אַיִל m. Aries. Gen. 15. v. 9. Exod. 29. v. 32. *metaphorice* dux, princeps, magnus. 2. Reg. 24. v. 15. *item* superliminare, limen, postis. 1. Reg. 6. v. 31. Ezech. 40. v. 9. planities. Gen. 14. v. 6. *Constr.* אֵיל Exod. 29. v. 22. Lev. 5. v. 16. *Plur.* אֵילִים arietes. Deut. 32. v. 14. 2. Reg. 3. v. 4. *Constr.* אֵילֵי Exod. 15. v. 15. Ezech. 17. v. 13. אֵלֵיהֶמָּה superliminaribus eorum, *cum* ה *paragogico pro* אֵלֵיהֶם Ezech. 40. v. 16.

אֵל m. Fortis, potens: Deus, *a fortitudine sic dictus*: Angelus. Ezech. 31. v. 11. *Item substantive* potestas, facultas, fortitudo, *cum post se habet nomen* יָד Gen. 31. v. 39.

Plur.

Plur. אֵלִים fortes. Exod. 15. v. 11. *interdum cum* י *reperitur*, *ut constr.* אֵילֵי Ezech. 31. v. 2.

לְאֵל Fortitudo, facultas. Prov. 3. v. 26. Neh. 5. v. 5. *alii malunt exponere* ad facultatem, in potestate.

איל, אֵלוֹן m. Planities: quercus, quercetum, silva. Gen. 12. v. 6. & c. 14. v. 6. *Plur. constr.* אֵלוֹנֵי Gen. 14. v. 13.

אַיָּל m. Cervus. Deut. 15. v. 22. Isa 35. v. 6. Psal. 42. v. 2. *Fœm.* אַיָּלָה & אַיֶּלֶת cerva. Gen. 49. v. 21. *sed illud* אַיֶּלֶת Psal. 22. v. 1. *quidam* stellam, *alii* fortitudinem *vertunt*. *Plur.* אַיָּלִים Cant. 2. v. 9. Thren. 1. v. 6. *Fœm.* אַיָּלוֹת cervæ. Job 39. v. 1. Psal. 18. v. 34. *Constr.* אַיְלוֹת Cant. 2. v. 7.

עַל אַיֶּלֶת הַשַּׁחַר Ad cervam auroræ. Psal. 22. v. 1. *id est*, *matutinam*, *quæ mane ex cubili suo prodit ad pastum*: *alii* initium alicujus cantici, *alii* instrumentum musicum *fuisse existimant*.

אים *Unde* אָיֹם, & אָיוֹם Formidabilis, horribilis, terribilis, terrificus. Abac. 1. v. 7. *Fœm.* אֲיֻמָּה Cant. 6. v. 3. & 10.

אֵימָה, *& cum* ה *paragogico* אֵימָתָה f. Horror, terror, timor, formidatio, formido, pavor. Gen. 15. v. 12. Exod. 15. v. 16. Esdr. 3. v. 3. *Constr.* אֵימַת Prov. 20. v. 2. *Cum affixo* אֵימַתְכֶם terror vester. Jos. 2. v. 9. *Plur.* אֵימוֹת terrores. Psal. 55. v. 5. *masc.* אֵמִים Job 20. v. 25. *Item* idola, sculptilia, *quod suis cultoribus sint terrori*: portenta. Jer. 50. v. 38. *item* gigantes, *quasi terrifici*, *& formidabiles dicti*. Deut. 2. v. 10. *Cum affixo* אֵימֶיךָ terrores tui. Psal. 88. v. 16.

אין, אַיִן Non, nemo, nullus, nihil, nequaquam. Gen. 19. v. 31. Num. 20. v. 19. Job 33. v. 33. וְאִם אַיִן sin minus. Gen. 30. v. 2. *semel cum chirek* אִין 1. Sam. 21. v. 8. *& per apocopam* אִי 1. Sam. 4. v. 21. Job 22. v. 30. *Est &* אִי, *quod legendum* אִי *per apocopam pro* אִין non. Prov. 31. v. 4. הַאַיִן an non? nonne? Jud. 14. v. 3. בְּאֵין sine, absque. Ezech. 38. v. 11. כְּאַיִן quasi, propemodum, ferme, fere. 1. Paral. 22. v. 4. paululum. Psal. 73. v. 2. מֵאַיִן sine, ex nihilo, præ nihilo: *vel est interrogativum loci*, unde? Gen. 29. v. 4. *cum pronominibus gerit vicem Verbi* sum, es, est, *ut* אֵינְךָ non tu, non es.

איף אֵיפָה f. Epha, *mensura aridorum*, *hoc est*, *modius continens tria sata*. Deut. 25. v. 14. 1. Sam. 1. v. 24. Ruth. 2. v. 17. *Erat* Epha *ejusdem mensuræ*, *ac* בַּת *liquidorum*, *ut* Ezech. 45. v. 11. Ephi, & batus æqualia, & unius mensuræ erunt; ut capiat decimam partem cori batus, & decimam partem cori ephi: juxta mensuram cori erit æqua libratio eorum. *Cum autem* Epha *mensura omnium communissima sit*; *ideo*

κατ' ἐξοχὴν *pro* menſura *uſurpatur*. Deut. 25. v. 14. *etiam ſine* י. Levit. 5. v. 11. *Conſtr.* אֵיפַת Levit. 19. v. 36. Jud. 6. v. 19.

אֵיפֹה, אֵיפֹא, אֵיפוֹ, אֵפוֹ Ubi? Gen. 37. v. 15. Ruth 2. v. 19. Iſa. 49. v. 21. qualiter, quales, *id eſt*, *cujus formæ*. Jud. 8. v. 18. nunc. Iſa. 22. v. 1. ergo, igitur? Gen. 27. v. 33. Hoſ. 13. v. 10.

אִישׁ m. Vir, mas, maritus, incola, quiſque, quilibet, homo, aliquis, quiſpiam, quidam. Gen. 9. v. 20. Mal. 2. v. 10. Judic. 15. v. 15. ſtrenuus, eximius. Deut. 33. v. 1. אִישׁ מִלְחָמָה belliger, pugil. אִישׁ בִּינָה circumſpectus. אִישׁ הָאֱלֹהִים divinus. אִישׁ דְּבָרִים facundus. אִישׁ הַשֵּׁם illuſtris; celebris, famoſus. אִישׁ טוֹב humanus. *Geminatum* אִישׁ אִישׁ quilibet, ſinguli. Numer. 5. v. 20. Levit. 20. v. 2. *Nomine quoque* אִישׁ *appellantur* magni, & duces, *ut* vir belli, *hoc eſt*, magnus bello, autor belli, militiæ peritus. Exod. 15. v. 3. *reperitur etiam ſine* י. 2. Sam. 14. v. 19. Mich. 6. v. 10. *ubi Targum exponit*, *ac ſi eſſet* יֵשׁ ſi eſt, num eſt? *quibuſdam* ignis. אִישׁ אֶל־רֵעֵהוּ invicem, viciſſim. *Utrumque ſexum etiam denotat*, *ut* אַשְׁרֵי הָאִישׁ beatus vir. Pſal. 1. v. 1. *Plur.* אִישִׁים. Pſal. 141. v. 4. Prov. 8. v. 4. Iſa. 53. v. 3. *In his ſolum tribus locis*, *nec præterea in Plurali reperitur*, *ſed ſemper uſurpatur* אֲנָשִׁים *ab* אֱנוֹשׁ.

אִשָּׁה, *Conſtr.* אֵשֶׁת f. Mulier, fœmina, uxor, conjux, virago: & *diſtributive* quæque, unaquæque. Levit. 15. v. 18. Ruth 1. v. 9. *Etiam qualibet res* אִישׁ & אִשָּׁה *appellatur*, *quanquam ſub homine non comprehenditur*, *ut de cortinis*. Exod. 26. v. 3. mulier ad ſororem ſuam, *id eſt*, altera ad alteram. *Reperitur etiam* אִישָּׁה Deut. 28. v. 30. & Levit. 21. v. 7. *Sed in libris impreſſis vulgo reperitur ſine* Jod. *Cum affixo* אִשְׁתּוֹ uxor ejus. Geneſ. 3. v. 8. אִשְׁתִּי uxoris meæ. *Geneſ.* 20. v. 11. *Plur.* אִשּׁוֹת mulieres. Ezech. 23. v. 44. *nec ſæpius in Plurali reperitur.*

אִישׁוֹן m. Nigrum, nigredo oculi, pupilla. Deut. 32. v. 10. Pſal. 17. v. 8. Prov. 7. v. 2. & 9.

אֱישׁוֹן m. Nigredo oculi, obſcuritas, pupilla. Prov. 20. v. 20. *Maſorethæ nolunt* י *legi*.

הִתְאוֹשֵׁשׁ Præſtare ſe virum. Iſa. 46. v. 8. *Vide etiam* אשש.

אית אֵיתָן m. Fortis, robuſtus, validus: *metaphorice* aſper, horridus, durus. Num. 24. v. 22. Deut. 21. v. 4. *ubi aliis* pinguis. *Subſtantive* vis, robur, vehementia, fortitudo. Num. 24. v. 22. Jer. 5. v. 16. Prov. 13. v. 15. Pſal. 74. v. 5. *ſemel ſine* י אֵתָן. Job 33. v. 19. *Cum affixo* לְאֵיתָנוֹ ad vim ſuam. Exod. 14. v. 27. *Plur.* אֵיתָנִים fortes. Mich. 6. v. 7. 1. Reg. 8. v. 2. *Fuit* & Ethanim *menſis ſeptimi*, *id eſt*, Septembris *nomen*. 1. Reg. 8. v. 2. *vulgo* September *appellatur* תִּשְׁרִי: *dictus fortaſſe fuit* אֵיתָנִים *eo quod nati ſint in eo fortes mundi*: *vel propter ſolemnitates celebres*, *quæ erant in eo*: *vel propter fructus*, *qui in eo colliguntur*; *fructibus enim cor hominis confirmatur*. *Ex Hebræis quidam*

mense Septembri mundum a Deo creatum fuisse existimarunt.

שַׁעַר הָאִיתוֹן Porta media, interior. Ezech. 40. v. 15. *vel* ingressus; *quod in ipsa porta congregarentur ingressuri atrium.*

אַךְ Tantum, tantummodo, solum, solummodo, duntaxat, tamen, verumtamen, sed, profecto, certe, certo, vero, utique, omnino, sane. *In media sententia fere exclusiva est.* Gen. 9. v. 5. Exod. 31. v. 13. 1. Reg. 22. v 32. forsan. Gen. 44. v. 28. *Conjungitur & cum* רַק, *& majori diminutioni inservit.* Num. 13. v. 2. הֲרַק אַךְ num tantum, tantummodo, duntaxat? Num. 12. v. 2.

אָכַל Edere, vesci, comedere, manducare, victitare, rodere, consumere, absumere, erodere, devorare, epulari, cœnare: excidere. Exod. 23. v. 11. Deut. 26. v. 14. *tribuitur ori.* Gen. 2. v. 16. *igni.* Job 1. v. 16. *gladio.* 2. Sam. 2. v. 26. *aliquando terræ.* Num. 13. v. 32. אֹכֵל עַל שֻׁלְחָנוֹ conviva. אָכַל עִמּוֹ convivari. אָכַל וְשָׁתָה convivari. *Anomalum* אֳכָלָה comedere. 1. Sam. 1. v 9. *novæ omnino formæ, & Cholem plane alienum est pro* אָכְלָה *cum* ה *paragogico. Chaldaice hoc Verbum cum nomine* קְרַץ *vel* קַרְצָא, *vel* קוֹרְצָה *junctum significat* obtrectare, detrectare, criminari, calumniari, deferre, accusare. *Niphal* נֶאֱכַל comedi, absumi, consumi. Gen. 6. v. 21. Exod. 22. v. 5. Num. 12. v. 12. *Pihel* אִכֵּל consumere. Job 20. v. 26. *Hiphil* הֶאֱכִיל comedendum dare, cibare, consumere. Num. 11. v. 4. Isa. 58. v. 14. Psal. 81. v. 7.

אֹכֶל m. Cibus, esca, nutrimentum, edulium, epulæ, ferculum, alimentum, commeatus, annona, cibarium, victus. Thren. 1. v. 19. Joel. 1. v. 16. *Cum affixo* אָכְלָם cibus eorum. Gen. 14. v. 11.

אוֹכִיל m. Idem. Hos. 11. v. 4.

אָכְלָה f. Idem. 1. Reg. 19. v. 18.

מַאֲכָל m. Idem. Genes. 2. v. 9. Jud. 14. v. 14. *Constr.* מַאֲכַל Job 33. v. 10. *Cum affixo* מַאֲכַלְכֶם cibus vester. Dan. 1. v. 10. מַאֲכָלָהּ cibum suum. Prov. 6. v. 8.

מַאֲכֹלֶת f. Idem. Isa. 9. v. 5. & 19.

מַכֹּלֶת f. Cibus, cibarium. 1. Reg. 5. v. 11.

מַאֲכֶלֶת f. Ensis, gladius, culter. Gen. 22. v. 6. Deut. 32. v. 42. Jud. 19. v. 29. *Plur.* מַאֲכָלוֹת enses. Prov. 30. v. 4.

אָכֵן Certe, certo, siquidem, vere, profecto, utique, quidem, nempe, nimirum, sane, revera: scilicet. Exod. 2. v. 14. Psal. 82. v. 7.

אָכַף Curvare, flectere, reflectere se, incurvare se. Prov. 16. v. 26. *Illud autem* Job 33. v. 7. אַכְפִּי *idem est, ac* כַּפִּי manus mea, vola mea: *aliis, ut etiam D. Hieronymo,* eloquentia mea.

אִכָּר m. Agricola, arator, colonus, rusticus, agrestis. Amos 5. v. 16. Jer. 51. v. 23. *Plur.* אִכָּרִים agricolæ. Jer. 14. v. 4. 2. Par. 26. v. 10. *Cum affixo* אִכָּרֵיכֶם aratores vestri. Isa. 61. v. 5.

אַל Ne, nequaquam : *deprecantis, monentis, & sæpius prohibentis particula : rarissime* nec, non, nihilum. Gen. 21. v. 16. 1. Sam. 2. v. 24. Psal. 121. v. 3. אַל מָוֶת non mors, *id est*, immortalitas. Prov. 12. v. 28. *Jungitur Futuro*. Exod. 12. v. 9. לְאַל ad non, in nihilum. Job 24. v. 25. *Reperitur semel* אַל *pro* אָן quo? 1. Sam. 27. v. 10. *quidam interrogative per* anne *exponunt : alii pro* עַל מִי contra quem?

אֵל m. Deus, *per antonomasiam, quia omnia potest*: numen. Exod. 34. v. 14. Deut. 32. v. 14. potentia, fortitudo, facultas. Neh. 5. v. 5. *Plur.* אֵלִים Psal. 89. v. 7. *Constr.* אֵלֵי Ezech. 32. v. 21. Isa. 61. v. 3.

אֵל *Plur.* Illi, isti, illæ, istæ, hi, hæ. Num. 24. v. 24. 1. Paral. 20. v. 8. *cum* ה *ab initio* הָאֵל Gen. 19. v. 8. & c. 26. v. 3. *sæpius est cum* ה *paragogico* אֵלֶּה. Gen. 2. v. 4. Psal. 20. v. 8.

אֶל, אֱלֵי. Ad, apud, cum, secus, juxta, erga, versus, inter, de, a, ab, pro, coram. Gen. 12. v. 1. & 15. Num. 25. v. 1. Jos. 11. v. 19. *Item pro* ב in *usurpatur*. Exod. 25. v. 16. *pro* עִם cum. Ezech. 16. v. 26. *pro* עַל contra, super. Jer. 49. v. 20. *pro* אֵת *articulo*. Psal. 2. v. 7. Isa. 38. v. 19. adeo. Job 15 v. 5. propter. Genes. 20. v. 2.

אלג אֶלְגָּבִישׁ m. Grando immanis. *Juxta nonnullos componitur ex* אֵל potens, *&* גָּבִישׁ lapis pretiosus. Ezech. 13. v. 11. & 13. & c. 38. v. 22.

אַלְגּוּם *Plur.* אַלְגֻּמִּים m. Ligna-thyina, *species cedri præstantissimæ: aliis* bresillum, *vulgo* Verzino: *aliis* coralia, *& præcipue Hebræis*. 2. Paral. 2. v. 8. *& literis transpositis* אַלְמֻגִּים 1. Reg. 10. v. 11.

אָלָה Execrari, jurare, dejerare, pejerare, imprecari, diris devovere, maledicere. Jud. 17. v. 1. *Semel ex usu Chaldaico* ejulare, lamentari, plangere. Joel. 1. v. 8. *Hiphil* הֶאֱלָה adjurare, adjuratione obstringere. 1. Reg. 8. v. 31. 1. Sam. 14. v. 24.

אָלָה f. Adjuratio, juramentum, perjurium, jusjurandum, diræ. Isa. 24. v. 6. Zach. 5. v. 3. execratio, imprecatio, maledictio. Num. 5. v. 21. 1. Reg. 8. v. 31. *Cum affixo* מֵאָלָתִי a juramento meo. Gen. 24. v. 41. *Plur.* אָלוֹת juramenta. Num. 5. v. 23. 2. Paral. 34 v. 24.

תַּאֲלָה f. Adjuratio, maledictio, imprecatio, devotio. *Cum affixo* תַּאֲלָתְךָ imprecationem tuam. Thren. 3. v. 22.

אַלְיָה f. Cauda, *sed tantummodo ovis, aut arietis, cum* זָנָב *de omnibus animalibus usurpetur*. Exod. 29. v. 22. Lev. 3. v. 9. & c. 7. v. 3. י *est loco* ה *radicalis*.

אֵלָה f. *Genus arboris*: quercus, robur, lucus quercuum. Jud. 6. v. 10. Iſa. 1. v. 30. ulmus; caſtanea, terebinthus: ilex. Joſ. 1. v. 3. & c. 24. v. 26. *Plur.* אֵלִים querceta, luci quercei. Iſa. 57. v. 5. & אֵילִים Iſa. 1. v. 24. *Conſtr.* אֵלֵי Iſa. 61. v. 3. *Cum affixo* אֵלֵיהֶם ulmi illorum. Ezech. 31. v. 14. *Ceterum communiter ſine* י, *ut* Iſa. 57. v. 5. & c. 61. v. 3. Ezech. 31. v. 14.

אַלָּה f. Quercus: ulmus; ilex, caſtanea. Joſ. 24. v. 26.

אַלּוֹן m. Idem. Gen. 35. v. 8. Hoſ. 4. v. 13. Iſa. 44. v. 14. *Plur.* אלּוֹנִים quercus. Amos 2. v. 4. & 9. *Conſtr.* אַלּוֹנֵי Iſa. 2. v. 13. Zach. 11. v. 2.

אֵלוֹן Elon, *nomen proprium*: *vel* planities, quercus, quercetum.

אלה אֱלוֹהַּ m. Deus: Dea. Deut. 32. v. 17. Abac. 3. v. 3. Job 3. v. 4. *Plur.* אֱלֹהִים Dii, Deus: judices. Gen. 28. v. 17. Job 1. v. 15. Angeli. Pſal. 82. v. 2. *Conſtr.* אֱלֹהֵי Pſal. 89. v. 9. Iſa. 65. v. 17. *Cum affixo* אֱלֹהֶיהָ Dei ſui. Prov. 2. v. 16. Ruth 1. v. 15. Hoſ. 4. v. 6. *De Deo vero uſurpatum habet ſenſum ſingularem, ut & de uno Angelo, uno Moſe, uno vitulo, uno idolo, una arca.*

אלו אִלּוּ Si. Eſth. 7. v. 4. *Forſitan in* אִלּוּ *Aleph eſt addititium, ut idem ſit, ac* לוּ ſi. Judic. 8. v. 19. *Semel cum Jod, & Cholem pro SureK* וְאִילוֹ Eccleſ. 4. v. 10. & ſi; *quod tamen legendum* וְאִי לוֹ & væ ei, *licet fere unica voce ſcribatur* וְאִילוֹ.

אלח *Niphal* נֶאֱלַח Fœtere, putreſcere, male olere, abominabile eſſe. Pſal. 14. v. 3. & 53. v. 4. Job 15. v. 16. *Partic.* נֶאֱלָח fœtidus, inutilis. Job 15. v. 16.

אלל אֱלִיל Vanum, vanitas, inutile, nihil, nihilum, res nihili: idolum, ſimulacrum. Jer. 14. v. 14. Iſa. 10. v. 9. *Plur.* אֱלִילִים idola. Pſal. 96. v. 5. Abac. 2. v. 18. *ſic dicta, quod ſint omnino nihil. Conſtr.* אֱלִילֵי Iſa. 2. v. 20. & c. 31. v. 7. *Cum affixo* לֶאֱלִילֶיהָ idolis ejus. Iſa. 10. v. 11.

אֱלוּל m. Elul, *nomen menſis* Auguſti. Neh. 6. v. 15. *Vide menſium nomina in* חֹדֶשׁ.

אַלְלַי Væ, heu. Mich. 7. v. 1. Job 10. v. 15. *Vide in* יָלַל.

אלם *Niphal* נֶאֱלַם Mutum fieri, obmuteſcere. Dan. 10. v. 15. Iſa. 53. v. 7. *Pihel* אִלֵּם ligare, colligare, *proprie manipulos, vel faſces ſegetum*. Gen. 37. v. 7.

אֵלֶם m. Manipulus, *id eſt*, congregatio, multitudo, caterva. Pſal. 58. v. 2. אֵלֶם Pſal. 56. *in titulo varie explicatur. Aliis* colligatio; *aliis* palatium, ædes; *aliis* obmuteſcentia. Pſal. 61. v. 1.

אִלֵּם m. Mutus, elinguis. Prov. 31. v. 5. Pſal 38. v. 14. *Plur.* אִלְּמִים muti. Abac. 2. v. 18.

אֲלֻמָּה f. Manipulus, faſciculus, faſcis ſegetum. *Cum affixo* אֲלֻמָּתִי manipulus meus. Gen. 37. v. 7. *Plur.* אֲלֻמּוֹת Pſal. 126. v. 6. *Cum affixo* אֲלֻמֹּתֵיכֶם manipuli veſtri. Gen. 37. v. 7. & *forma maſc.* אֲלֻמִּים Gen. 37. v. 7.

אוּלָם

אוּלָם Profecto, vere, sane, verumtamen, equidem: alioquin. Num. 14. v. 21. Job 12. v. 7. & c. 13. v. 3. porticus, vestibulum, testudo, fornix. Joel. 2. v. 17. 1. Reg. 7. v. 6. Ezech. 40. v. 48. וְאוּלָם nihilominus: *& cum Kibbutz* אֻלָם v. 7. *& cum daghes* אֻלָּם Ezech. 40. v. 39. *Plur. Constr.* אֵלַמֵּי Ezech. 41. v. 15. & אֵלַמּוֹת fornices. c. 40. v. 30.

אֵילָם m. & אֵילַמָּה f. Vestibulum. *Plur.* אֵילַמִּים vestibula, fornices, *sive* deambulatoria fornicata. Ezech. 40. v. 21. *Cum affixo* אֵילַמָּו, & אֵילַמָּיו vestibula ejus. Ezech. 40. v. 21. & 22. & 24. Ezech. 40. v. 24. *Fœm.* אֵלַמּוֹת Ezech. 40. v. 30.

אַלְמָן m. Viduus, viduatus. Jer. 51. v. 5.

אַלְמָנָה f. Vidua, *sic appellata, quod viro mortuo non valeat loqui, & litigare, quasi mulier colligata.* Deut. 24. v. 17. Thren. 1. v. 1. *Plur.* אַלְמָנוֹת Thr. 5. v. 3. Jer. 18. v. 21. & Ezech. 19. v. 7. ædes, palatia. *Cum affixo* אַלְמְנוֹתָיו viduæ ejus. Jer. 15. v. 8.

אַלְמוֹן m. Viduitas. Isa. 47. v. 9.

אַלְמְנוּת f. Idem. 2. Sam. 20. v. 3. *Cum affixo* אַלְמְנוּתָהּ viduitatis suæ. Gen. 38. v. 14.

אַלְמֹנִי Almoni, *nomen fictitium, quo vocatur is, cujus proprium nomen reticemus: aliis* talis: *jungitur cum* פְּלֹנִי talis, quidam. Ruth. 4. v. 11. *Locum illum D. Hieronymus vertit*, vocans eum nomine suo. *Apud Græcos adhibetur ὁ δεῖνα, cum nomen proprium reticetur, vel quilibet indefinite indicatur. Usurpatur & de loco innominato.* 1. Sam. 21. v. 2. 2. Reg. 6. v. 8.

פַּלְמוֹנִי *Dictio composita ex utraque voce* פְּלֹנִי אַלְמֹנִי: talis, quidam. Dan. 8. v. 13.

אַלְמֻג *Vide supra in* אַלְגּוּם.

אָלַף Studere, discere, assuescere. Prov. 22. v. 25. *Pihel* אִלֵּף docere, instruere, assuefacere. Job 15. v. 5. & c. 33. v. 33. & c. 35. v. 11.

אַלּוּף m. Præceptor, doctor, princeps, magnus, dominus, dux, ductor. Mich. 7. v. 5. Prov. 16. v. 28. *item* bos, *quasi suorum ductor.* Jer. 11. v. 19. *Cum affixo* אַלּוּפִי dux meus. Psal. 55. v. 14. *Plur.* אלופים duces, boves. Jer. 13. v. 21. *Constr.* אַלּוּפֵי Gen. 36. v. 15. Exod. 15. v. 15. *Cum affixo* אַלּוּפֵיהֶם duces eorum. Genes. 36. v. 19.

אֶלֶף c. Mille, chilias, *numerus, qui mille continet.* Deut. 32. v. 30. Job 33. v. 23. שַׂר אֶלֶף chiliarchus. *Dual.* אַלְפַּיִם duo millia. Num. 35. v. 5. Jos. 3. v. 4. *Plur.* אֲלָפִים millia, milleni, chiliades. Jos. 8. v. 12. 1. Paral. 21. v. 5. *Constr.* אַלְפֵי Mich. 6. v. 7. Psal. 119. v. 72. *Cum affixo* בַּאֲלָפָו in millia sua. 1. Sam. 18. v. 7. boves. Prov. 14. v. 4. Isa. 30. v. 24. *Hinc* הֶאֱלִיף mille producere: *unde* מַאֲלִיפוֹת millena parientes. Psal. 144. v. 13.

הָאֶלֶף Jos. 18. v. 28. *a quibusdam* magnus *exponitur: aliis est nomen proprium.*

תַּלְפִּיּוֹת *Cum defectu* א *pro* תַּאַלְפִּיּוֹת. Cant. 4. v. 4. ædificia maxima ex lapidibus excisis; figuræ adamantinæ: documenta in turribus: *aliis* propugnacula, *ut & D. Hieronymus*

quod

quod turris alta transeuntibus sit tramitis indicium.

אִלֵּץ *Pihel* Molestiam exhibere, molestia afficere, moleste urgere, premere, opprimere. Jud. 16. v. 16.

אִם Si, siquidem, siquando, etsi. Gen. 31. v. 50. Eccl. 12. v. 14. וְאִם sin. *Cum* לֹא ni, nisi: *si præponatur* כִּי, sed, nisi. Psal. 1. v. 2. *& interrogative* utrum, num, an, numquid? Jud 9. v. 2. cum, quando. Gen. 38. v. 9. הַאִם an vero? numquid? utrum? וְאִם אַיִן sin minus. Gen. 30. v. 1. Job 6. v. 13. עַד אִם, עַד אֲשֶׁר אִם, usque dum, donec. Gen. 28. v. 15. כִּי אִם sed. Psal. 1. v. 2. quia certe, utique enim. Prov. 23. v. 18. quod si, etiamsi. 1. Sam. 14. v. 40. vere. Psal. 59. v. 16. אִם לֹא si non, nisi, an non. *In juramentis absolute positum negat.* 1. Reg. 1. v. 51. *addita particula negandi, affirmat.* Isa. 5. v. 9. הַאִם utrum: אִם כָּכָה siccine?

אֵם *Vide mox in* אמם.

אָמָה f. Ancilla, famula, pedissequa. Gen. 21. v. 10. Exod. 21. v. 32. *Cum affixo* אֲמָתוֹ ancillam suam. Exod. 2. v. 5. 1. Sam. 25. v. 41. *Plur.* אֲמָהוֹת ancillæ. Gen. 31. v. 33. *hic pluralis excipitur: juxta communem enim Grammaticæ regulam, quæ in formando plurali tollit* ה, *faciendum esset* אָמוֹת. *Constr.* אַמְהוֹת 2. Sam. 6. v. 20. *Cum affixo* וְאַמְהֹתֵיהֶם & ancillas eorum. Esdr. 2. v. 65.

אַמָּה *Vide in* אמם.

אָמַל Infirmare, debilitare, languidum reddere: אֲמֻלָה languidum, imbecille, debile, infirmum. Ezech. 16. v. 30. *Variant Interpretes. Juxta Septuaginta locus citatus vertitur,* τί διαθῶ τὴν θυγατέρα σου; quomodo disponam filiam tuam? *juxta D. Hieronymum,* in quo mundabo cor tuum? *Puhal* אֻמְלַל languere, languescere, languidum esse, infirmari, succidi, dissipari, emarcescere, ægrotare. Nah. 1. v. 4. Isa. 24. v. 4. Hos. 4. v. 3.

אֻמְלָל m. Infirmus, ægrotus, debilis, imbecillis. Isa. 16. v. 8.

הָאֲמֵלָלִים Languidi. Neh. 4. v. 2.

אמם אֵם f. Mater. Gen. 32. v. 12. Prov. 19. v. 26. Psal. 35. v. 14. אֵם הַדֶּרֶךְ bivium. *Illud autem* Jer. 15. v. 8. cœtus, congregatio. *Metaphorice* medium viæ, bivium. Ezech. 21. v. 26. civitas magna, metropolis. 2. Sam. 20. v. 19. *sicuti minores urbes vocantur* בָּנוֹת. 2. Sam. 20. v. 19. *Cum affixo* אִמְּךָ matris tuæ. Levit. 18. v. 13. Jud. 16. v. 17. *Plur.* אִמּוֹת matres. *Cum affixo* אִמֹּתָם matres eorum. Thren. 2. v. 12. & c. 5. v. 3. אִמּוֹת הַתּוֹרָה *titulus decalogi.*

אוֹם, לְאֹם m. Natio, populus, gens, familia. Gen. 25. v. 23. *Semel cum SureK* וּלְאוּמִּי & natio mea. Isa. 51. v. 4. *Plur.* אֻמִּים Psal. 117. v. 1. *Fœm.* אֻמָּה familia, gens. *Plur.* אֻמּוֹת

אֻמּוֹת Num. 25. v. 15. *Cum affixo* לְאֻמֹּתָם per nationes suas. Gen. 25. v. 16.

אַמָּה f. Cubitus, mensura cubitalis, *quæ communiter continebat quinque palmos, in sacris autem sex, ut Hebræi docent*. Gen. 6. v. 16. Ezech. 40. v. 5. *Constr.* אַמַּת Deut. 3. v. 11. Jerem. 51. v. 13. *Dual.* אַמָּתַיִם duo cubiti. Exod. 25. v. 10. *Plur.* אַמּוֹת cubiti. Deut. 3. v. 11. Ezech. 42. v. 4. postes, *vel* frontes, *seu* superliminaria. Isa. 6. v. 4. *Kimchi asserit, hoc loco Chaldæum paraphrastem* postium *nomine angulos intellexisse, qui hinc inde sunt super postes, quibus superius limen innititur.*

אָמַן Enutrire, nutrire, educare, alere. Esth. 2. v. 7. *Niphal* נֶאֱמַן firmari, firmum, fidum, fidele, stabile, statum, constans esse. Gen. 42. v. 20 Psal. 78. v. 27. verum esse, *vel* verificari: confirmari, nutriri, educari. 2. Sam. 7. v. 16. Isa. 60. v. 4. *Hiphil* הֶאֱמִין credere, confidere, fidere. *Cum* ל *constructum significat* fidem habere. Exod. 4. v. 1. Num. 14. v. 11. Isa. 53. v. 1. *Cum* ב inniti, certo sibi persuadere, pro indubitato habere. Deut. 28. v. 66. Job 15. v. 15.

אֹמֵן m. Nutriens, educator, nutritius, curator, altor: alumnus. Num. 11. v. 12. Esth. 2. v. 7. *Plur.* אֹמְנִים altores. 2. Reg. 10. v. 1. *Cum affixo* אֹמְנַיִךְ nutritii tui. Isa. 49. v. 23. *Fœm.* אֹמֶנֶת nutrix, altrix: alumna. Ruth. 4. v. 16. *Cum affixo* אֹמַנְתּוֹ nutrix illius. 2. Sam. 4. v. 4.

נֶאֱמָן m. Fidus, fidelis, verus, verax, veridicus, stabilis, firmus, perseverans. Num. 12. v. 7. Deut. 7. v. 9. *Constr.* נֶאֱמַן 2. Sam. 7. v. 16. *Plur.* נֶאֱמָנִים fideles. Isa. 55. v. 3. *Illud autem* Job 12. v. 20. נֶאֱמָנִים *R. David exponit* oratores, disertos, eloquentes, *a* נאם loqui, dicere. *Constr.* נֶאֱמְנֵי fideles. Psal. 101. v. 6. *Fœm.* נֶאֱמָנוֹת Deut. 28. v. 59.

אֵמוּן, & אֵמֻן m. Fides, veritas: *educatio*. Deut. 32. v. 20. אֵין אֵמֻן בָּם infidelis. *Plur.* אֱמוּנִים Isa. 26. v. 2. *& adiective* fideles. Psal. 31. v. 24. veraces. Psal. 12. v. 2. *Constr.* אֱמוּנֵי 2. Sam. 20. v. 19.

אֹמֶן m. Veritas, fidelitas, stabilitas, firmitas, firmum. Isa. 25. v. 1.

אֹמְנוֹת f. *Plur.* Columnæ, *sic appellatæ, quod ædificium sustineant*: *aliis* laminæ. 2. Reg. 18. v. 6.

אָמוֹן m. Nutritius, alumnus: *aliis* pædagogus. Prov. 8. v. 30. multitudo. Jerem. 46. v. 25.

אָמֵן m. Veritas, vere. Deut. 27. v. 15. Jerem. 28. v. 6. Psal. 89. v. 52.

אָמָּן m. Artifex, opifex, mechanicus, fabricator, magister. Cant. 7. v. 2.

אָמְנָה Vere, certe, certo, profecto, quidem. Gen. 18. v. 13. Isa. 37. v. 18. veritas, constantia. Esth. 2. v. 20.

אָמְנָם, אֻמְנָם Vere, revera, sedenim, profecto, certe, certo, atqui, equidem, quidem, sane. Num. 22. v. 37. Job 9. v. 2. veritas, certitudo, firmitas. Ruth 3. v. 13.

אֱמָנָה f. Fidelitas, constantia, firmitas, fides, perseverantia, constitutio firma. Neh. 9. v. 38. & c. 10. v. 1. constitutio, pensio firma, & stata: *aliis* ordo, & statutum firmum. Nehem. 11. v. 23. *item nomen fluvii*. 2. Reg. 5. v. 12. *nomen montis*. Cant. 4. v. 8.

אֱמוּנָה f. Veritas, fides, firmitas, firmitudo, certitudo, stabilitas, constantia. Isa. 11. v. 5. Hos. 2. v. 22. *item* constans, statum munus, & officium. 1. Par. 9. v. 22. & 26. *Cum affixo* בֶּאֱמוּנָתוֹ in fide sua. Abac. 2. v. 4. *Plur.* אֱמוּנוֹת Prov. 28. v. 20.

אֱמֶת f. Certitudo, fides, veritas, firmitas, sinceritas, *quasi contractum ex* אֱמֶנֶת *inusitato*. Zach. 8. v. 19. Jos. 2. v. 12. Neh. 7. v. 2. *Cum affixo* אֲמִתּוֹ veritatem suam. Genes. 24. v. 27. Psal. 30. v. 9.

אָמֵץ Fortem, validum, robustum esse. Gen. 25. v. 23. Jos. 1. v. 6. *Pihel* אִמֵּץ roborare, obfirmare, confirmare, fortificare, fortem, robustum reddere. Nah. 2. v. 2. Job 4. v. 4. *Hithpahel* הִתְאַמֵּץ roborare, confirmare se. Ruth 1. v. 18. 1. Reg. 12. v. 18.

אַמִּיץ, אַמִּץ m. Fortis, validus, robustus, strenuus, solidus, firmus. Job 9. v. 4. Isa. 28. v. 2.

אֹמֶץ, מַאֲמָץ m. Robur, fortitudo. Job 17. v. 9.

אַמְצָה f. Idem. Zach. 12. v. 5.

אֲמֻצִּים m. *Plur.* Robusti, validi. Zach. 6. v. 3. *aliis* rufi, *aliis* cinericii.

מַאֲמַצִּים m. *Plur.* Fortitudines, robora. *Constr.* מַאֲמַצֵּי Job 36. v. 19.

אָמַר Dicere, condicere, perhibere, asserere, loqui, eloqui, proloqui: ajo: *cum ad mentem refertur*, putare, cogitare, statuere, proponere. Gen. 11. v. 3. Hos. 7. v. 2. *Niphal* נֶאֱמַר dici, nuncupari. Gen. 22. v. 14. Jos. 2. v. 2. *Hiphil* הֶאֱמִיר exaltare, magnificare, prædicare, condicere. Deut. 26. v. 17. & 18. *Hithpahel* הִתְאַמֵּר exaltari, exaltare se, gloriari, dictis se prædicare. Psal. 94. v. 4.

אֹמֶר m. Sermo, verbum, oratio, dictum, eloquium. Abac. 3. v. 8. *Cum affixo* אִמְרִי sermonis mei. Job 9. v. 27. *Plur.* אֲמָרִים sermones. Prov. 19. v. 7. & c. 22. v. 21. *Constr.* אִמְרֵי Gen. 49. v. 21. Job 6. v. 10. *Cum affixo* אִמְרֵיכֶם sermones vestros. Isa. 41. v. 26. Job 32. v. 13.

אָמִיר m. Ramus summus, summitas rami, frons, frondis, vertex, verber. Isa. 17. v. 6. & 9.

אִמְרָה, אֶמְרָה f. Sermo, eloquium, dictum. *Constr.* אִמְרַת Isa. 5. v. 24. Psal. 18. v. 31. *Cum affixo* אִמְרָתִי eloquium meum. Gen. 4. v. 22. Deut. 32. v. 2. *Plur.* אִמְרוֹת eloquia. Psal. 12. v. 7. *Constr.* אִמְרוֹת Psal. 12. v. 7.

מַאֲמַר m. Sermo, oratio, eloquium, verbum, edictum. Esth. 1. v. 15.

אֶמֶשׁ Hesterna, præterita nocte, *vel* vespera, heri, heri vesperi, pridie. Gen. 19. v. 34. & c. 31. v. 21. Job 30. v. 3.

אָן, & אָנָה, & אָנָה Ubi, quo? quorſum? *adverbium loci*. Gen. 37. v. 19. 1. Sam. 10. v. 14. Deut. 1. v. 28. Iſa. 2. v. 5. Pſal. 139. v. 7. עַד אָנָה quouſque? *item* אָנָה euge, quæſo, obſecro. Pſal. 116. v. 16. *Sic ſexies per* ה *ſcribitur; ceterum ſemper per* א אָנָּא.

אָנָה וָאָנָה Huc & illuc. 1. Reg. 2. v. 42.

עַד־אָנָה & עַד־אָן Uſquequo, quouſque? Job 8. v. 2. מֵאָן undenam?

אָנָּה, *vel* אָנָּא *obſecrantis, & confitentis particula: idem ac* נָא obſecro, quæſo, o. Gen. 50. v. 25. Pſal. 116. v. 4.

אֲנִי Ego. Pſal. 2. v. 7. *ponitur etiam pro Verbo ſubſtantivo* ſum; *& cum Kametz ſub* א *propter accentum pauſantem* אָנִי. Zach. 7. v. 5. Pſal. 35. v. 3. *Plur.* אֲנַחְנוּ nos, ſumus; *& ſine* א נַחְנוּ Gen. 42. v. 11. ſemel אֲנוּ Jer. 42. v. 6. *niſi error librariorum ſit*.

אנה Mærere, triſtari, lugere, mæſtum eſſe. Iſa. 3. v. 26. & c. 19. v. 8. *Pihel* אִנָּה occaſionem præbere, cauſſari, in cauſſa eſſe: obvenire, objicere, impellere, tradere. Exod. 21. v. 13. *Puhal* אֻנָּה fortuito occurrere, accidere, evenire: impelli. Pſal. 91. v. 10. Prov. 12. v. 21. *Hithpahel* הִתְאַנָּה occaſionem quærere, cauſſam, occaſionem ſe facere. 2. Reg. 5. v. 7.

אֲנִיָּה, תַּאֲנִיָּה f. Mæror, luctus, mæſtitia, planctus, triſtitia. Iſa. 29. v. 2. Thren. 2. v. 5.

תֹּאֲנָה, תַּאֲנָה f. Occaſio; *aliis* vindicta. Jud. 14. v. 4. *Cum affixo* תַּאֲנָתָהּ occaſionem ejus. Jer. 2. v. 24.

אֳנִיָּה, & אֳנִי Navis, claſſis, *quia a vento fertur, & impellitur*. 1. Reg. 9. v. 26. & c. 10. v. 10. Iſa. 33. v. 21. Jon. 1. v. 3. *Plur.* אֳנִיּוֹת naves. Job 9. v. 26. 1. Reg. 9. v. 27.

און m. Dolor, planctus, triſtitia, mæror, luctus. *Cum affixo* אוֹנִי doloris mei. Gen. 35. v. 18. Deut. 26. v. 14. *nomen urbis*. Gen. 41. v. 45. *Plur.* אוֹנִים dolores. Hoſ. 9. v. 4.

אנח *Non invenitur niſi in Niphal* נֶאֱנַח Gemere, ſuſpirare præ dolore, ingemiſcere. Exod. 2. v. 23. Ezech. 9. v. 4. Joel. 1. v. 8.

אֲנָחָה f. Gemitus, ſingultus, ſuſpirium. Pſal. 31. v. 11. Iſa. 35. v. 10. *Conſtr.* אַנְחַת. *Cum affixo* בְּאַנְחָתִי in ſuſpirio meo. Pſal. 6. v. 7. Job 23. v. 2. *Plur. Cum affixo* אַנְחֹתַי gemitus mei. Thren. 1. v. 22.

אנך m. Amuſſis, regula, trulla, libella, ſtannum, perpendiculum *ſtanneum, vel plumbeum, quo fabricatores in ædificando utuntur ad dirigendos muros*. Amos 7. v. 7. & 8.

אָנֹכִי Ego, *idem ac* אֲנִי. Exod. 20. v. 2.

אנן Plangere, lugere, mæſtum, triſtem eſſe. *Hithpahel* הִתְאוֹנֵן lamentari, mæſtum eſſe, plangere, queri. Num. 11. v. 1.

אָנַס Cogere, adigere, urgere, exigere, premere. Esth. 1. v. 8. *Benoni Kal* אוֹנֵס cogens. *Nusquam alibi.*

אָנַף & הִתְאַנֵּף Spirare, naribus flare: *metaphorice* iratum se exhibere, *vel* ostendere, ira commoveri, irasci, succensere. Psal. 2. v. 12. Esdr. 9. v. 14.

אַף m. Ira, furor: *metonymice* vultus, facies, *tanquam iræ index. Per synecdochen* nasus. Psal. 115. v. 6. *Cum affixo* עַל אַפָּה super nasum ejus. Gen. 24. v. 47. Num. 11. v. 20. *Dual.* אַפַּיִם iræ, facies, vultus, nares. Exod. 34. v. 6. 1. Reg. 1. v. 23. *Constr.* אַפֵּי 1. Sam. 25. v. 23. *Cum affixo* עַל אַפָּיו super vultum suum. Gen. 19. v. 1. Thren. 4. v. 20.

אֲנָפָה f. *Nomen avis, quam alii* picam, *alii* upupam, *alii* milvum, *alii* ardeam, *alii* graculum *appellant*. Levit. 11. v. 19. *qui Græcos sequuntur*, charadrium. Deut. 14. v. 18.

אָנַק & נֶאֱנַק Clamare, exclamare, gemere, mugire, ingemiscere: *item* emittere flatum, & reducere. Ezech. 26. v. 15. Jerem. 51. v. 52.

אֲנָקָה f. Clamor, exclamatio, singultus, stridor, gemitus. Malach. 2. v. 13. Psal. 12. v. 6. *item genus reptilis sic appellati, quia jugiter clamat*: cucurbita: ericius, mygale: attelabus. Levit. 11. v. 30. *Constr.* אֶנְקַת Psal. 79. v. 11. & 102. v. 21.

אָנַשׁ Ægrum esse, ægritudine affici, dolere, dolore affici, laborare. Psal. 69. v. 21. Isa. 17. v. 11. Jerem. 30. v. 12.

אֱנוֹשׁ m. Homo, vir. Job 25. v. 6. *Plur.* אֲנָשִׁים homines. Num. 32. v. 14. *Constr.* אַנְשֵׁי Gen. 47. v. 6. Isa. 5. v. 22. 1. Sam. 1. v. 11. *Cum affixo* אֲנָשֶׁיךָ viri tui. 1. Reg. 10. v. 8. Ezech. 16. v. 46.

אִשָּׁה pro אֲנָשָׁה f. Fœmina, mulier, uxor. Gen. 2. v. 22. Jud. 11. v. 2. *Plur.* אִשּׁוֹת mulieres. Ezech. 23. v. 44.

נֶאֱנַשׁ *Niphal* Dolere, ægrotare, ægritudine confici. 2. Sam. 12. v. 14. *Hinc recte appellatur* אֱנוֹשׁ homo, *quod omnibus diebus vitæ suæ doloribus, & ægritudinibus obnoxius sit. At Eusebius de præparatione Evangelica ab oblivione deductum vult, a* נָשָׁה oblivisci, *quia cito in oblivionem adducitur; nititurque illo loco* Psal. 8. v. 5. Quid est אֱנוֹשׁ homo, quod memor es ejus? *Sed illa potius allusio existimanda, quam verum etymon. Ex nomine* אָדָם *hominis formatio ex humo colligitur; ex* אֱנוֹשׁ *vero conditio, cui postea per peccatum misere subjectus est.*

אָנוּשׁ m. *Substantive, & adjective sumitur*. Infirmus, mortiferus, ægerrimus: insanabilis. Jer. 30. v. 15. dolor, afflictio, contritio, gravitas, & gravis infirmitas. Jer. 17. v. 5. & c. 30. v. 13. *item* fortis, validus. Job 34. v. 5. *ubi* infirma, dolore affecta, insanabilis, desperata *etiam exponitur. Illud autem* Psalmi 69. v. 11. וָאָנוּשָׁה & dolui, *est Futurum cum defectu* א *radicalis: alii vertunt* & desperatus sum: LXX & miseriam.

אסם m. Horreum, penu, cellarium, repositorium. *Plur.* אֲסָמִים *Cum affixo* בַּאֲסָמֶיךָ in horreis tuis. Deut. 28. v. 8. אֲסָמֶיךָ horrea tua. Prov. 3. v. 10. *Adhibetur pro penu, & apotheca quorumlibet fructuum.*

אסן *Unde* אָסוֹן m. Mors, interitus, periculum, exitium, infortunium. Exod. 21. v. 22. & 23. *quibusdam* infortunium grave, *vel* mors violenta: cædes. Gen. 42. v. 4. & 38. & c. 44. v. 29.

אסף Congregare, aggregare, recolligere, coadunare, colligere, conservare, recipere, abstrahere, auferre. Gen. 29. v. 22. Num. 11. v. 34. removere, contrahere, retrahere, curare, sanare. Gen. 30. v. 21. Jer. 16. v. 5. 2. Reg. 5. v. 3. consumere, perdere. Jer. 8. v. 13. *significat etiam* finire, deficere. *Niphal* נֶאֱסַף colligi, congregari, convenire: Exod. 9. v. 19. Mich. 4. v. 11. colligi ad patres, *aut* populum, *hoc est*, mori. Gen. 49. v. 29. auferri. Jer. 48. v. 33. *Pihel* אִסֵּף colligere, congregare, coadunare, recipere. Num. 10. v. 25. Jerem. 9. v. 22. *Hiphil* הֶאֱסִיף colligere, congregare: retrahere, recipere, auferre: consumere, perdere, delere. Soph. 1. v. 2. & 3. 1. Sam. 15. v. 6. 2. Reg. 22. v. 20. *Futurum* אָסֵף recipiam. Soph. 1. v. 2. *pro* אֶאֱסֹף.

אֲסֵפָה f. אֹסֶף m. & אָסִיף m. Congregatio, coadunatio, collectio. Isa. 32. v. 10. Exod. 34. v. 22. Num. 11. v. 4. חַג הָאָסִיף festum Tabernaculorum, *quo fruges calore Solis exsiccatas domum colligebant, & condebant propter pluvias sub finem anni cadentes. Usurpatur etiam pro* Autumno.

אֲסֻפִּים ab אָסוּף, m. *Plur.* Congregationes, concilia, collegia. 1. Paral. 26. v. 15.

אֹסְפִים m. *Plur.* colligentes. *Constr.* כְּאָסְפֵי sicut qui colligunt. Mich. 7. v. 1.

אֲסֻפּוֹת f. *Plur.* Collectiones, collegia. בַּעֲלֵי אֲסֻפּוֹת autores pandectarum, magistri collectionum. Eccles. 12. v. 11.

אֲסַפְסֻף m. Collectio promiscua, turba collecta, colluvies, vulgus. *Cum* א *quiescente* הָאסַפְסֻף Num. 11. v. 4.

אסר Vincire, ligare, obligare, adstringere, obstringere, perstringere, devincire: accingere. Num. 30. v. 4. Job 12. v. 18. 1. Reg. 20. v. 14. *Niphal* נֶאֱסַר ligari, vinciri. Gen. 42. v. 16. & 19. Jud. 16. v. 6. *Puhal* אֻסַּר idem. Isa. 22. v. 3.

אֹסְרִי m. Ligans. Gen. 49. v. 11. *est* Benoni *cum* י *redundante.*

הַסּוּרִים m. *Plur.* Vincti. *Cum defectu* א. Eccles. 4. v. 14. *per contractionem pro* הָאֲסוּרִים.

אֵסוּר m. Carcer: vinculum, ligatio. Jer. 37. v. 15. *Plur. cum affixo* אֲסוּרָיו vincula ejus. Jud. 15. v. 14.

אֱסָר & אִסָּר m. Obligatio, ligamen. Num 30. v. 4. & 5. *Plur. cum affixo* וֶאֱסָרֶיהָ & obligationes ejus. v. 6.

אָסִיר & אַסִּיר m. Vinctus, ligatus, compeditus, in carcere positus. Psal. 79. v. 11. Isa. 24. v. 22. *Plur.* אֲסִירִים vincti, compediti. Job 3. v. 18. Jud. 16. v. 21. *Constr.* אֲסִירֵי vincti. Gen. 39. v. 20. Psal. 107. v. 10. Zach. 9. v. 12. *Cum affixo* אֲסִירָיו vincti ejus. Isa. 14. v. 17. Psal. 69. v. 34.

מָסֹרֶת *pro* מַאֲסֹרֶת f. Vinculum, ligatio. Ezech. 20. v. 37.

אַף Adhuc, amplius: etiam, etsi, tametsi, quin etiam, quoque, tum. Gen. 3. v. 1. Levit. 26. v. 42. הַאַף num etiam? Gen. 18. v. 23. *sequente* כִּי, *quod tamen interdum deest, ut* Job 4. v. 19. *significat* quanto magis, quanto minus *juxta sensum*. אַף כִּי nedum *significationem etiam habet. Illud autem* Psal. 138. v. 7. עַל אַף super etiam inimicos meos &c. *est hypallage, sive* ὕστερον πρότερον, *pro* אַף עַל etiam super inimicos meos &c.

אַף m. Nasus, nares; facies, vultus, furor, ira; *quod ex naso præcipue appareat*. Thren. 2. v. 6. *Cum affixo* בְּאַפֶּךָ in naso tuo. Deut. 33. v. 10.

אַפַּיִם *Dual.* m. Facies, vultus: furores. Exod. 34. v. 6. *Illud autem* 1. Sam. 1. v. 5. dedit partem unam אַפָּיִם *id est*, honorabilem, ut compesceret ejus iras: *vel* in, *vel* cum furoribus, *id est*, *furore repletus*; *aliis* tristis; *aliis* super faciem, *sc. prostratus*, *precans pro uxore sua*. *Cum affixo* אַפֶּיךָ vultus tui. Genes. 3. v. 19. לְאַפָּיו in faciem suam. 1. Samuel. 20. v. 41.

דֶּרֶךְ אַפַּיִם Longus iris, *idest*, tardus ad iram. Psal. 86. v. 13.

קְצַר אַפַּיִם Brevis iris, *id est*, festinus, velox ad iram, impatiens. Prov. 14. v. 17.

אָפַף Circuire, circumdare, ambire: circumvolvere, circumrotare: aggredi: excandescere. Psal. 18. v. 5. & 40. v. 13. 2. Sam. 22. v. 5. Jon. 2. v. 5. *Juxta quosdam significat vi flatus, aut alio impetu circumvolvere, circumrotare; ut quodammodo deriretur ab* אַף naribus, *&* אוֹפָן rota.

אָפַד Cingere, accingere, amicire, superinduere: ligare, conjungere ad Ephod. Exod. 29. v. 5. Levit. 8. v. 7.

אֵפוֹד m. Ephod, *Summi Sacerdotis vestimentum*: pallium, humerale, superhumerale. *A cingendo nomen* אֵפוֹד Ephod *tributum; quia scilicet illi* rationale *accingebatur. Pepli speciem* Ephod *retulisse nonnulli censent, & caput ad humeros cinxisse; ego tamen fuisse admodum similem scapulari nostrorum Monachorum existimo, cum ceteris vestibus superindueretur, idemque Sacerdoti esset, ac militi thorax*. Exod. 28. v. 4. & 28. Levit. 8. v. 7. Jud. 8. v. 27. *Ceterorum etiam Sacerdotum, & Levitarum vestis*. 1. Sam. 2. v. 18. *Ephod Pontificis Maximi erat aureum; aliorum autem Sacerdotum, & Levitarum lineum. Aureum* Ephod *tantummodo Pontifici Maximo induere licebat, cum munere suo fungeretur, Deumque*.

que conſulturus de rebus ad rempublicam Judaicam pertinentibus ad Tabernaculum, vel Templum accederet. Veſtem etiam illicitam, licet rarius, vox Ephod *deſignavit, ut* Ephod *Micæ,* Ephod *etiam Gedeonis, ut nonnullis placet. Aliquando* amictus Regius. 2. Sam. 6. v. 14. victoriæ monumentum. Jud. 8. v. 27.

Si Ephod *deſcriptionem deſideras, paucis habeto.* Ephod *igitur, ut dixi, Monachorum ſcapulari ſimilis erat. A collo ad lumbos tergum, & latera tegebat; ſed a parte anteriori lacunam habebat, cui* pectorale, *ſeu* rationale *inſerebatur. Ab ima parte pendebant duæ longæ zonæ lumbis Pontificis cingendis inſervientes. Superne duo ſcapularia erant conjuncta cum anteriore parte fibulis aureis, quibus inſerti erant duo lapides* שֹׁהַם, *in quibus juxta* Exod. c. 28. v. 11. *opere* חָרַשׁ אֶבֶן פִּתּוּחֵי חֹתָם ſculptoris, & cælatura gemmarii *erant inſcripta nomina tribuum Iſrael;*

In altero quidem;	*in altero vero*
שִׁמְעוֹן	רְאוּבֵן
יְהוּדָה	לֵוִי
זְבוּלֻן	יִשָּׂשכָר
דָּן	נַפְתָּלִי
אָשֵׁר	גָּד
בִּנְיָמִין	יוֹסֵף

Iſtis duobus lapidibus adhærebant duo שַׁרְשְׁרֹת catenæ *ex auro puriſſimo conſtantes* מַעֲשֵׂה עֲבֹת opus contortum, *ſibi invicem cohærentes, quibus ipſum pectorale adnectebatur. Contexta autem erat hæc veſtis ex* תְּכֵלֶת hyacintho, זָהָב auro, אַרְגָּמָן purpura, שְׁנִי תוֹלַעַת cocco bis tincto, & שֵׁשׁ מָשְׁזָר מַעֲשֵׂה חֹשֵׁב byſſo retorta opere artificis.

אֲפֻדָּה f. Amictus, ſuperindumentum, ſuperhumerale, pallium. Exod. 28. v. 8. Iſa. 30. v. 22. *Conſtr.* אֲפֻדַּת Iſa. 30. v. 22. *Cum affixo* אֲפֻדָּתוֹ ſuperhumeralis ejus. Exod. 39. v. 5. *Quidam putant referendum huc eſſe illud* Dan. 11. v. 43. אַפַּדְנוֹ ornamenti ſui, *vel* operimenti pretioſi: *alii* aulæi, *alii* thalami, *alii* palatii ſui; *alii* conopei ſui. *Vide in* פדן; *nam* א *ad radicem non pertinet.*

אָפָה Coquere, concoquere, pinſere panem. Exod. 12. v. 39. & c. 16. v. 23. Levit. 26. v. 26. *anomalum* אֵפוּ coquite. Exod. 15. v. 23. *cum Tzere ad dilatandam pronuntiationem gutturalis* א, *pro* אֲפוּ.

אֹפֶה m. Coquus, piſtor. Gen. 40. v. 17. *Cum affixo* אֹפֵהֶם piſtor eorum. Hoſ. 7. v. 6. *Plur.* אֹפִים coqui. Gen. 40. v. 16. Jer. 37. v. 21. *Fœm.* אֹפוֹת coquæ, piſtrices, panificæ. 1. Sam. 8. v. 13.

מַאֲפֶה m. Coctum, coctura, coctio, pistura. מַאֲפֵה תַנּוּר coctionem furni. Levit. 2. v. 4. *Huic radici multi subjiciunt nomen* אֵיפָה *mensuræ frumentariæ.*

תֻּפִינִים m. *Plur.* Coctiones, cocturæ, *abjecto* א. *Constr.* תֻּפִינֵי Levit. 6. v. 21.

אפל אֹפֶל Tenebræ densæ, caligo, obscuritas. Isa. 29. v. 18. Psal. 11. v. 2. *magis significat, quam* חֹשֶׁךְ tenebræ.

אָפֵל m. Caliginosus, obscurus: *aliis* caligo. Amos 5. v. 20.

אֲפֵלָה f. Caligo, obscuritas, tenebræ. Prov. 7. v. 9. Isa. 8. v. 21. *Cum affixo* וַאֲפֵלָתְךָ & caligo tua. Isa. 58. v. 10. *Plur.* אֲפֵלוֹת caligines. Isa. 59. v. 9.

אֲפִילוֹת f. *Plur.* Obscura, tarda, caliginosa, latentia, abscondita sub terra, *vel* serotina semina. Exod. 9. v. 32.

מַאֲפֵל m. Caligo, obscuritas, tenebræ densæ. Jos. 24. v. 7. מַאֲפֵלְיָה caligo Dei, caligo maxima. *Hinc* אֶרֶץ מַאֲפֵלְיָה terra caliginis maximæ, *vel in qua omnia infœcunda sunt ob Solis defectum.* Jer. 2. v. 31. *compositum est cum nomine divino* יָהּ *augendæ significationis caussa, ut & in aliis fit. Vel est nomen adjectivum, cum Jod, & He, quod format fœmininum genus, ut* שְׁלִשִׁיָּה triennis, *quasi* admodum caliginosa. *In quibusdam tamen libris correctis legitur* מַאְפֵּלְיָה *Mem cum Sceva, & Aleph cum Pathach, & Pe cum Daghes, juxta R. David in libro Radicum.*

אפן אוֹפָן m. Canthus, orbita, rota. Prov. 20. v. 29. Nah. 3. v. 2. *Aliquando metaphorice* circumstantia, modus. *Constr.* אֹפַן rota. Exod. 14. v. 25. *Plur.* אֹפַנִּים rotæ. 1. Reg. 7. v. 33. Ezech. 1. v. 19. *Constr.* אוֹפַנֵּי. 1. Reg. 7. v. 30. *irregularis formæ est* אֹפַנָּיו.

אֹפֶן m. Idem. *metaphorice* modus, ratio. *Plur. cum affixo* עַל אָפְנָיו juxta modos suos. Prov. 25. v. 11.

אָפוּנָה Tempore multo. Psal 88. v. 15. *Juxta R. Jehudah deducitur a radice* פּוּן, *& similis est* אָקוּפָה surgam *cum* ה *paragogico. Vide* פּוּן.

אָפֵס Absumi, deficere. Gen. 47. v. 15. Psal. 77. v. 9. Isa. 16. v. 4.

אֶפֶס m. Finis, terminus, absumptio, consumptio, defectus: non, nihil, nihilum, frustra, gratis, temere, *maxime sequente* כִּי; nemo, nullus: nisi, solummodo. Deut. 32. v. 36. Num. 13. v. 39. Isa. 5. v. 8. præter. Deut. 45. v. 15. verumtamen, sed, tamen. הַאֶפֶס an non? כְּאֶפֶס tanquam non. Isa. 41. v. 12. בְּאֶפֶס sine, dum non, frustra. Job 7. v. 6. Prov. 14. v. 28. *Cum affixo* וְאַפְסִי & præter me. Isa. 47. v. 8. *Plur.* אֲפָסִים fines, termini, extrema. Psal. 2. v. 8. *Constr.* אַפְסֵי אָרֶץ termini terræ. Deut. 33. v. 17. Mich. 5. v. 4.

אֲפְסַיִם *Dual.* Tali pedum. Ezech. 47. v. 4. מֵי אָפְסָיִם aquæ duorum finium, *vel* duarum deficientiarum, *vel* aquæ defectus, *sc.* deficientes: *alii* plantarum. *Divus Hieronymus* usque ad talos.

אפע *Unde* אֶפַע m. Nihil, nihilum. Isa. 41. v. 24.

אֶפְעֶה f. Vipera, serpens, basiliscus, regulus. Isa. 30. v. 6. & c. 59. v. 4. Job 20. v. 16.

אפק *Hithpahel* הִתְאַפֵּק Vim sibi facere, coercere, cohibere, continere, reprimere, confirmare, corroborare se. Gen. 45. v. 1. Esth. 5. v. 10. 1. Sam. 13. v. 12.

אָפִיק m. Robustus, fortis, validus, vehemens: profluens: aqua defluens cum vehementia, & impetu: vallis, *vel* fistula, *per quam decurrit aqua*, decursus aquarum: torrens, decursus, alveus, *a valido aquarum decursu sic dictus.* Job 6. v. 15. fortitudo, vis, robur. *Plur.* אֲפִיקִים fortes. Ezech. 6. v. 3. Psal. 126. v. 4. *Constr.* אֲפִיקֵי Joel. 5. v. 10. Cant. 5. v. 13. fistulæ, baculi: *aliis* effusiones, rivi, torrentes: *aliis* rupes, convalles, colles, juga.

אפר אֵפֶר m. Cinis, *in quem materia usta redigitur*, favilla. Gen. 18. v. 27. Mal. 3. v. 21. *aliis* fragilitas, vilitas. Gen. 18. v. 27. *aliis* luctus, mæror, calamitas. 2. Sam. 13. v. 19. Isa. 61. v. 3. labor vanus. Isa. 44. v. 20. *Nonnulli per antiphrasin* אֵפֶר *a* פָּרָה fructum edere *deductum volunt, quod cinis sterilitatis indicium sit; propterea* cinis *luctum & mærorem in sacris literis significat.*

אֲפֵר m. Idem, *juxta quosdam*: *aut* velamen, sudarium, pileus. 1. Reg. 20. v. 38. & 41. *aliis* tiara, vitta, pallium, peplum.

אוֹפִיר Ophir, *nomen proprium viri filii Jectan ex stirpe Sem.* Gen. 10. v. 29. *item nomen loci, ubi aurum abundat, & effoditur.* 1. Reg. 22. v. 48. *nonnunquam* aurum *significat.*

אצל Apud, juxta, circa, penes, tenus, prope: secundum. Gen. 41. v. 3. Prov. 7. v. 12. מֵאֵצֶל de latere. 1. Sam. 20. v. 41. *Cum affixo* אֶצְלָהּ apud eam. *Licet nomen sit; nihilominus pro præpositione usurpatur.* Gen. 39. v. 10. 1. Sam. 17. v. 31. *Hinc*

אָצַל Separare, reponere, seponere, reservare, relinquere apud se. Gen. 27. v. 36. Num. 11. v. 17. *Niphal* נֶאֱצַל angustum, contractum esse, sepositum, emanans ex alio, separatum. Ezech. 42. v. 6. *Locum citatum D. Hieronymus vertit* eminebant.

אַצִּיל m. Ala, axilla. אַצִּילָה *Fœm.* axilla: *metaphorice* ala ædificii, spatium. Ezech. 41. v. 8. *Plur.* אַצִּילִים. alæ. *Constr.* אַצִּילֵי Ezech. 13. v. 18. *Fœm.* אַצִּילוֹת Jer. 38. v. 12.

אָצִיל m. Magnus, major, honorabilis, nobilis, *quod sit separatus a plebejo. Fœm.* אֲצִילָה magna, grandis. Ezech. 41. v. 8. spatium, magnitudo eximia: cubitus. *Plur.* אֲצִילִים selecti, optimates, magnates, a vulgo sepositi. *Constr.* אֲצִילֵי Exod. 24. v. 11.

Cum

Cum affixo מֵאֲצִילֶיהָ a majoribus ejus. *D. Hieronymus* a longinquis ejus. *Septuaginta* ἐκ τῶν σκοπιῶν αὐτῆς, a summitatibus ejus, a speculis ejus. Isa. 41. v. 9.

אצר Thesaurizare, recondere, reponere in thesaurum, *vel* penum, thesaurum colligere, vel facere: reservare. Isa. 39. v. 6. Amos 3. v. 10. *Niphal* נֶאֱצַר reponi, recondi in thesaurum. Isa. 23. v. 18. *Hiphil* הוֹצִיר constituere thesaurarios. Neh. 13. v. 13.

אוֹצָר m. Thesaurus, ærarium, repositorium, horreum, penus, cella. Prov. 21. v. 20. Mal. 3. v. 10. *Constr.* אוֹצַר Dan. 1. v. 2. Jos. 6. v. 19. אוֹצַר הַתְּבוּאוֹת granarium. *Cum affixo* אוֹצָרוֹ thesaurus ejus. Isa. 33. v. 6. *Plur. est Fœm.* אוֹצָרוֹת thesauri. Prov. 21. v. 6. Psal. 33. v. 7. *Constr.* אוֹצְרוֹת Isa. 45. v. 3. 2. Paral. 11. v. 11. *Cum affixo* בְּאוֹצְרוֹתָיו in thesauris ejus. 2. Reg. 20. v. 13. Ezech. 28. v. 4.

אקן אַקּוֹ m. Rupicapra, aries, hircus silvestris, tragelaphus, ibex, uris. Deut. 14. v. 5. *Non est avis, quemadmodum nonnulli censent, sed animal.*

ארא אֶרְאֵל m. Valens, prævalidus, magnus, fortis; Angelus. Isa. 33. v. 7. *ubi* אֶרְאֶלָּם *exponendum est* Angelus eorum: *aliis* videntes: *aliis* ostendam eis, *quasi* אֵרָאֶה לָהֶם. *Idem est, ac* אֲרִיאֵל 2. Sam. 23. v. 20. Isa. 29. v. 1. Ezech. 43. v. 15. *quod ex* אֲרִי leo, & אֵל Deus *ad auxesin*, *quasi* leoninus, leo fortissimus: *alii* nuncium, legatum *exponunt*. *D. Hieronymus in comment. asserit, vocem* אֶרְאֶלָּם *ab Hebræis verti* angelos; *ipse tamen* videntes *reddidit*. *Symmachus vero*, *Aquila*, *& Theodotion dictionem diviserunt*, *& transtulerunt* apparebo eis.

ארב Insidiari, insidias tendere: *Construitur cum Dativo*, *& præpositione* אֶל, *vel* עַל. Jud. 21. v. 20. Psal. 10. v. 9. Prov. 23. v. 28. Partic. אֹרֵב insidiator. Jud. 20. v. 30. *Pihel Benoni* מְאָרְבִים insidiatores. Jud. 9. v. 25. *Hiphil* הֶאֱרִיב insidias ponere. 1. Sam. 15. v. 5. *quibusdam* contendere, pugnare *a* רוּב.

אֶרֶב m. Insidiæ, insidiarum locus, lustrum, latibulum. Job 38. v. 40.

אֹרֶב m. Insidiæ, locus insidiarum, latebra, latibulum. Job 37. v. 8.

אֹרֶב m. Idem. *Cum affixo* אָרְבּוֹ insidias suas. Jer. 9. v. 8.

אֲרֻבָּה f. Specus, cataracta, specula, fenestra, foramen, *ex quo prospicitur*. *Metaphorice* caminus, fumarium, *unde fumus velut ex insidiis erumpit*. Gen. 7. v. 11. Hos. 13. v. 3. *Plur.* אֲרֻבּוֹת cataractæ, speculæ, fenestræ. Gen. 8. v. 2. Eccl. 12. v. 3. *Cum affixo* אֲרֻבֹּתֵיהֶם fenestras suas. Isa. 60. v. 8.

אָרְבּוֹת f. *Plur.* Cataractæ, *sive* obices. Isa. 25. v. 11. *ex absoluta forma* אֲרֻבּוֹת.

מַאֲרָב m. Insidiæ, latibulum. Jos. 8. v. 9. 2. Paral. 13. v. 13. *Constr.* מַאֲרַב Psal. 10. v. 8.

אָרַג Texere, attexere, obtexere. Isa. 59. v. 5. Judic. 16. v. 13. *Partic.* אֹרֵג texens, textor. Exod. 28. v. 32. & c. 35. v. 35. *Plur.* אֹרְגִים textores. 1. Sam. 17. v. 7. Isa. 19. v. 9. *Fœm.* אֹרְגוֹת textrices. 2. Reg. 23. v. 7.

אֶרֶג m. Textura, radius textoris. Job 7. v. 6. Judic. 16. v. 14. *item* lignum teres, quod textor ponit in foraminibus liciatorii ad circumvolvendum pannum, vel telam: jugum textorium: *aliis* clavus telæ. Judic. 16. v. 14.

אַרְגְּוָן Purpura. 2. Paral. 2. v. 7.

אַרְגַּז m. Arca, capsa, capsula. 1. Sam. 6. v. 8. & 11. & 15.

אַרְגָּמָן m. Purpura, ostrum purpureum. Num. 4. v. 13. Cant. 7. v. 6. Esth. 8. v. 15.

אָרָה Carpere, decerpere, excerpere, colligere, distringere. Cant. 5. v. 1. & c. 8. v. 5. Psal. 80. v. 13.

אֲרִי & אַרְיֵה m. Leo, *dictus quasi a decerpenda præda*. Num. 23. v. 24. Amos 5. v. 19. Gen. 49. v. 9. *Plur.* אֲרָיִים leones. 1. Reg. 10. v. 20. & אֲרָיוֹת leones. Jud. 14. v. 5. Nah. 2. v. 12. *item* magnates, potentes, *qui sunt tanquam leones*. 2. Sam. 1. v. 23. *De voce* כָּאֲרִי sicut leonis. Psal. 22. v. 17. *circa quam se torquent mirum in modum Interpretes depravationem in ea a Judæis malitiose factam arguentes, & de cujus significatione fere singuli abeunt in diversa, vide, si placet, Quæstionem 24. Quæstionum a me editarum typis Seminarii Patavini anno 1725. Rejiciendam porro illorum sententiam existimo, qui ex literis dictionis* כָּאֲרִי *colligi volunt numerum annorum a tempore Psalmi scripti ad passionem Christi 1230. Quis enim vel mediocriter in eruditione Hebraica versatus ignorat, recens esse Cabbalistarum inventum, ut literæ numeros designent?*

אֲרִיאֵל *& cum* ה הַרְאֵל Ariel, *nomen altaris, a quo nominatur Jerusalem*. Isa. 29. v. 1. *sic vocatur altare holocausti, in quo ad leonis similitudinem jacebat ignis sacer, qui e cœlo descenderat*. Ezech. 43. v. 15. *Discrimen autem intercedebat inter* הַרְאֵל *&* אֲרִיאֵל, *ut ex loco citato plane colligitur.* הַרְאֵל *enim e terra erigebatur, longusque erat, latus, & altus quatuor cubitos; at* אֲרִיאֵל *huic superimpositum erat in majorem latitudinem diffusum, & ad duodecim cubitos undequaque extensum. Vocabatur porro* Ariel, *ubi parabantur, & instruebantur ligna, ac victimæ.*

אָרוֹן c. Arca, capsa: scrinium: loculus, feretrum. Num. 10. v. 35. 2. Reg. 12. v. 11. *Constr.* אֲרוֹן Num. 12. v. 33. Jos. 4. v. 5. *Duæ hujusmodi arcæ erant in templo Hierosolymitano, altera in Sancto Sanctorum; altera ante fores collocata, in quam pecunia, & voluntariæ oblationes ad sarta tecta conservanda inferebantur*. 2. Reg. 12. v. 10.

אֻרְוָה f. Stabulum, fœnile, præsepe. *Plur.* אֻרוֹת præsepia, & אֻרוֹת pecora. 2. Paral. 32. v. 28. *Constr.* אֻרוֹת 1. Paral. 4. v. 26. & אֻרְיוֹת præsepia. 2. Paral. 9. v. 25. *tertia*

radicalis ה *mutata est in* ו, *&* י.

אֶרֶז m. Cedrus, citrus: abies. Job 4. v. 12. 1. Reg. 4. v. 3. *Cum affixo* אַרְזָה cedrus ejus *sine Mappik*, *quod notandum*. Soph. 2. v. 14. *Plur.* אֲרָזִים cedri. 1. Reg. 6. v. 10. 2. Sam. 7. v. 8. *Constr.* אַרְזֵי Psal. 80. v. 11. Isa. 14. v. 8. *Cum affixo* אֲרָזֶיךָ cedri tuæ. Jer. 22. v. 7. 2. Reg. 19. v. 23.

אַרְזָה f. Tignum, tabulatum cedrinum: *aliis* domus tecta cedro. Soph. 2. v. 14.

אֲרוּזִים & אֲרֻזִים m. *Plur.* Cedrata, cedrinæ capsæ. Ezech. 27. v. 24. *aliis* torques: *aliis* ligna myrtina.

אָרַח Ire, ambulare, proficisci, iter facere. Job 34. v. 8.

אֹרֵחַ m. Viator, iter faciens. Jer. 14. v. 8. Jud. 19. v. 17. *Plur.* אֹרְחִים viatores. Jer. 9. v. 2.

אֹרַח f. Iter, via, semita: *metaphorice* mos, consuetudo. Gen. 18. v. 11. Isa. 33. v. 8. Prov. 15. v. 19. *Cum affixo* אָרְחִי viam meam. Job 19. v. 8. Psal. 44. v. 19. *Plur.* אֳרָחוֹת semitæ. Jud. 5. v. 6. *Constr.* אָרְחוֹת Job 30. v. 12. Psal. 8. v. 9 *Cum affixo* אָרְחוֹתָם vias suas. Joel. 2. v. 7. Prov. 2. v. 14.

אֹרְחָה f. Comitatus, turma viatorum, cœtus, cohors commeantium, semita. *Constr.* אֹרְחַת Gen. 37. v. 25. *Plur.* אֹרְחוֹת semitæ. Isa. 21. v. 13.

אֲרֻחָה f. Viaticum, cibus, prandium, commeatus, convivium, cibarium itineris, mensura cibi consueti. Prov. 15. v. 17. Jer. 40. v. 5. *Constr.* אֲרֻחַת Jer. 52. v. 34. *Cum affixo* וַאֲרֻחָתוֹ & cibus ejus. Jer. 52. v. 34.

אָרַךְ Differre in longum: prolongari, produci, prorogari, longum esse. Job 11. v. 9. Ezech. 31. v. 5. *Hiphil* הֶאֱרִיךְ prolongare, prorogare, producere, protrahere, differre, longum reddere. Num. 9. v. 19. Eccl. 7. v. 17. *intransitive* prorogari. Deut. 5. v. 16. הֶאֱרִיךְ אַף pati. הֶאֱרִיךְ אַפּוֹ prolongare furorem suum. Prov. 11. v. 10.

אֹרֶךְ m. Longitudo. Prov. 3. v. 16. Ezech. 41. v. 15. *Cum affixo* אָרְכּוֹ longitudo ejus. Exod. 25. v. 10. Ezech. 42. v. 11.

אָרֵךְ m. Longus, oblongus, procerus, prolixus, tardus. Eccl. 7. v. 3. *adiective* אֶרֶךְ אַפַּיִם longus, *id est*, patiens irarum, tardus ad iram, longanimis. Exod. 34. v. 6. אֶרֶךְ רוּחַ longus spiritu, longanimis. Eccles. 7. v. 9.

אָרוֹךְ m. Longus; diuturnus. *Fœm.* אֲרֻכָּה longa, diuturna, diutina. 2. Sam. 3. v. 1.

אֲרוּכָה, אֲרֻכָה f. Medicina, sanitas, *quasi vitæ prolongatio dicta*. Jer. 30. v. 17. *Constr.* אֲרֻכַת Jer. 8. v. 22. *metaphorice* murorum restauratio: *aliis* cicatrix. Nehem. 4. v. 7. 2. Paral. 24. v. 13. *Cum affixo* וַאֲרֻכָתְךָ & sanitas tua. Isa. 58. v. 8.

אֲרָם Aram, *nomen proprium viri*. Gen. 10. v. 22. *Inde appellata etiam regio* אֲרָם Aramæa, Syria. Isa. 7. v. 8. אֲרַם נַהֲרַיִם Mesopotamia. Genes. 24. v. 10. *&* *nomen gentile* אֲרַמִּי Aramæus, Syrus. Deut. 26. v. 5. 2. Sam. 10. v. 6. *Fœm.* אֲרַמִּית Aramæa, Syra, Syriaca. 1. Paral. 7. v. 14. אֲרָמִית Aramice, Syriace. 2. Reg. 18. v. 26. *Plur.* אֲרַמִּים 2. Reg. 8. v. 29. & אֲרוֹמִים 2. Reg. 16. v. 6. & הָרַמִּים *sine* א. 2. Paral. 22. v. 4.

אַרְמוֹן c. Ædes, domus magna, domus regia, palatium, arx, templum. Prov. 18. v. 18. Isa. 32. v. 14. & ה loco א, הַרְמוֹן Amos 6. v. 8. *Plur.* אַרְמְנוֹת ædes. Jer. 17. v. 27. Amos 1. v. 4. mœnia. Jer. 49. v. 27. *Cum affixo* אַרְמְנוֹתַיִךְ ædes tuæ. Amos 3. v. 11. Jer. 9. v. 21.

אֹרֶן m. Ornus, *arboris species*: pinus; abies. Isa. 44. v. 14. *est & nomen proprium viri*. 1. Paral. 2. v. 24.

אַרְנֶבֶת f. Lepus. Levit. 11. v. 6. & c. 14. v. 7.

אֶרֶץ c. *sed* f. *sæpius*: Terra, humus, tellus, territorium, regio. Gen. 1. v. 10. Deut. 11. v. 17. locus humilis, fundum. Psal. 139. v. 15. Ezech. 1. v. 15. *Cum affixo* אַרְצְךָ terram tuam. Exod. 34. v. 24. Levit. 26. v. 5. אֶרֶץ מוֹלֶדֶת patria. *Hoc est discrimen inter* אֶרֶץ, *&* תֵּבֵל, *quod* תֵּבֵל *terram habitabilem significat*, אֶרֶץ *autem tam habitabilem, quam inhabitabilem. Radicem* אֶרֶץ *alii volunt esse* רוּץ currere, *quod sphæra jugiter super terram currat, eamque circumeat; alii* רָצַץ conterere, *quod omnium pedibus teratur. Plur.* אֲרָצוֹת terræ. Ezech. 11. v. 16. Psal. 106. v. 27. *Constr.* אַרְצוֹת Psal. 105. v. 44.

אָרַר Maledicere, execrari, mala imprecari, diris devovere. Gen. 3. v. 18. Deut. 15. v. 27. *Anomalum* אָרָה maledic. Num. 22. v. 6. *Imperativus cum* ה *paragogico pro* אֹר, *vel juxta R. Jehudah formæ* Pihel *contractæ pro* אָרְרָה. *Pihel* אֵרַר maledicere, maledictum reddere. Gen. 5. v. 29. Num. 5. v. 18. *Hophal Futurum* יוּאַר maledictus erit. Num. 22. v. 6.

מְאֵרָה f. Maledictio, execratio, diræ: egestas, penuria, infortunium. Deut. 28. v. 20. Mal. 2. v. 2. & c. 3. v. 9. *Constr.* מְאֵרַת Prov. 3. v. 33. *Plur.* מְאֵרוֹת maledictiones. Prov. 28. v. 27.

אֲרָרַט *Nomen regionis, vel provinciæ. Vulgo exponitur* Armenia. Gen. 8. v. 4.

ארש אֲרֶשֶׁת f. Pronuntiatum, effatum, petitio, expositio, prolatio, pronuntiatio, enuntiatio, elocutio, eloquium, declaratio, apertio. Psal. 21. v. 3.

אָרַשׂ *Pihel* Sponsione promittere, desponsare. Deut. 22. v. 25. & 27. Hos. 2. v. 20. *Puhal* אֹרָשָׂה desponsata est. Exod. 22. v. 15. Deut. 22. v. 28.

אֵשׁ c. *sed* f. *sæpius*. Ignis. Exod. 24. v. 17. Nah. 3. v. 13. *Cum affixo* אֶת־אִשּׁוֹ ignem suum. Deut. 4. v. 36. Job 18. v. 5.

אִשֶּׁה m. Ignitum, sacrificium igne consumendum, oblatio ignita, sacrificium desti-

natum igni. Exod. 29. v. 18. *Constr.* אִשֵּׁה Levit. 1. v. 9. & c. 7. v. 5. *Plur. Constr.* אִשֵּׁי ignita. Levit. 4. v. 35. Jos. 13. v. 14. *Cum affixo* לְאִשַּׁי in ignitis meis. Num. 28. v. 2.

אשד אֶשֶׁד m. Effusio, profusio, decursus aquarum, meatus, alveus aquarum, scatebra, declivitas montis, *aut radix, quo aquæ confluunt*. Num. 21. v. 15. *Plur.* אֲשֵׁדוֹת decursus, loca declivia. Jos. 10. v. 40. *Constr.* אַשְׁדֹּת Jos. 12. v. 3. & c. 13. v. 20.

אַשְׁדּוֹד Asdod, *nomen proprium loci: inde nomen gentile* אַשְׁדּוֹדִיּוֹת Asdodææ, *vel* Azotidæ. Nehem. 13. v. 23. אַשְׁדּוֹדִית Asdodice, *vel* Azotice. v. 24.

אשה אָשְׁיָה f. Fundamentum. *Plur. cum affixo* אָשְׁיוֹתֶיהָ fundamenta ejus. Jer. 50. v. 15.

אשך m. Testis, testiculus: membrum virile. Levit. 21. v. 20. מְרוֹחַ אָשֶׁךְ attritus testiculo, herniosus. Lev. 21. v. 20.

אַשְׁכְּנַז Ascenas, *nomen proprium viri*. Gen. 10. v. 3. *a quo Rheginos ortos putat Josephus. Judæi hoc nomine hodie appellant* Germanos, Hungaros, *vicinosque populos. Aliis* Germania.

אשל m. Nemus, arboretum, arbor, tamarix; *locus, ubi plantantur arbores frugiferæ*. Gen. 21. v. 33.

אשם Delinquere, peccare, luere, reum esse, reum fieri, confiteri peccatum. Lev. 4. v. 4. Jer. 2. v. 3. desolari, vastari. Ezech. 6. v. 6. Prov. 30. v. 10. Hos. 14. v. 1. *Niphal* נֶאְשָׁם desolari, vastari. Joel. 1. v. 18. *Hiphil* הֶאְשִׁים reum peragere, desolare, devastare. Psal. 5. v. 11.

אָשֵׁם m Delinquens, reus, obnoxius. Levit. 5. v. 2. *Plur.* אֲשֵׁמִים delinquentes. Gen. 42. v. 21.

אָשָׁם m. Peccatum, delictum, noxa, reatus, piaculum, oblatio pro reatu, sacrificium pro delicto. Gen. 26. v. 10. Levit. 6. v. 24. & c. 7. v. 2. Num. 5. v. 8. *cuiusque rei restitutio, ut furti, rapinæ &c.* Num. 5. v. 7. *Cum affixo* אֶת־אֲשָׁמוֹ reatum suum, *hoc est, oblationem suam pro reatu*. Levit. 5. v. 6. *Plur. cum affixo* בַּאֲשָׁמָיו in delictis suis. Psal. 68. v. 22. *In eo autem* אָשָׁם sacrificium pro delicto *differt a* חַטָּאת sacrificio pro peccato, *quod* אָשָׁם *offerebatur pro delictis clam perpetratis, quorum reus nullis testibus convinci poterat, sed sibi conscius ea ultro fatebatur; at* חַטָּאת *pro peccatis manifestis, & indicatis. Quare in sacro textu cum de oblatione* חַטָּאת *mentio fit, adiicitur plerunque, si indicatum fuerit peccatum; ut* Levit. 4. v. 28. אוֹ הוֹדַע אֵלָיו חַטָּאתוֹ aut indicatum fuerit ei peccatum ejus, *offeret* חַטָּאת.

אַשְׁמָה f. Idem. 2. Paral. 28. v. 13. *Constr.* אַשְׁמַת Levit. 4. v. 3. *Cum affixo* אַשְׁמָתוֹ delicti

licti sui. Levit. 5. v. 24. *Plur.* אֲשָׁמוֹת delicta. 2. Paral. 28. v. 10. *Cum affixo* וְאַשְׁמוֹתַי & delicta mea. Psal. 69. v. 9.

אֲשְׁמַנִּים m. *Plur.* Loca desolata, sepulcra. Isa. 57. v. 10.

אַשָּׁף m. Astrologus; medicus, *qui ex pulsu brachii, aut urina cognoscit alterationem corporis, aut multitudinem somniorum provenientium ex corporis dispositione*: magus. Dan. 2. v. 10. *Plur.* אַשָּׁפִים astrologi, magi. Dan. 1. v. 20. *Videtur esse vox magis Chaldæa, quam Hebræa.*

אַשְׁפָּה f. Pharetra. Isa. 22. v. 6. Job 39. v. 26. *Cum affixo* אַשְׁפָּתוֹ pharetræ suæ. Thren. 3. v. 5. Jer. 5. v. 17.

אַשְׁפֹּת & אַשְׁפּוֹת f. Fimus, stercus, sterquilinium. 1. Sam. 2. v. 8. Psal. 113. v. 7. *Fuit & porta Jerusalem sic appellata, quia ad eam congregabantur stercora, ut in agros educerentur.* Nah. 2. v. 13. & c. 3. v. 13. *ubi scribitur* הַשְׁפּוֹת *sine* א. *Plur.* אַשְׁפַּתּוֹת stercora. Thren. 4. v. 5. *quasi a singulari* אַשְׁפַּת.

אֶשְׁפָּר m. Frustum, portio ampla. 1. Paral. 16. v. 3. 2. Sam. 6. v. 19.

אָשַׁר Incedere, gradi: intueri. Prov. 9. v. 6. *Pihel* אִשֵּׁר incedere facere, dirigere, ducere. Isa. 1. v. 17. beare, beatum, felicem prædicare. Gen. 30. v. 13. ambulare, incedere. Prov. 4. v. 13. beatum esse. Prov. 9. v. 6. *Puhal* אֻשַּׁר beatum fieri, *vel* reddi, dirigi. Psal. 41. v. 3. *Partic.* מְאֻשָּׁר felix.

אֹשֶׁר m. Beatitudo, felicitas, beatitas. *Cum affixo* בְּאָשְׁרִי cum beatitate mea, in felicitate mea. Gen. 30. v. 13.

אַשְׁרֵי *Plur. constr.* Beatitates, felicitates: *adjective* beatus, felix, fortunatus: *adverbialiter* bene, beate, feliciter. Psal. 1. v. 1. 1. Reg. 10. v. 8. *Cum affixo* אַשְׁרֶיךָ beatus tu. Deut. 33. v. 29. Prov. 29. v. 18. *De voce* אַשְׁרֵי Psal. 1. v. 1. *tres sunt opiniones. Prima ut sit adverbium formæ* אַחֲרֵי bene, feliciter, *ut apud Plautum in Sticho actu 5. scena 4.* Agite: bene vos, bene nos, bene te, bene me. *Secunda, ut sit* שֵׁם דָּבָר, *id est, nomen substantivum, vel nomen rei, & hæc duplex est; prima, ut sit pro* אֲשׁוּרֵי *id est,* progressus, *ut sensit R. Salomō, qui vocem* תְּהִלּוֹתָו *interponit, videturque accipere* אַשְׁרֵי *pro* אֲשֶׁר quod; *quasi* hæ sunt laudes viri, quod non ambulat; *altera, ut significet* beatitudines; *tertia, ut sit nomen* הַתֹּאַר, *id est, adjectivum* beatus. *Theodotion autem, quinta, & sexta versio habent* τέλειος ὁ νεώτερος, ὃς οὐκ ἀπῆλθεν, perfectus junior, qui non ambulat. *Quis credat, eos legisse* תָּמִים *pro* אַשְׁרֵי, *&* הַנַּעַר *pro* אִישׁ?

אָשׁוּר f. Incessus, gressus, progressus, via, pes, semita. *Cum affixo* אֲשֻׁרוֹ gressum ejus. Job 23. v. 11. Prov. 14. v. 15. beatus, felix. Ezech. 31. v. 3. *Plur.* בַּת אֲשֻׁרִים *D. Hieronymus exponit* de ebore Indico, *Targum* buxea, *alii* abiegna, *Kimchi* congre-

ga-

gatio Assyriorum; *sed multis Kimchì expositio non placet, quia* אֲשֻׁר *nomen Gentis scribitur cum Daghes*. Ezech. 27. v. 6. *Cum affixo* אֲשֻׁרָיו gressus ejus. Psal. 37. v. 31. *item* אֲשֻׁרִים *est nomen gentis*.

אָשׁוּר & אַשֻּׁר f. Idem. *Cum affixo* אֲשֻׁרִי gressus meus. Job 31. v. 7. Psal. 17. v. 11. *Est & nomen proprium*. Gen. 10. v. 11. & 12. *Hinc* Assyrius, & terra Asyria.

אֲשֶׁר Qui, quæ, quod; *pronomen relativum utriusque generis, & numeri: item* quod, cum, quoniam. Esth. 3. v. 4. Levit. 4. v. 22. si. Deut. 11. v. 27. &. Eccles. 5. v. 17. quia. 1. Sam. 15. v. 15. sic, imo. 1. Sam. 15. v. 20. ut. Deut. 4. v. 40. בַּאֲשֶׁר ubi, ubicunque, quandocunque. Ruth 1. v. 16. & 17. propterea quod, eo quod, *pro* עַל אֲשֶׁר, *vel* בַּעֲבוּר אֲשֶׁר Gen. 39. v. 9. & 23. כַּאֲשֶׁר sicut, quemadmodum. Gen. 20. v. 1. quantum. Gen. 44. v. 1. quanto magis. Exod. 1. v. 11. quomodo, quomodocunque, prout, quando. Deut. 5. v. 10. מִמָּקוֹם אֲשֶׁר unde, undecunque. Exod. 5. v. 11.

אֲשֵׁרָה f. Lucus, nemus: *omnis arbor, quæ colitur, aut plantatur ad honorem alicujus Dei*. Jud. 6. v. 25. 2. Reg. 21. v. 7. *quidam putant, sic etiam appellatum simulacrum ligneum Deæ Astartæ dicatum. Plur.* אֲשֵׁרִים luci. 2. Reg. 17. v. 10. *Cum affixo* וְאֶת אֲשֵׁרָיו & lucos ejus. Exod. 34. v. 13. *Fœm.* אֲשֵׁרוֹת 2. Paral. 33. v. 3.

תְּאַשּׁוּר f. *species cedri: aliis* abies, *aliis* buxus, *aliis* brisilium. Isa. 41. v. 19.

אשש

אָשִׁישׁ m. Fundamentum, basis. *Plur. constr.* אֲשִׁישֵׁי fundamenta. Isa. 16. v. 7. Hos. 3. v. 1. *Hinc Hebræi quidam deducunt ex Hithpahel* הִתְאֹשָׁשׁוּ fortes estote, *quasi* bene firmati, & fundati. Isa. 46. v. 8.

אֲשִׁישָׁה f. Lagena ampla. 2. Sam. 6. v. 19. 1. Paral. 16. v. 3. *Plur.* אֲשִׁישׁוֹת lagenæ. Cant. 2. v. 5. *forma masculina* אֲשִׁישִׁים. *Constr.* אֲשִׁישֵׁי Hos. 3. v. 1.

את

A, ab, ex, de: *Nota Accusativi casus post Verba activa, post passiva Nominativi*. Deut. 12. v. 22. super, adversus. Jerem. 15. v. 11. *Ante MaKaph notatur cum Segol* אֶת־: *ter etiam sine MaKaph: nonnulla habent Tzere, quamvis adest MaKaph*. Psal. 47. v. 5. & 60. v. 2. Prov. 3. v. 12. *Usurpatur pro præpositione* אֶל ad, *vel* ל. Levit. 13. v. 49. Job 26. v. 4. *Est etiam præpositio* cum, *& suscipit affixa: ut* אִתִּי mecum. Psal. 34. v. 4. אִתּוֹ cum eo. Genes. 17. v. 22. *pro* עַל super, *ut* וְהִקְטִיר אִתּוֹ & adolevit super illud. 1. Reg. 9. v. 25. אִתָּךְ tecum. Genes. 26. v. 24. אִתָּם cum eis. Genes. 7. v. 13. אִתְּכֶם vobiscum. Num. 1. v. 4. אִתָּנוּ nobiscum. Genes. 24. v. 55. אִתָּהּ cum ea. Genes. 27. v. 15. אִתָּךְ tecum, *gen. Fœm.* Jos. 2. v. 19.

אַתָּה *Et quandoque sine* ה, tu, *masculini generis*. Gen. 3. v. 12. 1. Sam. 26. v. 15. *Nonnulli observant, quinquies* ה *in genere masculino deficere, sed a Masorethis fuisse repositum.* אַתְּ tu *Fœm. generis*. Gen. 12. v. 13. *interdum cum* י *paragogico* אַתִּי, *sed legitur sine* י, *ut*

Ezech.

Ezech. 36. v. 13. Judic. 17. v. 2. Jerem. 4. v. 30. 1. Reg. 14. v. 2. 2. Reg. 4. v. 7. & v. 16. & v. 23. *aliquando* אַתְּ *est etiam generis masculini, ut* Num. 11. v. 15. Deut. 5. v. 27. Ezech. 28. v. 14. *Plur.* אַתֶּם m. vos. Psal. 82. v. 6. & אַתֶּן *Fœm.* Ezech. 34. v. 30. & אַתֵּנָה *cum* ה. Gen. 31. v. 6.

אֵת m. Vomer, ligo, *aut* marra. *Cum affixo* וְאֶת־אִתּוֹ & ligonem suum. 1. Sam. 13. v. 20. *Plur.* אֵתִים ligones. 1. Sam. 13. v. 21. *& cum daghes* אִתִּים Isa. 2. v. 4. Mich. 4. v. 3. *Cum affixo* אִתֵּיכֶם ligones vestros. *D. Hieronymus* aratra vestra. Joel. 5. v. 2.

אָתָה *In quibusdam exemplaribus reperitur* אָתָא *cum Aleph in fine.* Venire, advenire, accedere, invadere, ire, proficisci. Isa. 21. v. 12. & 13. *proprie Chaldaicum est: quare eius linguæ formam imitatur.* הֵתָיוּ venite *cum* ה *loco* א. Isa. 21. v. 13. & v. 14. אֲתָיוּ venite. וְאָתָה & veniet. Deuter. 33. v. 2. אָתָנוּ לָךְ venimus ad te. Jerem. 3. v. 22. וַיֶּאֱתָיֵנִי & venit mihi. Job. 3. v. 25. תֵּאתֶה veniet. Mich. 4. v. 8. יֶאֱתָיוּ venient. Psal. 68. v. 32. וַיֶּאֱתָיוּן & venerunt. יֶאֱתֶה veniet. Prov. 1. v. 27. וַיֵּאת Isa. 41. v. 25. *per apocopam.* וַיֵּתֵא & veniet. Deut. 33. v. 21. אֹתִיּוֹת ventura. Isa. 44. v. 6. *Apud Grammaticos sic vocantur literæ, sed a radice* אות signum, *quasi vocum signa.*

אִיתוֹן m. Ingressus, introitus. Ezech. 40. v. 15.

אתן אָתוֹן f. Asina, asella. Num. 22. v. 23. & 28. *Cum affixo* אֲתֹנְךָ asina tua. Gen. 32. v. 15. *Plur.* אֲתֹנוֹת asinæ. Gen. 12. v. 17. & c. 32. v. 15. Job 1. v. 14.

INCIPIENTIA

A ב

ב *In numeris valet duo. Eſt litera ſervilis conſtituens præpoſitio-nem* in. Gen. 1. v. 1. e, ex. Deut. 38. v. 8. de. Levit. 8. v. 32. cum. Iſa. 7. v. 20. propter. Gen. 18. v. 28. uſque ad. Pſal. 36. v. 6. ad. Levit. 16. v. 22. ſuper. Nehem. 2. v. 12. adeo. Thren. 4. v. 14. per, *jurantis*. Gen. 22. v. 16. contra. Gen 16. v. 12. ante, poſt. Gen. 2. v. 2. *interdum aſſumit particulam expletivam* מוֹ, *& præcipue in libris Poeticis, ut* בְּמוֹ אֹפֶל in caligine. Pſal. 11. v. 2. *interdum* דֵי, *ut* בְּדֵי אֵשׁ in igne. Jer. 51. v. 58. *Cum affixo* בִּי in me: בּוֹ in eo: בְּךָ in te: בָּהֶם in eis.

באד בַּאדָן Badan, *nomen proprium loci, in quo malogranatorum bonorum creſcebat copia.*

בֵּאֵר Explanare, declarare, diſserere, commentari, exponere, dilucidare, exprimere, enucleare. Deut. 1. v. 5. & c. 27. v. 8. Abac. 2. v. 2.

בְּאֵר f. Puteus, *ſc. effoſſus, ubi eſt aqua viva ſcaturiens*; fons aquæ claræ, & limpidæ; fovea. (*& cum* א *quieſcente in cholem* בֹּאר) Gen. 26. v. 25. Num. 20. v. 17. *Plur.* בְּאֵרוֹת & בְּאֱרוֹת putei. Gen. 14. v. 10. *nomen loci*. Deut. 10. v. 5. *nomen urbis*. Joſ. 9. v. 17.

בֵּיאוּר Explanatio, declaratio: *ſed in ſacris literis non reperitur.*

בָּאַשׁ Fœtere, putreſcere, marceſcere, male olere, putere. Exod. 16. v. 20. Iſa. 50. v. 2. *tranſitive*, fœtere facere. Exod. 5. v. 20. *Niphal* נִבְאַשׁ fœtidum, putidum eſse, *vel* reddi. 1. Sam. 13. v. 4. 2. Sam. 10. v. 6. *Partic.* נִבְאָשׁ fœtidus, putidus. *Hiphil* הִבְאִישׁ fœtidum, putidum reddere. Gen. 34. v. 29. 1. Sam. 27. v. 13. fœtidum evadere. Prov. 13. v. 5. Pſal. 38. v. 6. *Hithpahel* הִתְבָּאֵשׁ abominabile eſse, fœtidum, puti-

dum

dum se reddere. 1. Sam. 12. v. 9. rem fœdam facere. 2. Sam. 10. & 1. Paral. 19. v. 6.

בְּאֹשׁ m. Fœtor, putredo. Amos 4. v. 10. *Plur.* בְּאֻשִׁים fœtores. Isa. 5. v. 2. & 4. & בְּאֹשׁ *ab hac forma cum affixo* בָּאְשָׁם fœtor eorum. Isa. 34. v. 3. בָּאְשׁוֹ fœtor ejus. Joel. 2. v. 19.

בָּאְשָׁה f. Labrusca, lolium, lappa, herba fœtens: uva fœtida, ac vilis: spina: vitium: fœtor. Job 31. v. 40. *Plur.* m. בְּאֻשִׁים labruscæ, uvæ fœtentes. Isa. 5. v. 2.

בָּבָה f. Pupilla, nigredo oculi. *Constr.* בָּבַת Zach. 2. v. 8. *contracte* בַּת Zach. 2. v. 11. Psal. 17. v. 8.

בַּג m. Cibus, esca. Dan. 1. v. 8. 13. & 15. Ezech. 25. v. 7. *fere semper solet antecedere vox* פַּת portio, buccella, *unaque quasi dictio constituitur*, פַּתְבַּג Dan. 1. v. 8. & 13. Ezech. *autem cap.* 25. v. 7. *ab aliquibus legitur* לְבַז in prædam, in direptionem, *pro* לְבַג in cibum. *Cum affixo* פַּתְבָּגוֹ portionem cibi ejus. Dan. 11. v. 26. *Præter Ezechielem, & Danielem hanc vocem in Sacra Scriptura nusquam reperies.*

בָּגַד Prævaricari, transgredi, perfide agere, fallere, fraudare, impium, prævaricatorem, perfidum, infidelem, fœdifragum, mendacem esse. Thren. 1. v. 2. Isa. 33. v. 1. spernere. Psal. 73. v. 14. *Construitur cum* בְּ, *& aliquando cum* מִן. *Participium* בֹּגֵד perfide agens, perfidus, prævaricator. Isa. 21. v. 2. *Plur.* בּוֹגְדִים iniqua agentes. Abac. 1. v. 13. *Constr.* בּוֹגְדֵי Psal. 59. v. 6. *Fœm.* בָּגֵדָה perfida. Jerem. 3. v. 10. *Plur.* אַנְשֵׁי בּוֹגְדוֹת viri infideles. Soph. 3. v. 4.

בֶּגֶד m. & בּוֹגְדָה f. Prævaricatio; perfidia, falsitas. Isa. 24. v. 16. Jer. 12. v. 1. Soph. 3. v. 2.

בָּגוֹדָה f. Prævaricatrix, perfida. Jerem. 3. v. 6. & 9.

בֶּגֶד m. & f. Vestimentum, pannus, cyclas, habitus, vestis: *ita fortasse dicta, quia fuit tegumentum, & indicium primæ hominis prævaricationis in Deum, qui antea nudus erat.* Num. 4. v. 13. Deut. 24. v. 17. *Cum affixo* בִּגְדוֹ vestimentum suum. 2. Reg. 9. v. 13. *Plur.* m. בְּגָדִים vestes. Judic. 14. v. 12. Levit. 6. v. 11. *Cum affixo* בְּגָדֶיךָ vestimenta tua. 2. Reg. 5. v. 8. בִּגְדֵיכֶם vestimenta vestra. Num. 31. v. 24. *Constr.* בִּגְדֵי Levit. 16. v. 23. Ezech. 27. v. 20. *Fœm. cum affixo* בִּגְדוֹתֶיךָ Psal. 45. v. 9.

בַּד m. Linum, lineum: carbasus; indusium, interulæ. Exod. 28. v. 41. Levit. 16. v. 4. vectis. Exod. 25. v. 28. ramus. Ezech. 17. v. 6. membra hominis, *vel* filius. Hos. 11. v. 6. mendacium; mendax. Isa. 44. v. 25. *Plur.* בַּדִּים vestes lineæ. Exod. 25. v. 14. 1. Reg. 8. v. 8. & Jerem. 50. v. 36. *ubi* divini, *aut* pythones *per* mendaces *intelliguntur*. *Constr.* בַּדֵּי foveæ. Job 17. v. 16. membra. c. 18. v. 13. filii: membra. Hos. 11. v. 6. *D. Hieronymus* electos ejus. *Cum affixo* בַּדָּיו vectes ejus. Num. 4. v. 6. Job 18. v. 13.

בַּדִּים m. *Plur.* Mendaces, mendacia: astrologi. Job 41. v. 5. Jer. 48. v. 29. *Cum affixo* בַּדָּיו mendacia ejus, *D. Hieronymus* fortitudo ejus. Isa. 16. v. 6. membra ejus. Hos. 11. v. 6. *D. Hieronymus* electos ejus.

בַּדֵּי *aliquando pro* ב in. Job 17. v. 16.

בָּדָא Fingere, effingere, excogitare, mentiri, mendacium proferre. 1. Reg. 12. v. 32. Neh. 6. v. 8.

בָּדָד *Com. generis, & utriusque numeri.* Solitarius, solus, a, um. Deut. 32. v. 12. Thren. 1. v. 1. & c. 3. v. 10. *Hinc Verbum* בָּדַד solitarium esse, solitarium agere, unicum esse. Isa. 14. v. 31.

לְבָדָד & לְבַד solitarie, singillatim, solum, solummodo, tantummodo, seorsum, tuto. Num. 23. v. 9. Psal. 4. v. 9.

בַּד m. Solus: solitudo. בַּד בְּבַד יִהְיֶה Exod. 30. v. 34. *Hebraismus pulcherrimus:* singillatim, quodlibet: tantum cum tanto erit, *idest*, tantum ex uno, quantum ex altero: æqualis ponderis erunt omnia.

לְבַד Præter, duntaxat, separatim, seorsum: *ei subiungitur sæpe dictio* מִן a, ab. מִלְּבַד præter. 1. Reg. 5. v. 16. Num. 28. v. 23. *Cum affixo significat* solum, *ut* לְבַדִּי solus ego. לְבַדְּךָ solus tu. לְבַדָּהּ sola ipsa.

בּוֹדֵד m. Unicus, solitarius. Isa. 14. v. 31. Hos. 8. v. 9.

בָּדַל *Niphal* נִבְדַּל Separari. Esdræ 9. v. 1. *Hiphil* הִבְדִּיל separare, distinguere, abjungere, discriminare, dispertiri, dividere, discernere, dissociare, secernere. Gen. 1. v. 4. Levit. 11. v. 47.

בָּדָל m. Divisio, separatio, segmentum, cartilago, particula separata, extremum: בְּדַל אֹזֶן particula, tenerum auris, extremum auris. Amos 3. v. 12.

בְּדִיל m. Stannum; *metalli genus.* Num. 31. v. 22. Ezech. 22. v. 18. perpendiculum: Zach. 4. v. 10. *Plur. cum affixo* בְּדִילָיִךְ stanna tua. Isa. 1. v. 25.

בְּדֹלַח m. Bdellium, *ligni, vel arboris nomen.* Gen. 2. v. 12. Num. 11. v. 7. *Ex Hebræis alii* margaritam, *alii* ebenum, *alii* genus aromatis, *alii* gemmam, *alii* crystallum *exponunt.* *D. Hieron. in quæst. Hebraicis vertit* carbunculum.

בדן בְּדָן Bedan, *ita vocatur* Sampson 1. Sam. 12. v. 11. *quasi* בֶּן דָּן filius Dan.

בָּדַק Restaurare, sarcire, resarcire fracta, & diruta, parare, reparare: rimari, scrutari, inquirere. 2. Paral. 34. v. 13.

בֶּדֶק m. Locus fractus, ac dirutus, rima, fissura, ruptura, fractura. 2. Reg. 22. v. 6. & 8. *Cum affixo* בִּדְקֵךְ rupturam tuam. Ezech. 27. v. 9.

בהו

בהה בֹּהוּ *Cum* ו *loco* ה. Vacuum, vacuitas, inanitas, res inanis. Gen. 1. v. 2. Jer. 4. v. 23. Iſa. 34 v. 11. תֹּהוּ וָבֹהוּ chaos. Gen. 1. v. 2.

בַּהַט *Genus lapidis duri ſimilis marmori*, parius : *marmoris ſpecies rubens*: porphyretes, *ex quo fiunt pulcra pavimenta*: cryſtallus: ſmaragdus. *Variant de hac voce Interpretes*. Eſth. 1. v. 6. *Ex hoc lapide pretioſo* porphyrete *Romæ conſpicitur ſtratum pavimentum ſacelli D. Agnetis*.

בהל *Niphal* נִבְהַל Terreri, turbari, conturbari, perturbari, percelli pavore ſubito. 1. Sam. 18. v. 28. Iſa. 21. v. 3. feſtinare, præcipitem ire. Soph. 1. v. 18. *Partic.* נִבְהָל attonitus. Pſal. 30. v. 8. *Pihel* בִּהֵל terrere, turbare, exanimare, percellere; feſtinare, accelerare. Eſth. 8. v. 14. Eccl. 7. v. 11. *Sed* Eſdræ 4. v. 4. *eſt tranſitivum*. *Hiphil* הִבְהִיל terrere, percellere; & feſtinare facere. Job 23. v. 16. 2. Paral. 26. v. 20. feſtinare. Eſth. 6. v. 14.

בֶּהָלָה f. Conturbatio, turbatio, conſternatio, feſtinatio, terror. Lev. 26. v. 16. Iſa. 65. v. 24. *Plur.* בֶּהָלוֹת terrores. Jerem. 15. v. 8. *per metatheſim* בַּלָּהָה Iſa. 17. v. 14. *Plur.* בַּלָּהוֹת. *Conſtr.* בַּלְהוֹת Job 24. v. 17.

בהם בְּהֵמָה, בְּהֵמַת f. Animal, beſtia, bellua, brutum, pecus, jumentum, *nomen generale, ſub utroque genere utrunque comprehendens ſexum*. *Recte dixeris* quadrupedem. *Complectitur beſtias omnes terreſtres tam domeſticas, & cicures; quam feras, & agreſtes pedibus rectis incedentes; non aves, ac reptilia.* חַיָּה *latiorem habet ſignificationem. Uſurpatur enim de quocunque animali ἀλόγῳ cujuslibet generis, aut elementi.* Exod. 13. v. 15. Deut. 14. v. 4. *Conſtr.* בֶּהֱמַת Deut. 28. v. 26. *cum affixo* בְּהֶמְתְּכֶם pecora veſtra. Levit. 26. v. 22. *Plur.* בְּהֵמוֹת *beſtiæ*. Job 12. v. 7. Pſal. 50. v. 10. *Conſtr.* בַּהֲמוֹת Mich. 5. v. 8. Pſal. 8. v. 8. *Porro* בְּהֵמוֹת *capitur pro* elephante *propter ſtupendam magnitudinem, qua inſtar plurium beſtiarum eſt*. Job 40. v. 10. *Hinc Regius Pſaltes* Pſalmo 73. v. 22. *ait, ſe fuiſſe apud Deum* בְּהֵמוֹת, *ſc. non beſtiam tantum, ſed beſtiam ingentem, & ut nos vulgo dicimus* una gran beſtia, *ſtolidiſſimum, & ſtupidiſſimum hominem ſignificantes*.

בֹּהֶן m. Pollex *tam manuum, quam pedum*. Exod. 29. v. 20. *Plur. fœm.* בְּהוֹנוֹת pollices *a* בְּהוֹנָה Jud. 1. v. 6.

בֹּהַק m. Splendor, lentigo, macula alba, puſtula alba, vitiligo: *genus plagæ albæ*. Levit. 13. v. 39. *Plagæ* בֹּהַק *multa ineſt claritas, ſed minor, quam* שְׂאֵת, בַּהֶרֶת, & סַפַּחַת.

בהר *Hinc* בָּהִיר m. Albus, emicans, ſplendidus, lucidus, candidus. *Targum* ſcintillans, ſplendens. Job 37. v. 21. *D. Hieronymus vertit* ſubito aer cogetur in nubes.

בַּהֶרֶת f. Papula, *ſeu* macula alba, *genus plagæ candidæ, & ſplendentis, ut nix*: vitiligo.

ligo. Levit. 13. v. 2. & 25. *Plur.* בֶּהָרוֹת papulæ. v. 38. & 39.

בּוֹא Ingredi, intrare, venire, advenire, devenire, accedere, evenire, pervenire, ſuccedere, provenire, adeſſe, ire, ingruere. Num. 17. v. 23. Ruth 3. v. 18. בּוֹא עָלָיו aggredi, ſupervenire. Anomalum וּבָאתְ & ingredieris. 2. Sam. 14. v. 3. *cum ſceva in fine, quod in his Verbis inuſitatum eſt.* *Anomalum* בָּנוּ venimus. 1. Sam. 25. v. 8. *abjecto* א *pro* בָּאנוּ. *Anomalum* כְּבֹאָנָה cum veniſsent ipſæ. Ruth 1. v. 19. *cum* ה *paragogico præter morem.* *Anomalum* וְתָבוֹאָה & adveniat. Iſa. 5. v. 19. *tertia Futuri fœminina cum* ה *paragogico præter morem.* *Anomalum* תָּבוֹאתָה veniat. Deuter. 33. v. 16. *cum duplici* ה *paragogico, & priori mutato in* ת. *Unde* Job 22. v. 21. *dicitur* תְּבוֹאָתְךָ obveniet tibi, *cum* ה *paragogico mutato in* ת *propter affixum:* coire, congredi, concumbere, rem habere. Gen. 6. v. 4. & c. 16. v. 12. ire, abire. Joel. 2. v. 9. occumbere, occidere, *cum de Sole cadente uſurpatur.* Gen. 28. v. 11. exire, & prodire *cum de oriente adhibetur.* Gen. 19. v. 23. *Hiphil* הֵבִיא adducere, abducere, perducere, derivare, inſerere, reducere, introducere, inferre, afferre, deferre, vehere, devehere, evehere, ingerere, offerre. Gen. 4. v. 3. Nehem. 3. v. 5. *Anomalum* אָבִי adducam. Mich. 5. v. 15. *per apocopam pro* אָבִיא. *Anomalum* הֲבֵיאתִיו introduxi eum. Cant. 3. v. 4. *pro* הֲבִיאֹתִיו. *Anomalum* מֵבִי adducens. Jer. 19. v. 15. *& aliis in locis: cum aphæreſi literæ* א. *Uſurpatum de Sole*, occumbere, occidere facere. Amos 8. v. 9. *Hophal* הוּבָא afferri, inferri, duci, adduci, abduci. Exod. 27. v. 7. *Anomalum* הֻבָאת adducta eſt. Gen. 33. v. 11. *Fœmin. contractum in* ת *pro* הֻבָאָה.

בּוֹא m. Ingreſsus, introitus, acceſsus, aditus. 2. Reg. 23. v. 11.

בִּיאָה f. Introitus, itio. Ezech. 8. v. 5.

מָבוֹא m. Ingreſsus, introitus, aditus. Jer. 38. v. 14. *de Sole uſurpatum*, occaſus. Zach. 8. v. 7. *Conſtr.* מְבוֹא 2. Reg. 16. v. 18. occaſus. Deut. 11. v. 30. *Cum affixo* עַד מְבֹאוֹ uſque ad occaſum ejus. Pſal. 50. v. 1. *Plur. conſtr.* מְבוֹאֵי ingreſsus. Ezech. 26. v. 10. *Fœm.* מְבוֹאוֹת aditus. Ezech. 27. v. 3.

מוֹבָא m. Idem. *Cum affixo* מְבוֹאֶךָ ingreſsum tuum, ו *&* ב *translatis, juxta Maſorethas; legendum tamen* מוֹבָאֶךָ. 2. Sam. 3. v. 25. *Plur. cum affixo* מוֹבָאָיו ingreſsus ejus Ezech. 43. v. 11.

תְּבוּאָה f. Proventus, reditus, fructus. Lev. 25. v. 12. *Conſtr.* תְּבוּאַת Joſ. 5. v. 12. *Cum affixo* תְּבוּאָתְךָ fructus tui. Prov. 3. v. 9. *Plur.* תְּבוּאוֹת proventus. Gen. 47. v. 24. Deut. 33. v. 14 *Cum affixo* מִתְּבוּאֹתֵיכֶם a fructibus veſtris. Jer. 12. v. 13.

בּוּב *Partic. Niphal* נָבוּב Vacuus, cavus, concavus, evacuatus, excavatus. Job 11. v. 12. *Conſtr.* נְבוּב Exod. 28. v. 8.

בּוּז Spernere, contemnere, irridere, despicere, vilipendere, fastidire. Prov. 1. v. 7. & c. 23. v. 9. Zach. 4. v. 10. *Anomalum* בַּז sprevit. Zach. 4. v. 13. *desinit in pathach ad formam defectivorum secunda radicali pro* בָּז.

בּוּז m. Fastus, contemptus, irrisio, despectus, despectio. Prov. 18. v. 3. Job 31. v. 34. *nomen viri*. Gen. 22. v. 21. *regionis*. Jer. 25. v. 23. *Fœm.* בּוּזָה despectio. Neh. 4. v. 4.

בּוּךְ Confundi, implexum, perplexum esse. *Niphal* נָבוֹךְ distrahi, coarctari, perplexum, intricatum esse; dubitare, ambigere. Exod. 14. v. 3. Esth. 3. v. 15. נָבֹכוּ confusi sunt; *quidam* mugierunt. Joel. 1. v. 17. *ut & D. Hieronymus*.

נָבוֹךְ m. Coarctatus, dubius, anceps, ambiguus, confusus. *Plur.* נְבֻכִים coarctati. Exod. 14. v. 3.

מְבוּכָה f. Confusio, distractio, perplexitas: fletus, vastitas. Isa. 22. v. 5. *Cum affixo* מְבוּכָתָם vastitas eorum; *aliis* confusio eorum. Mich. 7. v. 4.

נִבְכֵי *Vide in* בָּכָה.

בּוּל Lignum, *vel* arbor: fructus: truncus: herba. Job 40. v. 15. Isa. 44. v. 19. *Item nomen mensis* מַרְחֶשְׁוָן October. 1. Reg. 6. v. 36. *Hic mensis ita appellatur propter pluvias, quæ in eo descendere incipiunt, quasi a* נָבַל. *Mensium nomina vide in* חדש.

בּוּן Intelligere. Jer. 49. v. 7. Psal. 139. v. 2. *Niphal* נָבוֹן intelligere; intelligentem, prudentem, cordatum, industrium, solertem, sagacem esse. Gen. 41. v. 33. Prov. 19. v. 25. *Partic.* נָבוֹן gnarus, prudens. Prov. 14. v. 33. *Pihel* בּוֹנֵן intelligentem reddere. Deut. 32. v. 10. *Hiphil* הֵבִין erudire, intelligentem, prudentem efficere. Prov. 19. v. 25. Psal. 119. v. 26. intelligere, comprehendere, dispicere, percipere, sentire, considerare, animadvertere, advertere. Deut. 32. v. 29. Neh. 8. v. 13. *Hithpahel* הִתְבּוֹנֵן intelligere, considerare. *construitur absolute, & cum præpositionibus* ב, מ, אֶל, עַל, עַד. Job 38. v. 18. 1. Reg. 3. v. 22.

בִּינָה f. Intelligentia, prudentia. Prov. 1. v. 2. אִישׁ בִּינָה circumspectus. *Constr.* בִּינַת Isa. 29. v. 14. *Cum affixo* וְאֶל־בִּינָתְךָ & intelligentiæ tuæ. Prov. 3. v. 5. *Plur.* בִּינוֹת intelligentiæ. Isa. 27. v. 11.

תְּבוּנָה f. Intellectus, intelligentia, prudentia, animadversio. Deut. 32. v. 18. Prov. 10. v. 23. *Cum affixo* בִּתְבוּנָתוֹ in intelligentia sua. Jer. 10. v. 11. Ezech. 28. v. 4. *Plur.* תְּבוּנוֹת Psal. 78. v. 72. *Cum affixo* עַד־תְּבוּנוֹתֵיכֶם usque ad intelligentias vestras. Job 32. v. 11.

בּוּס Spernere; calcare, conculcare, proculcare: polluere, inquinare, contaminare: diripere. Psal. 44. v. 6. *Pihel* בּוֹסֵס idem. Jerem. 12. v. 10. Amos 5. v. 11. *Hithpahel* הִתְבּוֹסֵס conculcare se, conculcandum se præbere. Ezech. 16. v. 6. & 22.

בּוֹס m. Conculcans. *Plur.* בּוֹסִים conculcantes. Zach. 10. v. 5.

מוּבָס m. Cadaver conculcatum, despectum. Isa. 14. v. 19.

מְבוּסָה, & תְּבוּסָה f. Contemptus, despectio, conculcatio. Isa. 22. v. 5.

בּוּץ m. Byssus, byssinum: *genus lini optimi, mollissimi, & candidissimi, ex quo fiebant vestes subtilissimæ, præsertim sacræ.* Esth. 1. v. 6. & c. 8. v. 15. Ezech. 27. v. 16. *Hujusmodi linum subtilissimum, & candidissimum in Palæstina nascebatur. Quod vero tradunt nonnulli, vestem ex hoc lino confectam igne consumi non potuisse, vix crediderim.*

בּוּץ Lutum. *Vide in* בצץ.

בּוּק Evacuare multitudine spoliorum, & prædarum, populari, deprædari, diripere. Nah. 2. v. 10. *Plur.* בּוֹקֵק evacuare. Jerem. 51. v. 2.

בּוּקָה, מְבוּקָה f. Vacuitas, evacuatio. Nah. 2. v. 10.

בּוֹר m. Fovea, puteus, fons. Exod. 21. v. 33. Psal. 40. v. 3. cisterna aquarum collectarum. Gen. 37. v. 23. Isa. 14. v. 19. carcer, ergastulum *proprie sub terra.* Gen. 41. v. 14. Zach. 9. v. 11. sepulcrum. Isa. 14. v. 15. Psal. 28. v. 1. *Interdum scribitur cum* א *in medio.* 2. Sam. 23. v. 15. & 20. *Plur.* בֹּרוֹת cisternæ. Deut. 6. v. 11. בֹּארוֹת Jer. 2. v. 13.

בּוֹשׁ Rubore suffundi, erubescere, rubescere, verecundari; pudefieri: morari, cunctari. Jud. 4. v. 14. Mich. 3. v. 7. *Pihel* בֹּשֵׁשׁ erubescere facere, rubore suffundere; tardare, morari, demorari, cunctari. Exod. 32. v. 1. Jud. 5. v. 28. *Hiphil* הֵבִישׁ, *vel* הוֹבִישׁ *forma a* יָבֵשׁ *mutuata*, pudenda facere, pudenda committere; confundere, dedecorare, pudore afficere. Prov. 19. v. 15. Psal. 44. v. 8. *Hithpahel* הִתְבּוֹשֵׁשׁ erubescere, confundi. Gen. 2. v. 25.

בּוֹשׁ m. Confusus. Jer. 48. v. 38.

בּוּשָׁה f. Pudor, confusio, rubor, erubescentia, dedecus. Psal. 89. v. 45. Ezech. 7. v. 18.

בֹּשֶׁת f. Opprobrium, confusio, rubor, pudor. Soph. 3. v. 5. Abac. 2. v. 10. pudendum, idolum. Jer. 3. v. 19. *Cum affixo* בָּשְׁתִּי pudorem meum. Psal. 69. v. 20.

בָּשְׁנָה f. Confusio, verecundia, pudor, ignominia, *per epenthesim literæ* נ. Hos. 10. v. 6.

מְבוּשׁ *Unde* מְבֻשִׁים m. *Plur.* Pudenda, verenda, *vel* testiculi, *qui sunt in loco pudoris.* *Cum affixo* מְבֻשָׁיו pudenda ejus. Deut. 25. v. 11.

בָּזָה Spernere, aspernari, contemnere, despicere, irridere, repudiare, parvi pendere, vilipendere. Gen. 25. v. 34. Psal. 22. v. 25. *Construitur fere cum Accusativo, & cum* לְ, *aliquoties in Psalmis cum* אֶל, & Nehem. 2. v. 19. *cum* עַל. *Partic. Niphal* נִבְזֶה despectus, contemptus, aspernabilis, contemptibilis. Mal. 1. v. 12. Psal. 119. v. 141. *Hiphil* הִבְזָה despicere, irridere. Esth. 1. v. 17.

בִּזָּיוֹן m. Contemptus, despectio. Esth. 1. v. 18.

נִמְבְזָה m. Contemptibilis. 1. Sam. 15. v. 9. *pro* נִבְזָה *per epenthesim literæ* מ.

בּוּז Spoliare, prædari, deprædari, depopulari, diripere. Deut 2. v. 35. Nah. 2. v. 10. *Partic.* בּוֹזֵז prædo, prædator. *Præteritum irregulare* בָּזְאוּ diripiunt, *pro* בָּזְזוּ Isa. 12. v. 2. *Niphal* נָבוֹז diripi. Amos 3. v. 11. Isa. 24. v. 3.

בַּז m. Præda, spolium, direptio. Num. 31. v. 32. Jer. 15. v. 13. *Cum affixo* בִּזָּהּ prædam ejus. Ezech. 29. v. 19.

בִּזָּה f. Idem. Neh. 4. v. 4. 2. Paral. 14. v. 14.

בָּזָק m. Fulgor, coruscatio. Ezech. 1. v. 14.

בֶּזֶק m. Bezec, *nomen loci in terra Chanaanis*. Jud. 1. v. 5. 1. Sam. 11. v. 8.

בָּזַר *Et* בִּזֵּר *in Kal, & Pihel*. Spargere, dispergere, dissipare, distrahere. Dan. 11. v. 23. Psal. 68. v. 31.

בָּחַל Tædio, *vel* angustia affici, fastidire, aspernari, aversari; abominari, abhorrere, horrori esse: *aliis* rugire, ululare, variare, *ut & D. Hieronymo*. Zach. 11. v. 8. *& nusquam alibi in S. Scriptura reperies*.

בָּחַן Probare, periculum facere, explorare, experiri, tentare, examinare. Zach. 13. v. 9. Jer. 20. v. 12. *Niphal* נִבְחַן probari. Gen. 42. v. 15. & 16. Job 34. v. 36.

בֹּחַן m. Probatio, specimen, experimentum, munimen. Isa. 28. v. 16.

בַּחַן m. Vallum, munitio, propugnaculum, arx. Isa. 32. v. 14. *D. Hieronymus transfert* וָבַחַן & palpatio.

בָּחוּן m. Munitio, turris, arx, specula exploratoria, propugnaculum. Jer. 6. v. 27. *quibusdam* probator, speculator, explorator. *D. Hieronymus vertit* probatorem. *Plur.* בַּחוּנִים *a singulari* בחין. *Cum affixo* בַּחוּנָיו turres ejus. *D. Hieronymus* robustos ejus. Isa. 23. v. 13. *Est cum* ו *pro* י, *&* ב *cum Pathach*.

בָּחַר Eligere, seligere, cooptare, deligere, malle. *Construitur cum præpositione* ב, *aliquando cum* אֵת. Deut. 32. v. 25. Jud. 20. v. 15. *Niphal* נִבְחַר eligi. Prov. 8. v. 9. Jer. 8. v. 3. *Part.* נִבְחָר selectum, selectissimum. Prov. 8. v. 10. *Puhal Futurum* יְבֻחַר eligetur. Eccles. 9. v. 4. *ubi juxta Masorethas legendum* יְחֻבַּר associabitur.

בָּחוּר, בָּחֻר, בָּחוּר m. Electus, selectus, adolescens, pubes, juvenis, *sic dictus, quia ad quodlibet opus eligitur, utpote aptior, quam senex*. Eccles. 9. v. 6. *Plur.* בַּחוּרִים juvenes, delecti. Isa. 23. v. 4. Jer. 11. v. 22. *Constr.* בַּחוּרֵי Ezech. 23. v. 6. *Cum affixo* בַּחֻרֵיהֶם juvenes eorum. Jerem. 18. v. 21. מִבַּחוּרֵיכֶם de juvenibus vestris. Amos 2. v. 11. בְּחוּרִים juventus. *Cum affixo* מִבְּחֻרָיו a juventute sua. Num. 11. v. 28.

בַּחוּרִים *Nomen loci in tribu Benjamin*. 2. Sam. 3. v. 15. & c. 16. v. 5.

בְּחִיר m. *In statu constructo*, electus, selectus. 2. Sam. 21. v. 6. *Cum affixo* בְּחִירִי electum meum. Isa. 43. v. 30. *Plur. cum affixo* בְּחִירָיו electi ejus. Psal. 105. v. 7.

בְּחוּרוֹת f. *Plur.* Juventus, adolescentia, *quasi ætas selecta*. *Cum affixo* בְּחֻרוֹתֶיךָ juventutis tuæ. Eccles. 12. v. 1.

מִבְחָר m. Electio, selectio, selectissimum, res præclara: *adjective* delectus, selectus: *Constr.* מִבְחַר Gen. 23. v. 6. Exod. 15. v. 4. *Plur.* מִבְחָרִים electiones, *idest* electi. *Cum affixo* מִבְחָרָיו electionum ejus. Dan. 11. v. 15.

מִבְחוֹר m. Electio, selectio. 2. Reg. 19. v. 23.

בָּטָא Pronuntiare, exponere, aperire os, effutire. *Pihel* בִּטֵּא proferre, pronuntiare, proloqui, effutire, exponere: aperire os: promittere. Levit. 5. v. 4. Psal. 106. v. 32.

בּוֹטֶה Proferens, *cum* ה *vice* א. Prov. 13. v. 18.

מִבְטָא m. Pronuntiatio, prolatio, promissio. Num. 30. v. 7. & 8.

בָּטַח Fidere, fiduciam habere, audere, securum esse, confidere, sperare, firmiter inniti. *Construitur cum præpositione* ב, אֶל, & עַל, *sæpe etiam absolute ponitur*. Psal. 33. v. 21. *Partic.* בֹּטֵחַ audax, confidens. Jud. 18. v. 10. *Pah.* בָּטוּחַ tutus, securus. לֹא בָטַח diffidere. *Hiphil* הִבְטִיחַ fidere facere, fiduciam tribuere, promittere. Isa. 36. v. 15. 2. Reg. 18. v. 30.

בֶּטַח m. Fides, fiducia, confidentia, securitas; spes. Gen. 34. v. 25. *Adverbialitèr* fidenter, audacter, confidenter. Gen. 34. v. 5. *cum* ל *fit adverbium* לָבֶטַח confidenter, audacter, secure, tuto. Hos. 2. v. 18. Jer. 23. v. 6.

בִּטְחָה f. Fiducia, fidentia, confidentia, audacia, securitas. Isa. 30. v. 15.

בִּטָּחוֹן m. Idem. Isa. 36. v. 4. Eccl. 9. v. 4.

מִבְטָח & מִבְטַח m. Idem. Ezech. 29. v. 16. *Cum affixo* מִבְטַחוֹ fiduciam suam. Psal. 40. v. 5. *Plur.* מִבְטַחִים Isa. 32. v. 18. *Cum affixo* בְּמִבְטַחַיִךְ in fiducias tuas. Jerem. 2. v. 37. *Extat & aliud Plurale* בַּטֻּחוֹת Job 12. v. 6. *a* בַּטּוּחָה.

אֲבַטִּחִים m. *Plur.* Pepones. Num. 11. v. 5. *nec alibi reperitur*.

בָּטֵל Desinere, cessare, vacare, otiari, intermittere, impeditum esse. Eccles. 12. v. 4. *Pihel* בַּטֵּל cessare facere, impedire. Esdr. 4. v. 23.

בֶּטֶן f. Venter, alvus, uter, uterus. *Cum autem venter sit in medio corporis, ideo metaphorice* locus medius: prominentia, projectura. Gen. 30. v. 2. Num. 5. v. 22. מִבֶּטֶן *respondet Latinorum dictioni* ab utero, ab incunabulis. *Cum affixo* בִּטְנְךָ ventris tui. Deut. 28. v. 53. בִּטְנִי ventris mei. Job 32. v. 19.

בָּטְנִים m. *Plur.* Coryli, nuces pineæ, fructus arboris pini, *vel* terebinthina resina; *aliis*

aliis nuces avellanæ, *vel* terebinthinæ; *aliis* terebinthi. Gen. 43. v. 11.

בִּי *Deprecandi, & obsecrandi particula.* O, ah, quæso, obsecro, amabo. Gen. 44. v. 18. Jos. 7. v. 8.

ביב *Unde* נָבוּב Vacuus, evacuatus. Job 11. v. 11. *Sic in statu constructo.* Exod. 27. v. 7. נְבוּב לֻחֹת vacuum tabularum.

בין *Unde* בָּן Intelligere, animadvertere, intendere, considerare: aspicere: sentire. *Hiphil* הֵבִין intelligere facere, erudire: intelligere. Psal. 119. v. 26. *Anomalum* בִּינוֹתִי intellexi. Dan. 9. v. 2. *est aphæresis characteristicæ* ה *pro* הֲבִינוֹתִי.

נָבוֹן m. Intelligens, intellectu præditus, peritus, solers, sagax, industrius. Gen. 41. v. 33. & 39. Prov. 19. v. 24. *Constr.* נְבוֹן 1. Sam. 16. v. 18. *Plur.* נְבֹנִים intelligentes, prudentes. Isa. 5. v. 21.

בִּינָה, תְּבוּנָה f. Intelligentia, prudentia. Prov. 1. v. 2. *Plur.* בִּינוֹת intelligentiæ. Isa. 27 v. 11. תְּבוּנוֹת Psal. 78. v. 72. *Cum affixo* תְּבוּנוֹתֵיכֶם intelligentiæ vestræ. Job 32. v. 11. *Illud autem discrimen intercedit inter* בִּינָה, *&* חָכְמָה; *quia per* חָכְמָה *res certo cognoscuntur, per* בִּינָה *vero prudenter discernuntur, & diiudicantur.*

בֵּין Inter. *Interdum induit naturam nominis;* medietas, spatium, intermedium. Gen. 1. v. 4. Isa. 59. v. 2. *cum pronominibus,* בֵּינוֹ inter eum, בֵּינִי inter me, בֵּינֵנוּ inter nos, בֵּינֵיכֶם inter vos. *Plur. Fœm.* בֵּינוֹת inter. Gen. 42. v. 21. Ezech. 10. v. 2. *Cum affixo* בֵּינוֹתֵינוּ inter nos. Gen. 26. v. 28. *Dualis* בֵּנַיִם inter duos. *D. Hieronymus* spurius. 1. Sam. 17. v. 4. *Appellatur loco citato Goliath* אִישׁ־הַבֵּנַיִם vir inter duos, *quod se inter castra Philistæorum, & Israelis constituisset, ut res duello transigeretur.*

ביץ *Hinc* בֵּיצָה f. Ovum. *Plur.* בֵּיצִים ova. Deut. 22. v. 6. Isa. 10. v. 13. *Apud Rabbinos* testiculi *hoc nomine appellantur.* *Constr.* בֵּיצֵי Isa. 59. v. 5. *Cum affixo* בֵּיצֶיהָ ova sua. Job 39. v. 14.

ביר *Hinc* בִּיר *&* בּוֹר m. Puteus, *idem ac* באר. Jer. 6. v. 7. *Masorethæ Jod mutatum in Vau restituunt, & legunt* בּוֹר.

בִּירָה f. Ædes, palatium, aula, basilica, regia, castrum, templum, metropolis. Esth. 1. v. 25. Neh. 2. v. 8.

בִּירָנִיּוֹת f. *Plur.* Palatia, arces, basilicæ. 2. Par. 17. v. 11. & c. 27. v. 4.

בַּיִת m. Domus, ædes, ædificium, castrum, cella, familia: sedes, *locus, quo aliquid veluti domo capitur, & continetur.* Exod. 25. v. 27. avium nidus. Psal. 84. v. 4. carcer. Isa. 14. v. 18. templum. 2. Reg. 10. v. 21. sepulcrum. Job 30. v. 23. *adverbialiter* intra, intrinsecus, introrsus, intus, *cum* מ מִבַּיִת Exod. 25. v. 11. locus. 1. Reg. 18. v. 31. בַּיְתָה intro. Gen. 24. v. 32. *Est quoque* בַּיִת *genus ornamenti,* pectorale

appellatum, quod mulieres suspendebant inter ubera super pectus. Hinc illud Isa. 3. בָּתֵּי נֶפֶשׁ domus animæ, *id est*, pectoralia desiderii, *quod essent desiderabilia. Constr.* בֵּית Exod. 6. v. 14. בֵּית דִּין prætorium. Jer. 39. v. 8. בֵּית כֶּלֶא, בֵּית הַסֹּהַר carcer. *Cum affixo* בֵּיתֶךָ domus tuæ. Deut. 6. v. 9. *Plur.* בָּתִּים domus, sedes, familiæ. Exod. 1. v. 21. ædiculæ, sacella textilia. 1. Reg. 23. v. 7. intra. Exod. 25. v. 27. loca, *vel* loculi. *Præterea* cortinæ, tentoria, domunculæ. Exod. 23. v. 7. *Constr.* בָּתֵּי 2. Reg. 23. v. 8. *Cum affixo* בָּתֵּיכֶם domuum vestrarum. Gen. 42. v. 19.

בִּיתָן m. Palatium, locus interior, intimus. Esth. 7. v. 7. *Constr.* בִּיתַן Esth. 1. v. 5. *quidam* hortum interiorem *vertunt. Cum hæc vox tantum in libro Esther reperiatur, qui tempore captivitatis exaratus est, sunt, qui volunt, eam esse dictionem Persicam, non Hebraicam.*

בכא m. Morus *arbor.* Psal. 84. v. 7. *aliis est* vallis, *in quam stillat aqua, ut lacryma ab oculis: aliis est* fletus: *aliis* pyrus. *Plur.* בְּכָאִים mori. 1. Paral. 14. v. 14. 2. Sam. 5. v. 23. *alii interpretantur* pyra, *alii* arbores, *ut Targum Jonathanis.*

בכה Flere, deflere, plorare, deplorare, plangere, lacrymari, lugere, vagire. *Construitur cum præpositione* עַל, אֶל, *&* ל. Num. 11. v. 18. Deut. 21. v. 13. *Niphal* נִבְכָּה, *hinc illud* Job 38. v. 16. נִבְכֵי־יָם profunda maris, *vel* decursus, scaturigines, vortices maris, *id est, locus, ubi inundat fluctus, metaphora ducta a fletu, quod flendo lacryma decurrat.*

בָּכֶה f. Fletus, planctus, luctus. Esdræ 10. v. 1.

בְּכִי, & בֶּכִי m. Idem. Deut. 34. v. 8. Isa. 22. v. 4. *Cum affixo* בִּכְיִי fletus mei. Psal. 6. v. 9.

בְּכִית f. Idem. *Cum affixo* בְּכִיתוֹ fletus ejus. Gen. 50. v. 4.

בָּכוּת f. Idem. Gen. 35. v. 8.

נִבְכִים m. *Plur.* Fluenta, profunditates. נִבְכֵי־יָם fluctus, effusiones, profunda maris. Job 38. v. 16.

בכר בְּכוֹר m. Primogenitus, primogenitum: primigenius. Gen. 43. v. 33. Exod. 11. v. 5. Angelus mortis, infirmitas mortis. Job 18. v. 13. *Cum affixo* בְּכֹרְךָ primogenitum tuum. Exod. 4. v. 22. *Plur.* בְּכוֹרִים primogeniti. *Constr.* בְּכוֹרֵי Isa. 14. v. 31. *Cum affixo* בִּבְכוֹרֵיהֶם in primogenitis eorum. Psal. 136. v. 10. *Fœm.* בְּכוֹרוֹת primogenita. Neh. 10. v. 36.

בְּכִירָה f. Primogenita. Gen. 19. v. 31. 1. Sam. 14. v. 49.

בְּכוֹרָה f. Primogenitura, jus primogenitorum. Gen. 25. v. 32. 1. Paral. 5. v. 1. *Cum affixo* בְּכֹרָתוֹ primogenituram suam. Gen. 43. v. 33. *Plur.* בְּכֹרֹת primogenituræ. Gen. 4. v. 4. Deut. 12. v. 17.

בִּכֵּר *Pihel*, Instituere primogenitum, dare jus primogeniti, primogenitum proferre. Deut. 21. v. 15. offerre primitias. Ezech. 47. v. 12. *Puhal* בֻּכַּר offerri primogenitum. Lev. 27. v. 26.

מַבְכִּירָה f. Primipara. Jer. 4. v. 31.

בִּכּוּר m. & בִּכּוּרָה f. Præcox, primus fructus : fructus primitivi, maturi, primitiæ. Mich. 7. v. 1. Hos. 9. v. 10. *Plur.* בִּכּוּרִים primitiæ. Nah. 3. v. 12. *Constr.* בִּכּוּרֵי Exod. 34. v. 22. Neh. 10. v. 29. *Cum affixo* בִּכּוּרֶיךָ primitiarum tuarum. Levit. 2. v. 14.

בַּכֻּרוֹת f. *Plur.* Præcocia. Jer. 24. v. 2.

בֶּכֶר m. Dromas, dromedarius. בִּכְרָה f. camelus fœmina, *aut* dromedaria. Jer. 2. v. 22. *Plur. masc.* בְּכָרִים cameli, *vel* dromedarii. Isa. 60. v. 6. *Constr.* בִּכְרֵי ibidem.

בַּל Non, nequaquam, neutiquam. Isa. 43. v. 17. Psal. 16. v. 8. וּבַל neu, neve. בְּלִי non, sine, præter, absque. Psal. 19. v. 4. Isa. 14. v. 6. בְּלִי שֵׁם ignobilis. עַל בְּלִי eo quod non. Gen. 31. v. 20. לִבְלִי־חֹק immodice. Isa. 5. v. 14. הֲמִבְּלִי אֵין an quod non? Exod. 14. v. 11. בִּלְתִּי non. Job 14. v. 12. עַד־בִּלְתִּי usque dum non. Job 14. v. 12. בְּלִימָה nihilum. Job 26. v. 7.

בְּלִיַּעַל Impius, nequam, perditus, profligatus, improbus, iniquus, nullius frugis. Deut. 13. v. 13. impietas, scelus. Nah. 1. v. 10. *aliis* sine jugo, *aliis* diabolus, apostata, sine religione.

בֵּל Bel, *nomen Idoli Babyloniorum*. Isa. 46. v. 1. Jer. 50. v. 2.

בלג *Hiphil* הִבְלִיג Recreare, confortare, corroborare. Amos 9. v. 9. recreari, confortari, subridere. Job 9. v. 27. & c. 10. v. 20. *item* dolore torqueri, plangere.

מַבְלִיגִית f. Confortatio, corroboratio, recreatio. Jerem. 8. v. 18.

בָּלָה Inveterascere, consenescere, obsolescere, consumi, teri, atteri vetustate. Gen. 18. v. 12. Jos. 9. v. 13. *Pihel* בִּלָּה terere, deterere, atterere, conterere, consumere, vetustum reddere. Job 21. v. 13. Isa. 65. v. 23.

בָּלֶה m. Vetus, tritum. *Plur.* בָּלִים veteres. Jos. 9. v. 4. *Fœm.* בָּלָה inveterata, effœta, vetula, vetusta. Ezech. 23. v. 43. *Plur.* בָּלוֹת veteres, tritæ. Jos. 9. v. 5.

תַּבְלִית f. Vetustas, attritio, consumptio, putredo, *aliis* scelus nefas, iniquitas. *Cum affixo* עַל־תַּבְלִיתָם super scelus eorum. Isa. 10. v. 25.

בְּלִי m. Idem. Isa. 38. v. 17.

בְּלוֹיִם m. *Plur.* בְּלוֹאֵי & בְּלוֹיֵי Veteramenta, vestes pannosæ, veteres, veterationes, vetera. Jer. 38. v. 11. & 12.

בלה בַּלָּהָה *pro* בֶּהָלָה f. *per metathesim*. Formido, terror, pavor, consternatio. Isa. 17. v. 13. *Plur.* בַּלָּהוֹת terrores. Job 30. v. 15. *Constr.* בַּלְהוֹת Job 24. v. 17.

בָּלַל Confundere, perfundere, conspergere, miscere, permiscere, immiscere, promiscere, turbare. Gen. 11. v. 9. Lev. 2. v. 5. ungere. Psal. 92. v. 11. *Hithpahel* הִתְבּוֹלֵל confundi, commisceri. Hos. 7. v. 8.

בָּבֶל Babel, Babylon, *urbs a confusione linguarum sic dicta*. Gen. 10. v. 10.

תֶּבֶל m. Confusio, mistio, commistio nefaria, scelus, incestus, nefas. Lev. 18. v. 23. & c. 20. v. 12.

תְּבַלֻּל m. Suffusio, albugo, *sic dicta, quod sit mista cum nigro pupillæ, vel quod confundat aspectum nigri pupillæ*. Lev. 21. v. 20.

בְּלִיל m. Farrago, migma, *jumentorum mistum pabulum cujuscunque generis, præter paleam*. Isa. 30. v. 24. *Cum affixo* עַל־בְּלִילוֹ juxta farraginem suam. Job 6. v. 5.

בָּלַם Claudere, obturare: constringere, frænare, refrænare. Psal. 32. v. 9.

בְּלִימָה Nihilum: frænatio, collectio fræni, constrictio. Job 26. v. 7. centrum terræ.

בָּלַס Colligere, scrutari, inquirere, perquirere; miscere: vellicare: *idem ac* בלש *Chaldaicum*. Amos 7. v. 14.

בָּלַע Absorbere, exsorbere, deglutire, ingurgitare, devorare, perdere: præcipitare: tegere, operire, abscondere. Gen. 41. v. 7. Job 7. v. 19. *Niphal* נִבְלַע deglutiri, consumi. Hos. 8. v. 8. Isa. 28. v. 7. *Pihel* בִּלַּע perdere, dissipare, absorbere. Psal. 35. v. 25. Thren. 2. v. 5. abscondere, celare, obducere, operire, tegere. Num. 4. v. 19. Prov. 19. v. 28. *Hithpahel* הִתְבַּלַּע absorberi, perdi. Psal. 107. v. 27.

בֶּלַע m. Absorptio, deglutitio, perditio, pernicies, exitium. Psal. 52. v. 6. דִּבְרֵי בֶלַע verba perditionis, *vel* corruptionis, *aliis* occultationis, *id est*, doli. Psal. 52. v. 5. *Cum affixo* אֶת־בִּלְעוֹ absorptionem ejus. Jerem. 51. v. 44.

בלעדי בלעד בִּלְעֲדֵי Præter, sine, nisi. Job 34. v. 32. מִבַּלְעֲדֵי præter, præterquam, excepto. Psal. 18. v. 32. *Componitur hæc vox ex* בַּל, מִן, *&* עַד, *vel* עֲדֵי.

בָּלַק Desolare, vastare, exinanire, evacuare. Isa. 24. v. 1. *aliis* dilacerare, dissipare, effringere. *Part. Puhal* וּמְבֻלָּקָה & dilacerata. Nah. 2. v. 10.

בלת *Hinc* בִּלְתִּי Nisi, præter, præterquam, excepto. Gen. 21. v. 24. Num. 32. v. 12. non. Job 14. v. 8. בִּלְתִּי יְכֹלֶת impotens. בִּלְתִּי אִם nisi. Genes. 47. v. 8. *cum* מ מִבִּלְתִּי propterea quod non. Num. 14. v. 16. *cum* ל לְבִלְתִּי ut non. Gen. 3. v. 12. *Cum affixo* בִּלְתִּי sine me. Isa. 10. v. 4. בִּלְתֶּךָ præter te. 1. Sam. 2. v. 2.

בָּמָה f. Excelsum, celsitudo: sacellum, delubrum, *seu* altare, *quod in sublimi loco exstruebatur*, ara excelsa Idolis dicata. *Deo in Templo, vel Tabernaculo sacrificia offerebantur; nonnulli tamen viri præstantes populo plus æquo addicti in excelsis sacrificasse leguntur*. Jer. 48. v. 34. 1. Reg. 3. v. 4. *Plur.* בָּמוֹת excelsa. 2. Reg. 18. v. 4. Ezech. 16. v. 16. *Cum affixo* עַל בָּמוֹתֶיךָ super excelsis tuis. 2. Sam. 1. v. 19. *Irregulare* בָּמֳתֵי. *Vau redundat*. Deut. 32. v. 13. בָּמֳתֵי Job 9. v. 8. *Cum affixo* בָּמוֹתֶיךָ excelsa tua. 2. Sam. 1. v. 25.

בָּנָה Ædificare, adstruere, construere, struere, exstruere, fabricare, fabrili arte conficere. Mich. 7. v. 11. 1. Reg. 14. v. 23. *Partic.* בֹּנֶה structor. Jer. 22. v. 13. *In Scriptura ædificari ex aliqua est* liberos suscipere. Gen. 16. v. 2. *ædificare domum est* liberos procreare. Deut. 25. v 9. Ruth 4. v. 4. locum, *vel* familiam augere, conservare, instaurare. 1. Reg. 12. v. 25. *Pro* ditari, locupletari, benedici, augeri *reperitur* Mal. 3. Job 22. *& alibi*.

בִּנְיָה f. Ædificium, structura, fabrica. Ezech. 41. v. 13.

בִּנְיָן m. Idem. Ezech. 40. v. 5. & c. 41. v. 12.

בֵּן m. Filius, *ita appellatus, quod sit veluti ædificium patris, ac matris*: prognatus, genitus, gnatus, natus: pullus. Gen. 18. v. 7. Levit. 12. v. 6. *late* gener. 1. Sam. 24. v. 17. filius adoptivus. 2. Sam. 21. v. 8. vir. Gen. 5. v. 32. nepos. Gen. 29. v. 5. discipulus. Amos 7. v. 14. *quandoque* בֵּן *significat* ramum, surculum, propaginem. Psal. 80. v. 15. Gen. 49. v. 22. *ubi in illis verbis* בֵּן פֹּרָת יוֹסֵף filius crescens Joseph, *sc.* ramus, בֵּן *est generis fœminini, ut ostendit* פֹּרָת *nomen Toar fœmininum cum Tau pro He*. בֶּן שָׁנָה anniculus: בֶּן מֶשֶׁק procurator: בֶּן אֶרֶץ terrigena. *In constructione plerunque Tzere mutatur in Sægol, ut* בֶּן; *interdum in Chirek, ut* בִּן Deut. 25. v. 2. Jos. 1. v. 1. Prov. 38. v. 1. בֶּן־בֵּיתִי filius domus meæ, *id est*, vernaculus meus. Gen. 15. v. 3. בֶּן־גָּרְנִי filius areæ meæ, *id est*, frumentum, *vel* palea. Isa. 21. v. 10. בֶּן־קֶשֶׁת filius arcus, *id est*, sagitta. Job 41. v. 20. בֶּן־מָוֶת filius mortis, *id est*, vir reus mortis; *ubi* בֵּן *ponitur pro* אִישׁ, *ut* Gen. 5. v. 31. filius, *id est*, vir 500 annorum. *Cum affixo* אֶת־בִּנְךָ filium tuum. Gen. 22. v. 2. *Fœm.* בַּת filia, *pro* בֶּנֶת. Gen. 24. v. 48. Ezech. 22. v. 11. *metaphorice* cœtus, congregatio. Gen. 17. v. 17. Thren. 1. v. 6. Psal. 137. v. 8. בַּת עַיִן pupilla. *Cum affixo* בִּתְּךָ filiæ tuæ. Levit. 18. v. 10. *Plur. masc.* בָּנִים filii, liberi; nepotes, posteri: pulli. Exod. 34. v. 7. Job 39. v. 19. *item* discipuli, *doctrina, & institutione filii*. 1. Reg. 20. v. 35. *Constr.* בְּנֵי Gen. 6. v. 21. Jud. 19. v. 22. בְּנֵי הָאֱלֹהִים magnates: Angeli. Gen 6. v 2. *Cum affixo* וּבְנֵיכֶם & filii vestri. Exod. 22. v. 24. Lev. 26. v. 29. *Plur. fœm.* בָּנוֹת filiæ. Gen. 30. v. 13. *Constr.* בְּנוֹת Gen. 6. v. 2. *Cum affixo* בְּנוֹתֵיכֶם filiæ vestræ. Hos. 4. v. 13. *sumitur etiam pro* suburbis,

is, oppidis, pagis, villis. Num. 21. v. 26. Jud. 11. v. 26. *Ceterum* בֵּן, *aut* בַּת *cum non est in regimine, nec jungitur patri, aut matri, significat* parvulum, *vel* parvulam.

תַּבְנִית f. Similitudo, figura, archetypus, exemplar ædificii, typus. Deut. 4. v. 18. 1. Paral. 28. v. 19. *Cum affixo* כְּתַבְנִיתָם secundum exemplar eorum. Exod. 25. v. 39.

מִבְנֶה m. Structura, ædificium, fabrica, similitudo, exemplar, forma, figura, typus. Ezech. 40. v. 2.

בֹּסֶר m. Omphax, labrusca, fructus immaturus, uva acerba, immatura, & sylvestris. Ezech. 18. v. 2. Jer. 21. v. 28. *Tres uvæ sunt gradus*, סְמָדַר uva florens; בֹּסֶר immatura, & acerba, & עֵנָב matura.

בֶּסֶר m. Idem. *Cum affixo* בִּסְרוֹ uva ejus acerba. *D. Hieronymus* botrus ejus. Job 15. v. 33.

בְּעַד *Vide* עדה.

בָּעָה Quærere, inquirere, requirere, disquirere, rogare, petere, interrogare, orare: æstuare: *Anomalum* בְּעָיוּ quærite. Isa. 21. v. 12. *radicalis* ה *expressa est per* י, *pro* בְּעוּ. *Ibidem reperitur* תִּבְעָיוּן quæretis, *cum jod epenthetico, seu potius pro* ה: bullire facere, fervidum reddere, bullas excitare. Isa. 64. v. 2. *Niphal* נִבְעָה quæri, requiri. Abd. 1. v. 6. *Partic.* נִבְעֶה tumens, *vel substantive* tumor. Isa. 30. v. 13.

אֲבַעְבֻּעוֹת f. *Plur.* Bullæ, ampullæ, pustulæ, vesicæ. Exod. 9. v. 9. & 10. Isa. 64. v. 2. *quibusdam* morbus Gallicus.

בְּעִי m. Postulatio, petitio. Job 30. v. 24.

בְּעִיִּים In inquisitione. *Vide* עִיִּים.

בָּעַט Calcitrare, recalcitrare, lascivire *præsertim beneficio accepto*. Deut. 32. v. 15. 1. Sam. 2. v. 29.

בָּעַל Potiri, dominari, possidere, potestatem, dominium habere, imperare: amare, adamare, deperire. 1. Paral. 4. v. 22. Isa. 62. v. 4. nubere. Mal. 2. v. 11. maritum esse, rem habere cum muliere, ducere in uxorem. Deut. 21. v. 13. Isa. 62. v. 5. *Dominandi significatione construitur fere cum* ב, & ל, *ut* Jer. 3. v. 14. *Niphal* נִבְעַל maritari. Prov. 30. v. 23. Isa. 62. v. 4.

בּוֹעֵל m. Conjux, maritus. בְּעוּלָה f. *ex alia forma*, maritata. *Plur. masc. cum affixo* בֹּעֲלַיִךְ conjuges tui. Isa. 54. v. 5.

בַּעַל m. Dominus, possessor, compos, patronus alicujus rei. Exod. 22. v. 7. Prov. 22. v. 24. maritus, conjux, vir. Exod. 21. v. 3. Joel. 1. v. 8. idolum, sculptile. בַּעַל אוֹב necromantes. בַּעַל פְּעוֹר Priapus. Num. 25. v. 3. *Est & nomen proprium loci, & idoli,*

atque ita varie cum multis vocibus jungitur. Jerem. 19. v. 5. *Est & nomen urbis*. Jos. 19. v. 9. vallis, planities. Jos. 11. v. 17. *Cum affixo* בַּעְלָהּ maritus ejus. Deut. 24. v. 4. Sam. 11. v. 26. *Fœm.* בַּעֲלָה domina, hera, matrona. *In statu absoluto est & nomen urbis, ut dictum est in genere masculino*. *Constr.* בַּעֲלַת Gen. 20. v. 3. בַּעֲלַת אוֹב domina pythonis, pythonissa, *vel* pythone prædita. 1. Sam. 28. v. 7. בַּעֲלַת־הַבָּיִת domina domus, materfamilias. 1. Reg. 17. v. 17. *Plur.* בְּעָלִים domini: *item* Bahalim, tutelares Dii: idola. Jud. 2. v. 11. Hoseæ 11. v. 2. *Constr.* בַּעֲלֵי Jud. 9. v. 2. & 51. *Hinc* בַּעֲלֵי בְרִית viri fœderis, *sc.* fœderati. Gen. 14. v. 13. בַּעֲלֵי חִצִּים viri sagittarum, *sc.* sagittarii. Gen. 49. v. 23. בַּעֲלֵי פָּרָשִׁים viri equitum, *sc.* equestres, *vel* turmæ equitum, *vel* duces. 2. Sam. 1. v. 6. *Cum affixo* בַּעֲלֵיהֶן viros suos, maritos suos. Esth. 1. v. 17.

בָּעַר Ardere, exardere, exardescere, flagrare, conflagrare, deflagrare, succendi, comburi, ardendo depasci: excandescere, ira æstuare: comburere, accendere. Exod. 3. v. 2. Num. 11. v. 1. delirare, stultum, stolidum, insipientem esse. Ezech. 21. v. 36. Psal. 94. v. 8. *Conjunctum cum* אַף irasci. Psal. 2. v. 12. Isa. 30. v. 27. *Niphal* נִבְעַר stultum, fatuum esse: brutum, stolidum esse. Jer. 10. v. 20. Isa. 19. v. 11. *Pihel* בִּעֵר excidere, removere, auferre, extirpare. Deut. 19. v. 12. Jud. 20. v. 13. pascere, depascere. Exod. 22. v. 4. Isa. 5. v. 5. accendere, succendere, incendere, cremare. Lev. 6. v. 5. Jer. 39. v. 10. *Hiphil* הִבְעִיר accendere, incendere, comburere, exurere: removere, depasci, succendere facere. Exod. 22. v. 4. 2. Paral. 28. v. 3.

בְּעִיר m. Animal, animans, brutum, pecus, jumentum. Isa. 19. v. 11. Jer. 10. v. 21. *Cum affixo* אֶת־בְּעִירְכֶם jumentum vestrum. Gen. 45. v. 17. Num. 20. v. 11.

בַּעַר m. Stolidus, insipiens, fatuus, brutus, nescius, indoctus, inscius, pecuinus, bardus, delirus, stupidus. Psal. 92. v. 7. Prov. 12. v. 1.

בְּעֵרָה f. Combustio, incendium, accensio, incensio, succensio. Exod. 22. v. 6.

תַּבְעֵרָה f. Exarsio, flagratio, deflagratio, combustio. *Est & nomen proprium loci*. Num. 11. v. 3.

בָּעָר m. Remotio, extirpatio: depastio: ardor, incendium. Isa. 4. v. 4. & 6. v. 13.

בעת *Niphal* נִבְעַת Terreri, exterreri, perturbari, conturbari. 1. Paral. 21. v. 30. *Pihel* בִּעֵת terrere, exagitare, turbare, perturbare, perterrefacere, extimulare. Job 9. v. 34. Isa. 21. v. 4. *Anomalum* מְבַעִתֶּךָ perturbans te. 1. Sam. 16. v. 15. *contractum est pro* מְבַעַתְתֶּךָ *ex forma* מְבַעֶתֶת.

בְּעָתָה f. Terror, consternatio, exagitatio, turbatio, formido. Jer. 8. v. 15. & c. 14. v. 19.

בִּעוּתִים m. *Plur.* Terrores, conturbationes, exagitationes, consternationes. *Constr.*

בִּעוּתֵי

בְּעוּתַי Job. 6. v. 4. *Cum affixo* בִּעוּתֶיךָ conturbationes tuæ. Psal. 88. v. 17.

בצל בְּצָלִים m. *Plur.* Cepæ, cepulæ. Num. 11. v. 5. *& nusquam alibi invenitur in Sacra Scriptura.*

בָּצַע Quæstum facere, lucrari, avaritiæ deditum esse, avaritiæ studere: concupiscere, desiderare: complere, perficere. Job 27. v. 8. Abac. 2. v. 9. concidere in frusta, partiri, dividere: concidi, sauciari. Amos 9. v. 1. Joel. 2. v. 8. lædere, vulnerare. *Pihel* בִּצַּע quæstum exercere; complere, perficere. Isa. 10. v. 12. Zach. 4. v. 9. abscindere, succidere, resecare, concidere, lacerare, incidere. Job 6. v. 9. opprimere, vim facere. Ezech. 22. v. 12.

בֶּצַע m. Cupiditas, avaritia, utilitas, emolumentum, quæstus, lucrum. Exod. 18. v. 20. Prov. 28. 2. 16. *aliis* oppressio, violentia: *illud* Jud. 5. v. 12 *a quibusdam* frustum, concisio, incisio, præcisio, segmentum *exponitur.* *Cum affixo* אֶל בִּצְעֶךָ super avaritiam tuam. Ezech. 22. v. 13. בִּצְעוֹ avaritiæ ejus. Isa. 57. v. 17. אַמַּת בִּצְעֵךְ mensura avaritiæ tuæ. *D. Hieronymus* pedalis præcisionis tuæ.

בצץ בּוֹץ m. Cœnum, lutum; lacuna, palus, paludis. Jer. 38. v. 22.

בִּצָּה f. Palus, locus palustris, luto plenus: humor. Job 8. v. 11. & 40. v. 16. *Plur. cum affixo* בִּצֹּאתָיו paludes ejus. Ezech. 47. v. 11.

בּוֹצֵץ m. *Nomen proprium rupis.* 1. Sam. 14. v. 4.

בָּצֵק m. Conspersio, massa, farina aqua conspersa, & temperata. Exod. 12. v. 39. Hos. 7. v. 4. *Cum affixo* אֶת־בְּצֵקוֹ conspersionem suam. *D. Hieronymus* conspersam farinam. Exod. 12. v. 34.

בָּצַק Intumescere instar conspersionis: subteri, atteri, luto, *vel* humore infici: nudari. Deut. 8. v. 4. Neh. 9. v. 21.

בָּצַר Vindemiare, excidere, præcidere, succidere, amputare, uvas abscindere, decerpere, adimere. *Præcipue de uvarum collectione usurpatur.* Levit. 25. v. 21. Jud. 9. v. 26. exaltare, roborare, munire. Jer. 33. v. 2. Isa. 2. v. 15. *ad spiritum translatum significat* auferre. Psal. 76. v. 13. *Niphal* נִבְצַר præcidi, abscindi: adimi, averti, cohiberi, prohiberi. Gen. 11. v. 6. Job 42. v. 2. *Pihel* בִּצֵּר munire, fortem reddere. Jerem. 51. v. 53. Isa. 22. v. 10.

בּוֹצֵר m. Vindemiator. Jer. 6. v. 9. *Plur.* בּוֹצְרִים vindemiatores. Jerem. 49. v. 9.

בָּצִיר m. Vindemia: tempus vindemiæ, *&* actus ipse vindemiandi. Levit. 26. v. 5. Mich. 7. v. 1. munitio. Zach. 11. v. 2. *D. Hieronymus* succisus est saltus munitus. *Constr.* בְּצִיר Jud. 8. v. 2. *Cum affixo* בְּצִירֵךְ vindemiam tuam. Jerem. 48. v. 32.

בִּצָּרוֹן m. Munitio, munimen. Zach. 9. v. 12.

מִבְצָר m. Munitio, munimen, præsidium. Jerem. 1. v. 19. Amos 5. v. 9. *Constr.* מִבְצַר Isa. 25. v. 12. *Plur.* מִבְצָרִים munitiones. Num. 13. v. 19. Dan. 11. v. 24. *&* מִבְצָרוֹת *a* מִבְצָרָה Dan. 11. v. 15. *Constr.* מִבְצְרֵי Dan. 11. v. 39. *Cum affixo* מִבְצָרַיִךְ munitiones tuæ. Nah. 3. v. 12.

בַּצֹּרֶת f. Prohibitio, egestas, penuria, caritas: cohibitio pluviæ, siccitas, sterilitas. Jer. 17. v. 8. שְׁנַת בַּצֹּרֶת annus siccitatis, *quando ob cohibitam pluviam omnia sterilescunt, unde penuria frumenti, ac fames evenit. Plur.* בַּצָּרוֹת prohibitiones. Jer. 14. v. 1. *a forma singulari* בַּצָּרָה Psal. 10. v. 1.

בְּצַר m. Aurum, *quasi hominis munitio, & propugnaculum: quidam vertunt* in tribulatione. Job 36. v. 19. *D. Hieronymus* absque tribulatione.

בֶּצֶר m. Aurum lectissimum. Job 22. v. 24. *aliis* munitio, turris fortis, fortitudo. *D. Hieronymo* silex. *Plur. cum affixo* בְּצָרֶיךָ munitiones tuæ. Job 22. v. 25. *D. Hieronymus* contra hostes tuos.

בָּצְרָה f. Bozra, *metropolis Idumææ; propter confinium autem tribuitur nunc Idumæis, nunc Moabitis.* Gen. 36. v. 34. Mich. 2. v. 12. *Fuit & urbs Assyriæ ad Tigrim flumen sita.*

בָּקַע Scindere, discindere, dissecare, bipartiri, diffindere, findere, rumpere, disrumpere, irrumpere, dilacerare, discerpere. Exod. 14. v. 16. Amos 1. v. 13. Isa. 34. v. 15. *ubi* rumpere *est* pullum educere ex ovo: *D. Hieronymus* circumfodere. *Niphal* נִבְקַע scindi, disrumpi. Num. 16 v. 31. erumpere. Isa. 58. v. 8. & 59. v. 5. fluere. Psal. 78. v. 15. Isa. 35. v. 6. *Pihel* בִּקַּע findere, discindere. Gen. 22. v. 3. erumpere, emanare. Abac. 3. v. 8. *Puhal* בֻּקַּע dissecari. Hos. 18. v. 16. *Hiphil* הִבְקִיעַ disrumpere, dissecare. Isa. 7. v. 6. *Hophal* הָבְקַע scindi, rumpi, findi. Jer. 39. v. 2. *Hithpahel* הִתְבַּקַּע findi, diffindi, dissecari, dissilire. Jos. 9. v. 13. Mich. 1. v. 4.

בָּקִיעַ m. Scissio, scissura, rima, fractura. *Plur.* בְּקִיעִים rupturæ, dissectiones. Amos 6. v. 11. *Constr.* בְּקִיעֵי Isa. 22. v. 9.

בֶּקַע m. Dissectio, scissura, dimidium, dimidium sicli, media pars sicli: semis. Gen. 24. v. 22. Exod. 38. v. 24.

בִּקְעָה f. Vallis, convallis, planities, *sic appellata, quod sit scissa, & utrinque divisa a montibus.* Gen. 11. v. 2. Deut. 7. v. 8. *Constr.* בִּקְעַת Deut. 34. v. 3. *Plur.* בְּקָעוֹת valles. Deut. 11. v. 11. Psal. 104. v. 8.

בָּקַק Exhaurire, evacuare: dissipare, populari, prædari. Hos. 10. v. 1. Isa. 24. v. 1. *Niphal* נָבַק evacuari. Isa. 19. v. 3. *Pibel* בִּקֵּק demoliri, populari. Jerem. 51. v. 2.

בַּקְבּוּק m. Lagena, *sic dicta a sono, quem inter evacuandum edit*: œnophorum: urceus, lagunculi, doliolum. Jer. 19. v. 1. 1. Reg. 14. v. 2.

בִּקֵּר *Pihel* Quærere, inquirere, disquirere, requirere. Lev. 27. v. 33. curare: visitare. Ezech. 34. v. 12. retractare. Prov. 20. v. 25. *Hithpahel* הִתְבַּקֵּר perquiri. Esdræ 5. v. 17.

בַּקָּרָה f. Inquisitio, cura, cura boum. *Constr.* כְּבַקָּרַת secundum inquisitionem. Ezech. 34. v. 11. *D. Hieronymus* quemadmodum visitat.

בֹּקֶר m. Mane, diluculum: lux: matuta. Gen. 44. v. 3. *Cum præpositione* ב tempestive, cito, quamprimum, opportune. Gen. 20. v. 8. Deut. 16. v. 17. *geminatum* בֹּקֶר בֹּקֶר mane mane, *id est*, quolibet mane. *Plur.* לַבְּקָרִים matutinis singulis, omni die, quotidie, paulatim. Psal. 73. v. 14. Psal. 101. v. 8.

בִּקֹּרֶת f. Verberatio, vapulatio, flagellatio, *quæ fiebat nervo bovino*: scutica. Levit. 19. v. 20.

בָּקָר m. Bos, boves, vacca, armentum, *nomen generale complectens majora animalia, sicuti* צֹאן *minora*. Gen. 33. v. 13. *Cum affixo* בְּקָרְךָ bovis tui. Deut. 12. v. 6. *Plur.* בְּקָרִים boves. Amos 7. v. 14. 2. Paral. 4. v. 3. *Cum affixo* בְּקָרֵינוּ boum nostrorum. Nehem. 10. v. 36.

בּוֹקֵר m. Pascens boves, armentarius, bubulcus. Amos 7. v. 14.

בָּקַשׁ Quærere, requirere, petere, postulare, percunctari, consulere. Deut. 13. v. 10. vindicare. 1. Sam. 20. v. 16. *Pihel* בִּקֵּשׁ idem. Gen. 37. v. 37. Thren. 1. v. 19. *Puhal* בֻּקַּשׁ quæri, inquiri. Esth. 2. v. 22. Jerem. 50. v. 20.

בַּקָּשָׁה f. Inquisitio, petitio, inspectio, quæstio, postulatio. *Cum affixo* בַּקָּשָׁתֵךְ petitio tua. Esth. 5. v. 3. & 9. v. 12.

בַּר *seu* בָּר m. Purus, mundus. Psal. 24. v. 4. Job 11. v. 14. filius. Prov. 31. v. 2. Psal. 2. v. 12. frumentum. Gen. 41. v. 49. *Cum affixo* בְּרִי fili mi. Prov. 31. v. 2. *fœm.* בָּרָה munda, pura, lucida. Cant. 6. v. 9. Psal. 19. v. 9. *De* נַשְּׁקוּ־בַר Psal. 2. v. 12. *vide, si placet, Quæstionem 23 Quæstionum a me editarum typis Seminarii Patavini anno* 1725.

בָּרָא Creare ex nihilo; *proprie Deo competit*. Gen. 1. v. 1. Num. 16. v. 30. formare, fingere: plasmare. *Partic.* בּוֹרֵא conditor, creator. Isa. 45. v. 7. succidere. Ezech. 23. v. 47. *quibusdam* sententiam ferre. *Niphal* נִבְרָא creari, recreari, renovari. Gen. 5. v. 2. Exod. 34. v. 2. *Pihel* בֵּרֵא eligere, comparare: succidere, præcidere. Jos. 17. v. 15. Ezech 21. v. 24.

בָּרִיא m. Pinguis, crassus, sanus, saginatus, obesus. Jud. 4. v. 6. *Plur.* בְּרִיאִים pingues.

gues. 1. Reg. 4. v. 23. *Constr.* בְּרִיאֵי Dan. 1. v. 15. *Hinc Hiphil* הִבְרִיא impinguare, saginare, pinguefacere, pinguem, obesum, nitentem reddere. 1. Sam. 2. v. 29.

בְּרִיאָה f. Creatura, creatio, res nova. Num. 16. v. 30. Abac. 1. v. 16. decisio, sententia. Num. 16. v. 19.

בְּרִיָה *pro* בְּרִיאָה f. Pinguis, opima, obesa. Abac. 1. v. 16. Ezech. 34. v. 3. *Plur.* בְּרִיאוֹת pingues. Gen. 41. v. 5.

בָּרַד Grandinare, grandinem spargere. Isa. 32. v. 19.

בָּרָד m. Grando. Exod. 10. v. 5. Psal. 105. v. 32.

בָּרוֹד m. Maculis albis instar grandinis respersus. *Plur.* בְּרֻדִּים punctis notati. Gen. 31. v. 12. Zach. 6. v. 3.

בָּרָה Eligere, seligere. 1. Sam. 17. v. 8. comedere, cibum capere, prandere, reficere se pastu, gustare. 2. Sam. 13. v. 6. *Hiphil* הִבְרָה cibare, alimentum præbere. 2. Sam. 3. v. 35. & c. 13. v. 5.

בִּרְיָה f. Cibus, esca, alimentum, pulmentum, jentaculum. 2. Sam. 13. v. 5. & 7.

בָּרוּת f. Cibus, esca, alimentum. *Cum affixo* בְּבָרוּתִי in escam meam. Psal. 69. v. 22.

בָּרוֹת f. Idem. Thren. 4. v. 10.

בְּרִי m. Serenitas, puritas, splendor. Job 37. v. 11.

בְּרִית f. Fœdus, conventio, pactio, pactum, *ab electione personarum, & conditionum fœderis sic dictum*. Deut. 29. v. 1. testamentum. *Cum affixo* בְּרִיתוֹ pactum ejus. Psal. 25. v. 14. בְּרִיתִי pactum meum. Mal. 2. v. 5.

כִּבְרַת הָאָרֶץ quasi milliare terræ. Gen. 35. v. 16.

ברז בַּרְזֶל m. Ferrum. Deut. 8. v. 9. Amos 1. v. 3. *Errant, qui putant, vocem hanc peregrinam esse, non Hebraicam, cum passim reperiatur in libris etiam vetustissimis Sacræ Scripturæ.*

בָּרַח Fugere, aufugere, confugere, effugere, profugere, subterfugere, transfugere, transcurrere. Jud. 9. v. 21. accelerare. Jon. 1. v. 10. Nehem. 13. v. 10. vecte claudere. Exod. 36. v. 33. *Hiphil* הִבְרִיחַ fugare, in fugam conjicere. 1. Paral. 8. v. 13. instar vectis transire. Exod. 26. v. 28.

בָּרִחַ m. Profugus: penetrator: vectis. *Plur.* בָּרִיחִים vectes: *alii* profugos: *alii* ligatos vectibus ferreis. Isa. 43. v. 14.

בְּרִיחַ m. Obex, repagulum, vectis: patibulum. Exod. 26. v. 28. *Plur.* בְּרִיחִים obices. 2. Paral. 14. v. 7. *Cum affixo* בְּרִיחַיִךְ vectes tuos. Nah. 3. v. 13.

בָּרִחַ m. Extensus, oblongus: fugax, lubricus: penetrator: serpens sinuosus, & spa-

tiosus, *Leviathan scilicet, per quem Reges fortes intelliguntur*. *D. Hieronymus* vectem. Isa. 27. v. 1. Job 26. v. 13.

מִבְרָח m. Profugus. *Plur.* מִבְרָחִים profugi. *Cum affixo* מִבְרָחָיו profugi ejus. Ezech. 17. v. 21.

בָּרַךְ Benedicere. Jos. 24. v. 10. genua flectere honoris caussa, procumbere in genua. Psal. 95. v. 6. 2. Par. 6. v. 13. *Niphal* נִבְרַךְ benedici. Gen. 12. v. 3. & c. 18. v. 18. *Pihel* בֵּרֵךְ benedicere, favere, salutare, valedicere. Gen. 24. v. 34. Psal. 10. v. 3. maledicere, blasphemare. Job 1. v. 5. & c. 11. v. 10. 1. Reg. 21. v. 10. offerre munus. Isa. 66. v. 3. 2. Sam. 8. v. 10. laudare. Psal. 72. v. 14. *ubi* יְבָרֲכֶנְהוּ *habet* ן *epentheticum pro* יְבָרֲכֵהוּ. *Puhal* בֹּרַךְ benedici. Jud. 5. v. 24. Prov. 22. v. 9. *Hiphil* הִבְרִיךְ genua flectere, vel flectere facere. Gen. 24. v. 11. *Infinitivus* אַבְרֵךְ genua flectenda esse. Gen. 41. v. 43. *cum* א *loco* ה *characteristici*, ut Jer. 25. v 3. Isa. 63. v. 3. *Esse autem Infinitivum docet Verbum continuo sequens* וְנָתוֹן & dedisse, *sive* constituisse: *nempe regius praco in Josephi inauguratione ante currum proclamavit, flectenda esse genua coram Josepho; constitutum enim eum esse supremum præfectum totius Ægypti. De hac voce variant Interpretes. Nonnullis est prima persona Futuri, quasi quis clamarit ex turba,* אַבְרֵךְ genua flectam. *Talmudicis autem est vox composita ex* אָב pater, *&* רַךְ *sive* רִכָּא Rex, *quasi* אַבְרֵךְ *sit* pater regni, *vel* regis, *eo modo, quo Romani dicebant* pater patriæ. *Quidam tandem vocem Ægyptiacam esse existimant. Prior sententia videtur esse potior, nempe esse Infinitivum. Hithpahel* הִתְבָּרֵךְ benedici, benedicere se. Isa. 65. v. 16.

בָּרוּךְ m. Benedictus, *id est*, laudatus, faustus. Gen. 24. v. 27. Psal. 66. v. 20. *Constr.* בְּרוּךְ Gen. 24. v. 31. *Fœm.* בְּרוּכָה benedicta. *Plur.* בְּרוּכִים benedicti. Psal. 115. v. 15. *Constr.* בְּרוּכֵי Isa. 65. v. 24. *Fœm.* בְּרוּכוֹת benedictæ.

בְּרָכָה f. Benedictio, *id est*, boni additio, *seu* multiplicatio: laus, favor, salutatio: pax, pacis postulatio; munus, donum, gratiarum actio. Gen. 27. v. 12. Isa. 65. v. 9. *Constr.* בִּרְכַּת Gen. 32. v. 5. Prov. 24. v. 25. *Cum affixo* בִּרְכָתִי benedictionem meam. Gen. 27. v. 35. *Plur.* בְּרָכוֹת benedictiones. Prov. 28. v. 20. *Constr.* בִּרְכוֹת Psal. 21. v. 4.

בֶּרֶךְ m. Genu. Isa. 45. v. 23. *Dual.* בִּרְכַּיִם Job 3. v. 12. Nah. 2. v. 11. *Constr.* בִּרְכֵּי Gen. 50. v. 23. *Cum affixo* בִּרְכָּיה genua sua. Jud. 16. v. 19.

בְּרֵכָה f. Piscina, fons, lacuna, stagnum, palus, locus e lapidibus, & calce constructus, *quo pluviales aquæ colliguntur*: balneum. Isa. 7. v. 3. Nehem. 3. v. 16. *Constr.* בְּרֵכַת Nehem. 3. v. 15. 1. Reg. 22. v. 38. *Plur.* בְּרֵכוֹת piscinæ. Eccl. 2. v. 6. Cant. 7. v. 5.

ברם בְּרֹם *Genus vestis, vel panni concupiscibilis, ut vestis Phrygionica, vel generale nomen vestium pretiosarum. Plur.* בְּרוֹמִים vestes pretiosæ. Ezech.

27.

27. v. 24. *D. Hieronymus* gazas pretiosas *vertit: alii* fraxinos, *ex quibus cistæ conficiebantur: alii* scriniola rerum pretiosarum: LXX θησαυροὺς ἐκλεκτοὺς, thesauros electos.

בָּרַק Fulgurare, rutilare, coruscare. Psal. 144. v. 6. tergere, polire.

בָּרָק m. Fulgur, fulgetrum, coruscatio, splendor magnus: fulmen. Ezech. 21. v. 15. gladius coruscus. Job 20. v. 25. ferrum, & lamina lanceæ, *vel* acies. Deut. 32. v. 39. *Constr.* בְּרַק Abac. 3. v. 10. *Plur.* בְּרָקִים fulgura. Exod. 19. v. 16. Nah. 2. v. 5.

בָּרֶקֶת f. *Genus lapidis pretiosi, flavi coloris, instar auri coruscantis*. Exod. 28. v. 16. *quibusdam* carbunculus, *aliis* chrysolithus, *aliis* smaragdus.

בָּרְקַת f. Carbunculus, smaragdus: *aliis* rubinus. Exod. 28. v. 18. & c. 39. v. 10. Ezech. 28. v. 13. *Quicunque tandem lapis sit, nihil dubium, eum ita esse dictum a coruscatione*.

בַּרְקָן m. *Genus spinæ*, tribulus. *Plur.* בַּרְקָנִים oxycanthæ, spinæ summe aculeatæ, tribuli. Judic. 8. v. 7. & 16.

בָּרַר Purum reddere, purgare, purificare, expurgare, emendare, dilucidare, discernere. Job 33. v. 3. eligere. Isa. 49. v. 2. *Pahul* בָּרוּר liquidus, evidens, conspicuus. Job 33. v. 3. *Pihel* בֵּרֵר expurgare, detergere, excernere. Dan. 11. v. 35. *Hiphil* הֵבַר idem. Jer. 4. v. 11. *Hithpahel* הִתְבָּרֵר purum se exhibere. Psal. 18. v. 27.

בָּר m. Triticum, frumentum. Gen. 41. v. 35. *& cum Pathach* בַּר Psal. 72. v. 16. horreum frumenti. Amos 8. v. 5. *aliis* mundus, purus: *aliis* filius.

בֹּר m. Puritas, mundities. Isa. 1. v. 25. smegma, sapo. Job 9. v. 30.

בֹּרִית f. Smegma, sapo. Mal. 3. v. 3. Jerem. 2. v. 21.

בַּרְבֻּרִים m. *Plur.* selectissima, aves altiles, altilia: capones. 1. Reg. 4. v. 23.

ברש בְּרוֹשׁ m. *Cedri genus: aliis* abies, *aliis* buxus. Isa 41. v. 19. *Plur.* בְּרוֹשִׁים 2. Sam. 6. v. 5. *ubi per* ligna abiegna *intelliguntur instrumenta fabrefacta e lignis abiegnis; &* Nah. 2. v. 3. *ubi per* abietes, sagittæ, *vel* lanceæ abiegnæ; *aut* potentes, *&* magnates *intelliguntur, qui comparantur cedris*. *Cum affixo* בְּרוֹשָׁיו abietum ejus. *D. Hieronymus* agitatores consopiti sunt. Isa. 37. v. 24.

ברת בְּרוֹת m. *Idem ac* בְּרוֹשׁ Abies, buxus: cupressus: bruta, *arbor, de qua Plinius lib.* 12. v. 17. *Plur.* בְּרוֹתִים fraxini: *aliis* cupressi. Cant. 1. v. 17. *D. Hieronymus* cypressina.

בְּרִית f. Fœdus, pactum: testamentum. Num. 10. v. 33. *Vide supra in* ברה.

בְּשַׁגַּם *Dictio composita ex* ב, propter, *&* ש, *so.* quod, *&* גם etiam, *id est*, propterea quod etiam. Gen. 6. v. 3. *Vide* גם.

בְּשֶׁל Propter: ut. Eccles. 8. v. 17.

בִּשֶׁלְּמִי Propter quem. Jon. 1. v. 7.

בשל Coquere, decoquere; *interdum* assare. Ezech. 24. v. 5. elixari, coqui. Exod. 12. v. 9. Num. 6. v. 19. maturescere. Joel. 3. v. 13. & c. 5. v. 5. *Pihel* בִּשֵּׁל coquere, maturare, elixare. Exod. 16. v. 23. Thren. 4. v. 10. *Puhal* בֻּשַּׁל coqui. Levit. 6. v. 21. *Hiphil* הִבְשִׁיל maturescere facere. Gen. 40. v. 10.

בָּשֵׁל m. Coctum, coctile, elixatum: cibus coctus. Exod. 12. v. 19.

מְבַשְּׁלָה f. Olla, ahenum, lebes, focus, furnus: *locus, ubi coquitur caro. Plur.* מְבַשְּׁלוֹת culinæ, coquinæ, ollæ, foci, *in quibus ignis accendebatur*. Ezech. 46. v. 23.

בשם בֹּשֶׂם, & בֶּשֶׂם, & בָּשָׂם m. Aroma odoratum, odoriferum. Exod. 30. v. 23. & c. 35. v. 28. 1. Par. 10. v. 10. Cant. 4. v. 16. *Cum affixo* בְּשָׂמִי aromate meo. Cant. 5. v. 1. *Illud autem discrimen intercedit inter* סַמִּים odoramenta, & בֶּשֶׂם aroma, *quod* סַמִּים *suffumigationibus, & unguentis conficiendis inserviunt,* בֶּשֶׂם *condiendis cibis, vel medicamentis parandis adhibetur. Plur.* בְּשָׂמִים & בְּשָׂמִים aromata. Exod. 25. v. 6. & c. 35. v. 8. Cant. 4. v. 14. *Cum affixo* בְּשָׂמָיו aromata ejus. Cant. 4. v. 16.

בשם *Semel in Pihel* בוֹשַׁסְכֶם Amos 5. v. 11. Onerare, fatigare, calcare, conculcare. *Vide* בוס.

בשר m. Caro. Gen. 2. v. 24. *per synecdochen capitur pro* homine, & omni animante. Propinquus, cognatus, consanguineus. 2. Sam. 5. v. 1. Isa. 58. v. 7. *metaphorice* res fragilis, & debilis. Psal. 78. v. 39. res mollis, & tractabilis. Ezech. 36. v. 26. vitiata hominis natura. Gen. 6. v. 3. inguina, membrum virile. Ezech. 16. v. 26. & c. 23. v. 20. pellis, cutis. Psal. 102. v. 6. *Constr.* בְּשַׂר Lev. 26. v. 29. pudenda. Levit. 15. v. 2. & c. 28. v. 43. *Cum affixo* מִבְּשָׂרָם de carne eorum. Lev. 11. v. 8. Job 21. v. 6. *Plur.* בְּשָׂרִים carnes. Prov. 14. v. 30. *In numera Plurali alibi non invenies.*

בִּשֵּׂר *Pihel* Nuntiare, annuntiare, evangelizare. 1. Reg. 1. v. 42. 1. Sam. 31. v. 9. *Partic.* מְבַשֵּׂר nuntius, evangelista. Nahum 2. v. 1.

בְּשׂוֹרָה f. Nuntium, *id est, merces læta nuntiantibus*: evangelium. 2. Reg. 7. v. 9. 2. Sam. 4. v. 10. *Sed ibidem* 18. v. 26. *ponitur pro re, quæ nuntiatur.* בְּשׂוֹר *autem est nomen loci.* 1. Sam. 30. v. 9.

בשש *Pihel* בוֹשֵׁשׁ Tardare, differre; cunctari. Exod. 32. v. 1. Jud. 5. v. 28.

בּוֹשׁ m. Tarditas, cunctatio. עַד־בּוֹשׁ diu, dudum. Jud. 3. v. 25.

בת f. Bathus, *mensuræ genus rerum liquidarum, decima pars Homer.* Ezech. 45. v. 14. *Plur.* בַּתִּים bathi. Isa. 45. v. 14. *Quidam* Bathum *a vacuitate, & capaci-*

tate

tate ita appellatum volunt, magnamque ipsi cum בַּיִת domus *cognationem intercedere, ideoque derivari a* בָּנָה*; sicuti alia pleraque vasa vel a forma, vel a sono, vel a capacitate nomen sortita sunt. In numero autem Plurali* בַּתִּים *habet Daghes, & Pathach juxta Rabbì David, ut distinguatur a Plurali nominis* בַּיִת domus, *quod scribitur cum Kametz* בָּתִּים.

בָּתָה f. desolatio. Isa. 5. v. 6. *Plur.* בַּתּוֹת desolationes. Isa. 7. v. 19.

בתל בְּתוּלָה f. Virgo, *matura, nubilis, adhuc integra, & incorrupta*. Gen. 24. v. 16. Lev. 21. v. 3. *metaphorice* urbs, *aut* gens intacta, & indomita, *nullis legibus subjecta instar virginis, quæ nondum in potestatem mariti pervenit*. Isa. 23. v. 11. *Constr.* בְּתוּלַת Thren. 1. v. 15. Jerem. 31. v. 4. *Plur.* בְּתוּלוֹת virgines. Thren. 2. v. 10. Isa. 23. v. 4.

בְּתוּלִים m. *Plur.* Virginitas. *Caret numero singulari*. Levit. 21. v. 13. Deut. 22. v. 20. *Constr.* בְּתוּלֵי Deut. 22. v. 15. *Cum affixo* בְּתוּלַי virginitatem meam. Jud. 11. v. 37.

בָּתַק *Pihel* Infigere, configere, transfigere, adigere gladium per corpus hominis: trucidare. Ezech. 16. v. 40.

בָּתַר Dividere, partiri, secare, dissecare. Gen. 15. v. 10. *Pihel* בִּתֵּר idem. Gen. 15. v. 10.

בֶּתֶר m. Sectio, divisio, pars. Cant. 2. v. 16. *Cum affixo* בִּתְרוֹ pars ejus. Gen. 15. v. 10. *Plur.* בְּתָרִים partes. *Constr.* בִּתְרֵי Jerem. 34. v. 19. *Cum affixo* בְּתָרָיו partes ejus. v. 18.

בִּתְרוֹן Bithron, *nomen loci*. 2. Sam. 2. v. 29.

INCIPIENTIA

A ג

In numeris valet tres, & semper est litera radicalis.

גָּאָה Magnificare, exaltare: altum, excelsum esse, extollere se, extolli, excellere, superbire, eminere; tumescere: crescere, multiplicari. Exod. 15. v. 1. Ezech. 47. v. 5. Job 10. v. 16.

גֵּאֶה m. Excellens, elatus, superbus. Prov. 15. v. 25. Jerem. 48. v. 29. Semel גֵּא superbus. Isa. 16. v. 6. *Plur.* גֵּאִים superbi. Psal. 140. v. 6. Prov. 16. v. 19.

גֵּאָה f. Fastus, elatio, superbia. Prov. 8. v. 13.

גֵּוָה f. Superbia: *cum* ו *loco* א. Jer. 13. v. 17. Job 33. v. 17. exaltatio, excellentia. Job 22. v. 29.

גָּאוֹן m. Excellentia, fastus, elatio, superbia, tumor, magnificentia, exaltatio. Job 40. v. 5. Isa. 4. v. 2. *Constr.* גְּאוֹן Amos 8. v. 7. *Cum affixo* גְּאוֹנוֹ magnificentiæ suæ. Job 37. v. 4. *Plur. cum affixo* גְּאוֹנַיִךְ superbiarum tuarum. Ezech. 16. v. 56.

גֵּאוּת f. Elatio, superbia, magnificentia. Psal. 93. v. 1.

גַּאֲוָה f. Idem. Prov. 14. v. 3. celsitas, magnificentia; tumor, jactantia. Deut. 33. v. 28. Psal 73. v. 6. בְּגַאֲוָה jactanter. *Constr.* גַּאֲוַת Isa. 13. v. 11. *Cum affixo* גַּאֲוָתִי magnificentia mea. Isa. 13. v. 3. Psal. 68. v. 35.

גְּאֵיוֹנִים m. *Plur.* Superbi. Psal. 123. v. 4.

גָּאַל Redimere, recuperare, vendicare, vindicare, eripere. Lev. 25. v. 48. affinitate, aut matrimonio jungi, propinquum esse. Ruth 3. v. 13. *Participium*

גֹּאֵל redimens, redemptor, vindex. Num. 35. v. 19. Lev. 25. v. 25. Ruth 3. v. 12. propinquus, cognatus, *quem fratris, aut proximi cognati res venditas redimere, eundem captivum liberare, interfectum vindicare, aut ulcisci, & defuncti uxorem ducere oportebat*. 1. Reg. 16. v. 11. *Niphal* נִגְאַל vindicari, redimi, redimere se, contaminari, pollui, fœdari. Levit. 25. v. 49. *Anomalum* נְגֹאֲלוּ contaminati sunt. Thren. 4. v. 14. *formam habet compositam ex Niphal, & Puhal:* נ *enim est ex forma Niphal, reliqua ex Puhal. Pihel* גֵּאֵל inquinare, polluere, conspurcare, contemerare, fœdare, contaminare. Mal. 1. v. 7. & 12. *Puhal* גֹּאַל abominabilem reddi, contaminari. Esdræ 2. v. 61. Neh. 7. v. 64. *Hiphil* הִגְאִיל contaminare, maculare. *Irregulare* אֶגְאָלְתִּי contaminavi. Isa. 63. v. 3. *compositam habet formam ex Futuro* אֶגְאַל *& Præterito Hiphil* הִגְאַלְתִּי, quasi jam antea contaminaverit, & contaminaturus esset se in posterum sanguine. *Quidam volunt* א *simpliciter esse loco* ה *pro* הִגְאַלְתִּי: *alii denique censent*, א *ex usu linguæ Chaldaicæ esse adjectum*. *Hithpahel* הִתְגָּאֵל contaminare se, polluere, inquinare. Dan. 1. v. 8.

גֹּאַל m. Pollutio. *Plur. constr.* גָּאֳלֵי pollutiones. Nehem. 13. v. 29.

גְּאֻלָּה f. Redemptio, jus redemptionis, vindiciæ: consanguinitas. Ruth 4. v. 7. *Constr.* גְּאֻלַּת Lev. 25. v. 32. *Cum affixo* אֶת־גְּאֻלָּתִי redemptionem meam. Ruth 4. v. 6.

גֶּבֶא m. Fovea, fossa, cisterna, scrobs, lacuna, palus, udis. Isa. 30. v. 14. *Plur.* גְּבָאִים foveæ. *Cum affixo* גְּבָאָיו lacunæ, paludes ejus. Ezech. 47. v. 11. גב convexitatem, גֶּבֶא concavitatem *significat*.

גבב גַּב m. Gibbus, tergum, dorsum, supercilium, superficies eminens: fornix, excelsum, altum, altitudo, summitas; *aliis* lupanar; *aliis* ædificium altum, altare. Ezech. 16. v. 24. projectura, altitudo. *D. Hieronymo* fossa. Ezech. 43. v. 13. tumulus. Job 13. v. 12. *Cum affixo* גַּבִּי dorsum meum. Psal. 129. v. 3. גַּבֵּךְ excelsum tuum. *D. Hieronymus* lupanar tuum. Ezech. 16. v. 31. & 39. *Plur. constr.* גַּבֵּי summitates. Job 15. v. 26. *Forma fœminina* גַּבֹּת supercilia, eminentiæ, dorsa, fornices, crepidines, apsides. Levit. 14. v. 9. corpus. Job 13. v. 11. radii rotæ. *Cum affixo* וְגַבֵּיהֶם & radii earum. 1. Reg. 7. v. 32. *Fœm.* וְגַבֹּתָם & dorsa eorum plena oculis. *D. Hieronymus* & totum corpus oculis plenum. Ezech. 1. v. 18.

גֹּב, גֶּבֶא. *Vide* גוב.

גֵּבִים m. *Plur.* Cantherii, trabes. 1. Reg. 6. v. 9.

גִּבֵּן m. Gibbosus, superciliosus: *aliis* gibbus. Levit. 21. v. 20.

גָּבַהּ Altum, elatum esse, efferre, exaltare se, se extollere, elevare, superbire, excellere. Eccl. 5. v. 7. Esth. 5. v. 14. *Hiphil* הִגְבִּיהַּ exaltare, elevare, evehere, efferre. Isa. 7. v. 11. Job 5. v. 7. *Participium* הַמַּגְבִּיהִי Psal. 113. v. 5. *cum* י *paragogico*.

גָּבֹהַּ m. Altus, celsus, excelsus, elatus, editus, sublimis. Isa. 2. v. 15. *Constr. per crasin* גְּבַה Prov. 16. v. 5. *Plur.* גְּבֹהִים alti. Gen. 7. v. 19. *Fœm.* גְּבֹהָה alta. Deut. 3. v. 5. *Plur.* גְּבֹהוֹת excelsa. Dan. 8. v. 3.

גְּבַהּ m. Superbus. Prov. 16. v. 5. altus. Ezech. 31. v. 2. *sine Plurali.*

גֹּבַהּ m. Altitudo, sublimitas, celsitas, celsitudo, elatio. Amos 2. v. 9. *Cum affixo* בְּגָבְהוֹ in altitudine sua. Ezech. 31. v. 10. *Plur. constr.* גָּבְהֵי altitudines. Job 11. v. 8.

גֹּבַהּ m. Altitudo, sublimitas, superbia. 1. Sam. 16. v. 7.

גַּבְהוּת f. Idem. Isa. 2. v. 11. & 17.

גבח גִּבֵּחַ m. Calvus, glaber, *anteriorem sc. partem capitis depilatam habens.* Lev. 13. v. 41.

גַּבַּחַת f. Recalvatio, calvities, calvitium, depilatio, locus recalvus. Lev. 13. v. 42. *Transfertur & ad pannum novum, & vestem novam, cum propter lepram non est in illis pilus. Cum affixo* בְּגַבַּחְתּוֹ in calvitio ejus. v. 43.

גָּבַל Limitare, terminare, determinare, describere terminos, terminos constituere, definire, metari, terminum ponere, circumscribere. Deut. 19. v. 14. Jos. 18. v. 20. *Hiphil* הִגְבִּיל terminum ponere, circumscribere. Exod. 19. v. 12. & 23.

גְּבוּל m. Terminus, limes, confinium, margo, finis. Jos. 17. v. 7. 1. Sam. 27. v. 1. *Cum affixo* גְּבוּלוֹ terminum ejus. Job 38. v. 20. *Plur.* גְּבוּלִים termini. *Cum affixo* וְאֶת־גְּבוּלֶיהָ & terminos ejus. 1. Sam. 5. v. 6.

גְּבוּלָה f. Idem. *Plur.* גְּבוּלוֹת termini. Num. 32. v. 33. *Cum affixo* לִגְבֻלֹתֶיהָ juxta terminos suos. Jos. 18. v. 20.

גַּבְלוּת f. Terminatio, terminus, limes. Exod. 28. v. 22. & c. 39. v. 15.

גְּבַל f. Gebal, *nomen proprium urbis Syriæ sub monte Libano, cujus cives artifices, & latomi erant ingeniosi, sicut testatur* Ezech. cap. 27. v. 9. *atque in struendo Salomonis templo fabri peritissimi. Hinc* גִּבְלִי Giblæus, *nomen gentile.* Jos. 13. v. 5. *Plur.* גִּבְלִים Giblæi. *Quia autem hi architecturæ periti erant, quidam reddunt* lapicidas, & fabros murarios. 1. Reg. 5. v. 18.

מִגְבָּלוֹת f. *Plur.* Terminales, *id est, in fine existentes termini pectoralis,* conterminæ, vicinæ, æquabiles. Exod. 28. v. 14. *pro* מִגְבָּלוֹת.

גבן גִּבֵּן m. Gibbosus, superciliosus: *aliis* gibbus. Lev. 21. v. 20.

גַּבְנֹן m. Gibbosus admodum, eminens. *Plur.* גַּבְנֻנִּים gibberosi, curvi, humiles: montes excelsi; *quippe montibus in medio altitudo est.* Psal. 68. v. 16.

גְּבִינָה f. Caseus. Job 10. v. 10. *sic ab eminentia dictus.*

גבע גְּבִיַע m. Scyphus, crater, cyathus, poculum; calix, *ita dictus a forma colliculi, vel galeri*. Gen. 44. v. 12. & 16. *Constr.* גְּבִיַע v. 2. *Cum affixo* וְאֶת־גְּבִיעִי & scyphum meum. v. 2. *Plur.* גְּבִעִים scyphi. Exod. 25. v. 23. Jer. 35. v. 5. *Cum affixo* גְּבִיעֶיהָ scyphi ejus. Exod. 25. v. 31.

גֶּבַע m. Collis. 1. Sam. 13. v. 16. Psal. 149. v. 9. *Est & nomen proprium urbis in colle extructæ in tribu Benjamin*. Jos. 18. v. 24.

גִּבְעָה f. Collis, colliculus, clivus, monticulus, tumulus. Jer. 50. v. 6. Isa. 30. v. 25. *Constr.* גִּבְעַת Cant. 4. v. 6. *Plur.* גְּבָעוֹת colles. Isa. 54. v. 10. *Constr.* גִּבְעוֹת Gen. 49. v. 26. *Cum affixo* גִּבְעוֹתַיִךְ colles tui. Ezech. 35. v. 8. *Est & nomen proprium loci*. Jud. 20. v. 25. 1. Paral. 2. v. 19.

מִגְבָּעוֹת f. *Plur.* Mitræ, tiaræ; galeri, pilei, *per translationem sic dicti, quasi in modum collis, seu scyphi formati*. Lev. 8. v. 13. Exod. 39. v. 28.

גִּבְעֹל m. Culmus, *seu* canna lini, calamus lini. Exod. 9. v. 31.

גִּבְעוֹן f. Gibeon, *nomen urbis in colle extructæ in tribu Benjamin*. 1. Sam. 13. v. 16. Jud. 19. v. 14. Jos. 9. v. 3.

גִּבְעֹנִי m. Gabaonites, *nomen gentile*. Neh. 3. v. 7.

גִּבְעַת f. Gibeath, *nomen proprium urbis in tribu Benjamin*. Jos. 18. v. 28. *De multis urbibus in S. Scriptura mentio fit, quæ tali nomine appellantur: ut* גִּבְעַת אַמָּה 2. Sam. 2. v. 24. גִּבְעַת גָּרֵב Jerem. 31. v. 38. גִּבְעַת הָאֱלֹהִים 1. Sam. 10. v. 6. גִּבְעַת הַחֲכִילָה 1. Sam. 23. v. 19. גִּבְעַת הַמּוֹרֶה Jud. 7. v. 1. גִּבְעַת הָעֲרָלוֹת Jos. 5. v. 3. גִּבְעַת יְרוּשָׁלַיִם Isa. 10. v. 31. גִּבְעַת פִּנְחָס Job 24. v. 33. גִּבְעַת צִיּוֹן Isa. 31. v. 4.

גִּבְעָתִי m. Gabaita, *nomen gentile*. 1. Paral. 12. v. 3.

גבר גָּבַר Valere, invalescere, pollere, prævalere, superare, vincere, validum, robustum, fortem esse. Jerem. 9. v. 3. Thren. 1. v. 16. *Pihel* גִּבֵּר validum efficere, fortem reddere, roborare, corroborare. Zach. 10. v. 6. Eccl. 10. v. 10. *Hiphil* הִגְבִּיר fortem, prævalidum reddere. Dan. 9. v. 27. Psal. 12. v. 5. *Hithpahel* הִתְגַּבֵּר invalescere, viriliter se gerere. Isa. 42. v. 13. Job 15. v. 25.

גֶּבֶר m. Homo, vir, *quia habet dominium in uxorem, & conjugem suam: distributive* quisque. Abac. 2. v. 5. *Plur.* גְּבָרִים viri. Exod. 10. v. 11. Job 10. v. 5.

גְּבַר m. Idem. Psal. 18. v. 26. *Plur.* גֻּבְרִין viri. Jer. 41. v. 16.

גִּבּוֹר m. Potens, præpotens, valens, validus, robustus, fortis, heros, gigas, alacer. *Cum affixo* גִּבּוֹרָם fortis eorum. 1. Sam. 17. v. 51. *Plur.* גִּבּוֹרִים potentes. *Constr.* גִּבּוֹרֵי 1. Paral. 5. v. 24. *Cum affixo* גִּבּוֹרֶיךָ fortium tuorum. Hos. 10. v. 13.

גְּבִיר m. Herus, dominus, major, dux, princeps. Gen. 27. v. 29.

גְּבִירָה f. Augusta, domina, *& de Regina tantum dicitur.* 2. Reg. 10. v. 14. Jerem. 13. v. 18.

גְּבֶרֶת f. Hera, domina, materfamilias, matrona. Isa. 47. v. 5. & 7. *Cum affixo* גְּבִרְתִּי heræ meæ. Gen. 18. v. 8.

גְּבוּרָה f. Virtus, potentia, vis, robur, fortitudo, strenuitas. Mich. 3. v. 8. Isa. 11. v. 2. *Constr.* גְּבוּרַת Psal. 147. v. 10. *Cum affixo* גְּבוּרָתְךָ fortitudinem tuam. Psal. 80. v. 3. Jud. 5. v. 31. *Plur.* גְּבוּרוֹת vires. Psal. 20. v. 7. & 106. v. 2. Job 41. v. 3. *Cum affixo* גְּבוּרֹתָו fortitudinum ejus. Job 26. v. 14.

גַּבְרִיאֵל m. Gabriel, *nomen proprium Angeli.* Dan. 8. v. 16.

גבש גָּבִישׁ m. Gemma, unio, margarita pretiosa: crystallus; *genus vestis variegatæ, & multicoloris.* Job 28. v. 18.

גִּבְּתוֹן f. *Nomen proprium urbis in tribu Dan.* Jos. 19. v. 44.

אֶלְגָּבִישׁ m. Lapis grandinis. Ezech. 13. v. 11. *D. Hieronymus vertit* lapides prægrandes, *&* c. 38. v. 22. lapidibus immensis.

גג גַּג m. Tectum, domus: *superior pars domus sub tecto existens, quæ olim erat plana.* Jud. 16. v. 27. *Constr.* גַּג 2. Sam. 11. v. 2. Jud. 9. v. 51. *Cum affixo* אֶל־גַּגּוֹ super tectum ejus. Ezech. 40. v. 13. *In Plur. est fœmin.* גַּגּוֹת tecta. Soph. 1. v. 5. גַּגּוֹת *cum affixo* עַל גַּגֹּתֶיהָ super tecta sua. Isa. 15. v. 3.

גד גַּד m. Coriandrum. Exod. 16. v. 31. Num. 11. v. 7. *cujus granis similia erant grana mannæ, quantitate, non colore. Item sidus cœleste, quod quidam Jovis stellam esse putant, omne bonum significantem. Nonnulli Martem arbitrantur, derivantque a radice* גדד turmatim excurrere, *quasi* excursorem. *Gentes enim hujusmodi planetam militibus, strenuisque viris favere existimabant.* Isa. 65. v. 11. *aliis* fortuna, *aliis* exercitus cœli, *aliis* præliator, bellator. Gen. 30. v. 11.

גדד גְּדוּד m. Turma, cohors, exercitus, globus, manus militum, cuneus: conventiculum. Gen. 49. v. 19. Mich. 5. v. 1. sulcus, lira, linea, profunditas inter sulcum, & sulcum: latro, latrunculus. Hos. 7. v. 1. *Plur.* גְּדוּדִים exercitus: latrones. Hos. 6. v. 10. 2. Sam. 4. v. 2. fruges. Psal. 65. v. 10. *Constr.* גְּדוּדֵי 2. Reg. 24. v. 2. *Cum affixo* גְּדוּדֶיהָ sulcos ejus; *D. Hieronymus* genimina ejus. Psal. 65. v. 11.

גְּדוּדוֹת f. *Plur.* Cæsuræ, incisiones. Jerem. 48. v. 37.

גָּד m. Gad, *nomen proprium.* Gen. 30. v. 11.

גָּד m. Turma: *aliquibus* præliator, bellator, turmas cogens. *Variant Interpretes.* בָּגָד venit turma, *sc. filiorum: vel* feliciter, advenit fortuna bona, prosperitas, felicitas, sidus bonum: venit, qui augeat exercitum; *aliis* per Jovem, *aliis* fortunata, *aliis*

aliis in excursione, *sc. turmatim veniunt mihi liberi.*

גָּדַד Turmatim convenire, cogere, ducere exercitum, vel turmam. Abac. 3. v. 16. excurrere, depopulari, irrumpere. *D. Hieronymus* copulari. Psal. 94. v. 21. superare exercitu, præliari. Gen. 49. v. 19. *Hithpahel* הִתְגּוֹדֵד lacerare, incidere se, cæsuram sibi inducere. Deut. 14. v. 1. מִתְגֹּדְדִים squalentes. Jerem. 41. v. 5. turmatim congregare se. Mich. 5. v. 1. luxuriari. Jerem. 5. v. 7.

גדה גְּדִי m. Hœdus. Gen. 38. v. 20. Jud. 6. v. 19. *Plur.* גְּדָיִים hœdi. 1. Sam. 10. v. 3. *Constr.* גְּדָיֵי Gen. 27. v. 9. & 16. *Fœm.* גְּדִיּוֹת capellæ. *Cum affixo* גְּדִיֹּתַיִךְ hœdos tuos. Cant. 1. v. 8.

גְּדוֹת f. *Plur.* Ripæ, littora. *Cum affixo* גְּדוֹתָיו ripas suas. Jos. 3. v. 15. 1. Par. 12. v. 15.

גָּדַל Magnum esse, *vel* fieri, crescere, excrescere, gliscere, multiplicari, augeri, adolescere, grandescere, increbrescere, inolescere, coalescere, percrebrescere, nutriri, educari. Gen. 26. v. 13. Num. 14. v. 17. Mich. 5. v. 4. excellentem, honorabilem esse. Job 31. v. 18. *Pihel* גִּדֵּל crescere facere, magnificare. Gen. 12. v. 2. 1. Reg. 1. v. 36. nutrire, innutrire, enutrire, educare, alere, augere. Isa. 1. v. 2. Ezech. 31. v. 4. *Puhal* גֻּדַּל educari. *Hiphil* הִגְדִּיל magnum efficere, magnificare, amplificare, magnifica efficere: magnificare se, efferre se. Gen. 19. v. 19. Thren. 1. v. 9. *Hithpahel* הִתְגַּדֵּל magnificare se. Dan. 11. v. 36. & 37. Isa. 10. v. 15.

גָּדוֹל m. Magnus, magnanimus, adultus, grandis, ingens, celebris, magnificus, major, princeps. Exod. 11. v. 3. גָּדוֹל מְאֹד immensus, maximus, summus. *Constr.* גְּדוֹל. Jerem. 32. v. 19. Psal. 145. v. 8. *Cum affixo* עַד־גְּדוֹלָם usque ad maximum eorum. Jerem. 6. v. 13. *Plur.* גְּדוֹלִים magni, magnates, majores. 1. Sam. 17. v. 14. *Constr.* גְּדוֹלֵי 2. Reg. 10. v. 6. *Cum affixo* גְּדֹלָיו magnates ejus. 2. Reg. 10. v. 11. *Fœm.* גְּדוֹלָה Deut. 25. v. 14. *Plur.* גְּדוֹלוֹת magnalia. Jos. 24. v. 17.

גָּדֵל m. Magnus; crescens. Gen. 26. v. 13. 1. Sam. 2. v. 26. *Plur. constr.* גִּדְלֵי Exod. 16. v. 26.

גֹּדֶל m. Magnitudo, magnanimitas, immensitas. Num. 14. v. 19. *Cum affixo* וְאֶת־גָּדְלוֹ & magnitudinem ejus. Deut. 5. v. 24. בְּגָדְלֶךָ in magnitudine tua. Ezech. 31. v. 7.

גְּדוֹל m. Idem. Exod. 15. v. 16.

גְּדֻלָּה f. Magnitudo, magnificentia, amplitudo, potentia. Esth. 6. v. 3. 2. Sam. 7. v. 21. *Constr.* גְּדֻלַּת Esth. 10. v. 2. *Cum affixo* גְּדוּלָּתוֹ potentiæ suæ. Esth. 1. v. 4. *Plur.* גְּדֻלּוֹת magnitudines. 1. Paral. 17. v. 19.

גְּדִיל m. Funis, *seu* instar funis contortus, perplexus, intricatus, cohærens. *Plur.* גְּדִלִים cincinni, fimbriæ, institæ. Deut. 22. v. 12. fasciæ. 1. Reg. 7. v. 17. panni,

id est, fila, quæ remanent, cum pannus est textus. Deut. 22. v. 2.

מִגְדָּל m. Turris, arx: domus alta: Neh. 3. v. 26. præsidium. Jud. 9. v. 51. Prov. 18. v. 10. custodia, specula. 2. Reg. 17. v. 9. thesaurus. 1. Paral. 27. v. 25. torcular. Isa. 5. v. 2. suggestum, pulpitum. Nehem. 8. v. 4. & 5. *Plur.* מִגְדָּלִים turres, 2. Paral. 14. v. 7. *Cum affixo* מִגְדָּלֶיהָ turres ejus. Ezech. 26. v. 4. Psal. 48. v. 13. *Fœm.* מִגְדָּלוֹת turres. Cant. 8. v. 10. 2. Paral. 32. v. 5. *Alia significatione* מִגְדָּלוֹת crescentes plantulæ, flores; *aliis* turriculæ. Cant. 5. v. 13. *Cum affixo* בְּמִגְדְּלוֹתַיִךְ in turribus tuis. Ezech. 27. v. 11.

מִגְדּוֹל m. Turris. 2. Sam. 22. v. 51. *Est & nomen proprium loci*. Exod. 14. v. 2. Ezech. 29. v. 10. *nomen urbis in littore maris Galilææ in tribu Nephtali; unde Maria Magdalena nomen traxit. Magdalum etiam appellatur Ægypti urbs*.

גָּדַע Amputare, abscindere, discindere, excidere, exscindere, succidere. Thren. 2. v. 3. Zach. 11. v. 10. *Niphal* נִגְדַּע excidi, succidi. Jud. 21. v. 6. *Pihel* גִּדַּע succidere, succidendo frangere. Deut. 7. v. 5. 2. Par. 34. v. 7. *Puhal* גֻּדַּע succidi, excidi. Isa. 9. v. 10.

גִּדֵּף *Pihel* exprobrare, blasphemare, convitiari, contumelia, probro, convitiis afficere: obloqui: rebellem esse. Num. 15. v. 30. Psal. 44. v. 17.

גִּדּוּפִים m. *Plur.* probra, contumeliæ, opprobria, convitia: blasphemiæ. Isa. 43. v. 28. *Constr.* גִּדּוּפֵי Soph. 2. v. 8.

גִּדּוּפוֹת f. *Plur.* idem. *Cum affixo* מִגִּדֻּפֹתָם ab opprobriis eorum. Isa. 51. v. 7.

גְּדוּפָה f. Convitium, blasphemia, opprobrium, probrum, contumelia. Ezech. 5. v. 15. Isa. 43. v. 29.

גָּדַר Sepire, obsepire, vallare, circumscribere, sepem obducere, circumdare, definire, maceriam, sepem, murum, parietem struere, ligno, *vel* lapide, *vel* alia quavis materia vallare. Job 19. v. 8. Ezech. 13. v. 5. *Constructum cum* בֵּין intersepire.

גֹּדֵר m. Faber murarius, cæmentarius, ædificator sepium. Isa. 58. v. 12. *Plur.* גֹּדְרִים 2. Reg. 12. v. 12.

גֶּדֶר m. Maceria, sepimentum, murus, paries, sepes, septum. Prov. 24. v. 31. *Est & nomen proprium urbis regiæ in provincia Chanaan*. Jos. 12. v. 13.

גָּדֵר m. Maceria, sepes, septum, caula, paries, murus, clausura, *qualis est caulis ovium, & qualis est paries, qui claudendis, & sepiendis vineis, & hortis adhibetur; omnino quilibet paries levis & subtilis, nec adeo firmus, ac validus, ut in domibus, ac urbium muris. Itaque illud discrimen apud Hebræos intercedit inter* חוֹמָה, *&* גָּדֵר, *quod inter dictiones Latinas, murus & sepes*. Num. 22. v. 24. Psal. 62. v. 4. *Cum affixo* גְּדֵרוֹ maceria ejus.

ejus. Isa. 5. v. 5. *Plur.* גְּדֵרִים maceriæ. *Cum affixo* גְּדֵרָיִךְ macerias tuas. Mich. 7. v. 11. *Fœm.* גְּדֵרָה Hos. 2. v. 6. *vel* גְּדֶרֶת paries. Ezech. 42. v. 12. *D. Hieronymus* ante vestibulum separatum *transfert. Plur.* גְּדֵרוֹת caulæ. Num. 32. v. 24. Nah. 3. v. 17. *est & nomen proprium urbis in tribu Judæ.* 2. Par. 28. v. 18. *Constr.* גִּדְרוֹת septa, caulæ ovium. Num. 32. v. 16. Soph. 2. v. 6. *Cum affixo* גְּדֵרֹתָיו macerias ejus. Psal. 89. v. 41.

גדש גָּדִישׁ m. Meta frumenti, acervus, cumulus frugum: *fruges congestæ in unum, antequam excutiantur.* Exod. 22. v. 6. Jud. 15. v. 5. *aliis* tumulus. Job 21. v. 32. *aliis* congeries mortuorum; *aliis* fornix, *qui fit super sepulcrum instar acervi frugum.*

גה Hic, iste; *pronomen, idem ac* זֶה. Ezech. 47. v. 13. *nec alibi in sacris literis reperitur. Targum habet* דֵּין hic.

גָּהָה Mederi, curare, sanare. Hos. 5. v. 13. *aliis* elevare; *aliis* illustrare carnem, aspectum proprium reddere. *D. Hieronymus* solvere poterit. *Septuaginta* cessare faciet.

גֵּהָה f. Medicina, medela, valetudo: splendor faciei, aspectus. Prov. 17. v. 22. *D. Hieronymus* ætatem floridam *vertit.*

גָּהַר Procumbere toto corpore, pronum cadere, extendere, prosternere, *vel* abjicere se, expandere corpus totum. 1. Reg. 18. v. 42. 2. Reg. 4. v. 34. & 35.

גוב m. Locusta, bruchus, scarabeus. Nah. 3. v. 17. *Est & nomen proprium loci, ubi cæsa sunt Philistæorum castra.* 2. Sam. 21. v. 19. *Plur.* גֹּבַי *pro* גֹּבִים locustæ. Amos 7. v. 1.

גֵּבִים m. *Plur.* Foveæ, fossæ. 2. Reg. 3. v. 16. Jer. 14. v. 3. scarabei, bruchi. Isa. 33. v. 4. cantherii, trabes, imbrices. 1. Reg. 6. v. 9. *aliis* tigna constituta instar cisternarum, *quippe quæ erant excavatæ, & sculptæ:* *aliis* testudines, tabulæ contignatæ instar testudinum; *aliis* valles; *aliis* nomen urbis.

גּוּד In exercitum se congregare, turmatim colligere se. Gen. 49. v. 19. Psal. 94. v. 21.

גוה גֵּו m. Corpus, tergum; medium interius. Job 30. v. 5. Prov. 10. v. 3. *Cum affixo* גֵּוִי corpus meum. Isa. 50. v. 6. גֵּוָה idem; *vel* superbia, excellentia, elatio. Jerem. 13. v. 16. Job 20. v. 25.

גַּו m. Idem. *Cum affixo* אַחֲרֵי גַוֶּךָ post tergum tuum. 1. Reg. 14. v. 9. Neh. 9. v. 26.

גְּוִיָּה f. Corpus, cadaver. Nah. 3. v. 3. *Constr.* גְּוִיַּת Jud. 14. v. 8. *Cum affixo* גְּוִיָּתֵנוּ corpus nostrum. Gen. 47. v. 18. *Plur.* גְּוִיֹּת corpora. 1. Sam. 31. v. 12. Ezech. 1. v. 23. *Cum affixo* גְּוִיֹּתֵינוּ corpora nostra. Nehem. 9. v. 37. Ezech. 1. v. 11. *cum* ה *redundante in fine*

ne גְּוִיֹּתֵיהֶנָה corpora sua, *pro* הֶן·

גָּזַז Succidere, excidere, abscindere, abscindi: abripere, avellere, removere, extrahere: *D. Hieronymus* transire: LXX supervenire. Psal. 90. v. 10. deferre. Num. 11. v. 31. recedere. Psal. 90. v. 11. rejicere ornamenta capitis, tondere. Job 1. v. 20.

גּוֹז m. Avulsor, evulsor, eductor, extractor. *Cum affixo* גֹּזִי eductor meus. Psal. 71. v. 6. *Septuaginta* protector meus.

גּוּחַ Exire, prodire, erumpere, protrudere, effluere, prodire facere, educere, edere: ingemiscere. Mich. 4. v. 10. educere de ventre. Ezech. 32. v. 2. *Hiphil* הֵגִיחַ idem. Jud. 20. v. 32.

גּוֹחַ m. Eductor, extractor. *Cum affixo* גֹּחִי eductor meus. Psal. 22. v. 10.

גִּיחוֹן m. Gehon. *Fluvius magnus circumiens totam Æthiopiam*. Gen. 2. v. 13. *Aliis* Nilus, *quod egrediens irriget terram, ut Josepho, & D. Hieronymo. Est & alter fluvius juxta Jerusalem* Siloach *quoque dictus*. 1. Reg. 1. v. 33. *Hic parvus hortos transcurrens Nili instar irrigabat, in torrentem Kedron se exonerans*.

גִּיחַ m. Eruptio, prospectus. *Est & nomen loci*. 2. Sam. 2. v. 24.

גּוֹי m. Gens, populus, natio, gentilis. *Hoc nomine* גּוֹי *appellabatur quicunque non erat Israelita, & idem sonabat, ac Græcis* Barbarus. *Quemadmodum autem olim hoc nomen de gentibus infidelibus, & incredulis usurpabatur; ita hodie Judæi vocant Christianos* גּוֹיִם, *quasi gentem abominabilem. Aliquando tamen etiam de Judæis usurpatum reperitur, ut* Gen. 12. v. 2. Exod. 19. v. 6. *per hyperbolen transfertur ad locustas*. Joel. 1. v. 6. *Plur.* גּוֹיִם gentes: *pro* גּוֹיִים. Exod. 34. v. 24. Abac. 2. v. 5. *Constr.* גּוֹיֵי Gen. 22. v. 18. *Cum affixo* בְּגוֹיֵהֶם in gentibus suis. Gen. 10. v. 3. Ezech. 36. v. 3.

גִּיל Gaudere, lætari, exultare, exilire. Isa. 65. v. 19. *Hiphil* הֵגִיל idem. Prov. 23. v. 24. Psal. 21. v. 2.

גִּיל m. Exultatio, gaudium, lætitia. Job 3. v. 22. *Cum affixo* גִּילִי lætitiæ meæ. Psal. 43. v. 4.

גִּילָה f. Idem. Isa. 65. v. 8. *irregulare est* גִּילַת Isa. 35. v. 2. *in statu absoluto*.

גָּוַע Diem obire, interire, oppetere, occidere, expirare, extremum spiritum emittere, mori, emori, migrare ex hac vita, occumbere. Gen. 49. v. 33. Job 3. v. 11. repentina morte mori. Jos. 22. v. 20. ærumnosum esse. Psal. 88. v. 16.

גּוּף m. Corpus, cadaver. *Fœm.* גּוּפָה. *Constr.* גּוּפַת 1. Paral. 10. v. 12. *Plur.* גּוּפוֹת corpora. *ibidem*.

גַּף m. Idem. *Cum affixo* בְּגַפּוֹ cum corpore suo. Exod. 21. v. 3.

גּוּף *Hiphil* הֵגִיף Claudere, occludere. Neh. 7. v. 3.

מְגוּפָה f. Operculum *apud Rabbinos*.

גּוּר Peregrinari, advenam esse, versari, conversari, diversari, commorari: incolere, degere, manere, habitare in loco peregrino. Gen. 12. v. 10. Thr. 4. v. 15. timere, metuere, vereri, formidare: *in hoc sensu cum* ל, *vel* מִן *plerunque construitur*. Deut. 32. v. 27. Psal. 33. v. 8. congregare, colligere. Abac. 1. v. 15. congregare se, convenire, coire. 1. Reg. 17. v. 19. Jer. 20. v. 23. Psal. 56. v. 7. Jud. 19. v. 16. *Hithpahel* הִתְגּוֹרֵר commorari, permanere, hospitari. Hos. 7. v. 14. Jer. 30. v. 23.

גּוּר m. Catulus *leonis, vel draconis, vel alterius animalis*. Gen. 49. v. 9. Deut. 33. v. 22. Nahum 2. v. 12. *Plur. cum affixo* גּוּרֶיהָ catulos suos. Thren. 4. v. 3.

גּוֹר m. Idem. *Plur. constr.* גּוֹרֵי catuli. Jer. 51. v. 38. *Fœm.* גֹּרֹת. *Cum affixo* גֹּרֹתָיו catulis suis. Nah. 2. v. 12.

גֵּר m. Peregrinus, inquilinus, accola, incola, advena, hospes, alienigena: neophytus. Deut. 10. v. 7. proselytus. 2. Sam. 1. v. 13. *Cum affixo* גֵּרוֹ incolam ejus. Deut. 1. v. 16. *Plur.* גֵּרִים peregrini. Exod. 22. v. 21. 1. Paral. 22. v. 2.

גֵּרוּת f. Hospitium, habitatio. Jer. 41. v. 17.

מָגוֹר m. Formido, metus, pavor, timor. Psal. 31. v. 14. Jer. 6. v. 25. *Fœm.* מְגוֹרָה. *Constr.* מְגוֹרַת Prov. 10. v. 24.

מָגוּר m. Societas, *locus, in quo fit congregatio*, commoratio, conversatio, incolatus, habitatio, peregrinatio: formido, pavor. *Cum affixo* בִּמְגוּרָם in commoratione ipsorum. Psal. 55. v. 16. *Plur.* מְגוּרִים habitationes, peregrinationes: pavores. Ezech. 20. v. 12. *Constr.* מְגוּרֵי Gen. 37. v. 1. *Cum affixo* בִּמְגוּרָיו in habitationibus suis. Job. 18. v. 19.

מְגוּרָה f. Granarium, horreum. Aggæi 2. v. 20. formido, metus, pavor, timor. *Constr.* מְגוּרַת Prov. 10. v. 24. *Plur.* מְגוּרוֹת. *Cum affixo* מְגוּרֹתָם formidines eorum. Isa. 66. v. 4. וּמִכָּל־מְגוּרוֹתַי & ex omnibus pavoribus meis. Psal. 34. v. 5.

מַמְּגֻרוֹת f. *Plur.* Granaria, horrea, apothecæ. Joel. 1. v. 17.

גּוּשׁ m. Frustum, particula, strigmentum, ramentum, pulvis, gleba: *vermis, qui ob pulverem vestibus innasci solet*, tinea. Job 7. v. 5. *aliis* contrectatio. *Illud* Job 7. v. 5. גִּישׁ *scribitur cum* י, *sed legitur per* ו.

גָּזַז Præscindere, abscindere, tondere, evellere, extrahere, resecare, succidere. Gen. 31. v. 19. Job 1. v. 20. *Niphal* נָגוֹז succidi, tonderi. Nah. 1. v. 12.

גָּז m. Avulsio, succisio, decisio, detonsio. Psal. 90. v. 10.

גֵּז m. Vellus, tonsio, lana secta. Deut. 18. v. 4. Job 31. v. 20. *item* germen excisum, *cujus radices remanent, & pluvia illud adhuc germinare facit*. Psal. 72. v. 6. *Plur. constr.*

גֵּז germina, detonſiones, fœniſecia. Amos 7. v. 1. *Fœm.* גִּזָּה lana tonſa ab ovibus, vellus. Jud. 6. v. 37. *Conſtr.* גִּזַּת *ibidem*.

גָּזִית f. Exciſio, dolatio, lævigatio, cæſura, cæſio: quadrus, lapis cæſus, & ferro politus: quadratura. 1. Reg. 5. v. 17. 1. Paral. 22. v. 2. Thren. 3. v. 9.

גָּזַל Vi rapere, extorquere, abripere, arripere, diripere, auferre, compilare, latrocinari, præripere. Gen. 21. v. 25. Jud. 9. v. 25. *Part.* גֹּזֵל rapax. Prov. 28. v. 24. *Niphal* נִגְזַל rapi. Prov. 4. v. 16.

גֵּזֶל m. Rapina. Ezech. 18. v. 18.

גָּזֵל m. Idem. Ecclef. 5. v. 7.

גָּזֵל m. Idem. Levit. 5. v. 21. Pſal. 62. v. 11.

גּוֹזָל m. Pullus, *proprie avium, vel columbarum, quia rapinæ expoſitus eſt*. Gen. 15. v. 9. *Plur.* גּוֹזָלִים pulli. *Cum affixo* גּוֹזָלָיו pullos ſuos. Deut. 32. v. 11.

גְּזֵלָה f. Raptum, rapina, latrocinium, rapacitas. Ezech. 33. v. 16. *Conſtr.* גְּזֵלַת Iſa. 3. v. 14. *Plur.* גְּזֵלוֹת rapinæ. Ezech. 18. v. 12.

גָּזָם m. *Genus locuſtæ:* vermis, eruca, campe, *herbas, & arborum frondes erodens*. Amos 4. v. 9. Joel. 1. v. 4.

גֶּזַע m. Caudex, ſtipes, truncus ſucciſus, ſurculus: radix. Iſa. 11. v. 1. *aliis* ſemen. *Cum affixo* גִּזְעוֹ truncus ejus. Job 14. v. 8. גִּזְעָם truncus eorum. Iſa. 40. v. 24.

גָּזַר Excidere, ſuccidere, ſecare, diſſecare, ſcindere, abſcindere, dividere, decernere, deliberare, ſententiam ferre, præfinire, præſcribere, ſancire, decidere, ordinare. Job 22. v. 28. Pſal. 136. v. 13. *Niphal* נִגְזַר abſcindi, exſcindi, excidi, ſuccidi, decerni. Thr. 3. v. 18. ſeparari. 2. Paral. 26. v. 21.

גֶּזֶר m. Segmentum, deciſum, deciſio, diviſio. *Plur.* גְּזָרִים ſegmenta, diviſiones. Gen. 15. v. 17. Pſal. 136. v. 13. *Eſt & nomen proprium urbis*. Joſ. 10. v. 33.

גְּזֵרָה f. Deciſio, exciſio, determinatio: ſolitudo. Levit. 16. v. 22.

גִּזְרָה f. Ædificium ſeparatum: ſolarium: deciſum, ſegmentum: exciſio, interſtitium, tabulatum, ſeptum, ſtructura ſeparata. Ezech. 41. v. 12. & 13. *Cum affixo* גִּזְרָתָם exciſio eorum. *D. Hieronymus vertit* pulchriores. Thren. 4. v. 7.

מְגֵרָה f. Serra: ſecuris, lancea. *Plur.* מְגֵזְרוֹת ſerræ. 2. Sam. 12. v. 31. *D. Hieronymus transfert* cultros.

גַּחַל m. Pruna, carbo ignitus, *& interdum* non ignitus. *Plur.* גֶּחָלִים prunæ. Job 41. v. 13. *Conſtr.* גַּחֲלֵי Ezech. 1. v. 13. *Cum affixo* גֶּחָלֶיהָ prunas ejus. Ezech. 24. v. 11. עַל־גֶּחָלָיו לֶחֶם ſuper prunas ejus panem. Iſa. 44. v. 19.

גַּחֶלֶת f. Idem. Isa. 47. v. 14. *Cum affixo* אֶת־גַּחַלְתִּי carbonem meum. 2. Sam. 14. v. 7.

גחן גָּחוֹן m. Venter, pectus: *de reptilibus tantum usurpatur*. *Cum affixo* גְּחוֹנְךָ pectus tuum. Gen. 3. v. 15.

גיא גַּיְא m. Vallis. Isa. 40. v. 4.

גַּיְא f. Idem. Num. 21. v. 20. & sine א גֵּי. Jos. 8. v. 11. Mich. 1. v. 6.

גַּיְא f. Idem. Zach. 14. v. 4. *& sine* א גֵּי. Ezech. 39. v. 11. *Plur.* גֵּאָיוֹת valles. Ezech. 31. v. 12. *&* גֵּיאָוֹת, *quod legendum* גֵּאָיוֹת Ezech. 6. v. 3. 2. Reg. 2. v. 16. *Hinc* גֵּי הִנֹּם vallis Hinnom, *cujus mentio* Jos. 15. v. 8. *hæc erat terminus tribus Judæ. In ea erat locus excelsus ædificatus, cui Tophet nomen, in quo immolabantur hominum liberi Idolo Molech. Hinc deinde appellatus locus, in quo impii æternas pœnas sustinebunt*. *Cum affixo* וְגֵיאוֹתֶיךָ & valles tuæ. Ezech. 35. v. 8.

גִּיד m. Nervus. Gen. 32. v. 32. virga ferrea. Isa. 48. v. 4. *Plur.* גִּידִים nervi. Job 10. v. 11. Ezech. 37. v. 6. & 8. *Constr.* גִּידֵי Job 40. v. 12.

גִּיל m. Similitudo; similis, *aut* æqualis natura, *vel* status: lætitia, gaudium. Jos. 1. v. 16. Job. 3. v. 22. *Cum affixo* גִּילִי lætitiæ meæ. Psal. 43. v. 4. coætaneus, coævus. כְּגִילְכֶם coævis vestris. *R. Salomò*, secundum similitudinem vestram, *sc.* similes vobis. Dan. 1. v. 10.

גּוּף Claudere. *Hiphil* הֵגִיף idem. Neh. 7. v. 3.

גִּיר m. Calx. Isa. 27. v. 9. *sine* י. *item* cinis: cæmentum: gypsus. Dan. 5. v. 5. *Chaldaice. D. Hieronymus* cinerem *vertit*.

גַּלָּב m. Tonsor, rasor, chirurgus. *Plur.* גַּלָּבִים barbitonsores. Ezech. 5. v. 1.

גֶּלֶד m. Cutis, pellis, corium: crusta. *Cum affixo* גִּלְדִּי cutem meam. Job 16. v. 15.

גָּלָה Migrare, demigrare, emigrare, transmigrare, vagari, exulare, captivum duci, deportari, abduci in captivitatem, *vel* exilium. Jud. 18. v. 30. Amos 7. v. 11. *Partic.* גֹּלֶה exul, extorris: *item* discooperire, revelare, detegere, retegere. Ruth 4. v. 4. *intransitive* revelare, retegere se. Prov. 27. v. 25. Job 20. v. 28. *Niphal* נִגְלָה revelare se, apparere, prodire. Gen. 35. v. 7. Job 38. v. 17. *irregulare* נִגְלֹה revelare se. 1. Sam. 2. v. 27. *Infinitivus cum nun characteristico Præteriti, pro* הִגָּלֵה. *Pihel* גִּלָּה revelare, pervulgare, manifestare, aperire, retegere, prodere, patefacere, discooperire, divulgare, explicare, nudare, deportare. Ruth 3. v. 5. Mich. 1. v. 6. *Puhal* גֻּלָּה detegi. Nah. 2. v. 8. *Hiphil* הִגְלָה, *vel* הֶגְלָה migrare, *vel* deportare facere, abducere peregre,

transferre, deportare, captivum abducere. Thr. 4. v. 22. Ezech. 39. v. 28. *Hophal* הָגְלָה transferri, deportari. Esth. 2. v. 6. Jerem. 13. v. 19. & c. 40. v. 7. *Hithpahel* הִתְגַּלָּה retegere se, manifestari, nudari. Gen. 9. v. 21. Prov. 18. v. 2.

גּוֹלָה f. Migratio, transmigratio, translatio, deportatio, captivitas, abductio in captivitatem, exilium: multitudo deportata, captiva; deportati, exules, populus captivus. Esth. 2. v. 6. Nah. 3. v. 10.

גָּלוּת f. Transmigratio, exilium, populus captivus. Jerem. 40. v. 1. Isa. 20. v. 4. *Cum assixo* לְגָלוּתֵנוּ captivitatis nostræ. Ezech. 33. v. 22. *Nihil mutat in constructione, aut assixis.*

גִּלָּיוֹן m. Volumen, liber. Isa. 8. v. 1.

גִּלְיוֹנִים m. *Plur.* Specula, *quod objecta revelent*: *aliis* vela tenuissima, *quod celare carnem nequeant.* Isa. 3. v. 23.

גלח *Pihel* Radere, abradere, tondere. Gen. 41. v. 14. Jud. 16. v. 19. *Puhal* גֻּלַּח abradi. Jud. 16. v. 17. & 22. *Hithpahel* הִתְגַּלַּח radi, radere se. Levit. 13. v. 33. Num. 6. v. 19.

גָּלַל Volvere, advolvere, circumvolvere, obvolvere, devolvere, convolvere, involvere, glomerare, conglomerare, revolvere, complicare, contorquere, rotare, volutare, circuire, removere volvendo. Gen. 29. v. 3. Prov. 16. v. 3. *Niphal* נָגַל convolvi, devolvi. Isa. 34. v. 4. Amos 5. v. 4. *Pihel geminata prima radicali* גִּלְגֵּל volutare, evolvere. Jer. 51. v. 25. *Hiphil* הֵגַל devolvere. Gen. 29. v. 10. *Hithpahel* הִתְגַּלְגֵּל volutari, volutare se. Job 30. v. 14. 2. Sam. 20. v. 12.

גּוֹל m. Devolutus. Psal. 22. v. 9.

גַּל m. Cumulus, acervus lapidum, tumulus, congeries. Gen. 31. v. 46. scaturigo, fons, *a revolutione aquæ sic dictus.* Cant. 4. v. 12. Job 8. v. 17. *Plur.* גַּלִּים acervi. Hos. 12. v. 11. 2. Reg. 19. v. 25. fluctus. Zach. 10. v. 11. *Constr.* גַּלֵּי Isa. 48. v. 18. *Cum assixo* גַּלֶּיךָ fluctuum tuorum. Job 38. v. 11.

גֻּלָּה f. Lecythus, lenticula, phiala; *vas rotundum instar phialæ, aut crateris.* Zach. 4. v. 3. *Constr.* גֻּלַּת Eccl. 12. v. 6. *Cum assixo* וְגֻלָּהּ & lecythus ejus. Zach. 4. v. 2. *Plur.* גֻּלּוֹת scaturigines, fontes. Jos. 15. v. 9. גֻּלֹּת orbes. 1. Reg. 7. v. 41.

גִּלָּיוֹן m. Volumen, liber. Isa. 8. v. 1.

גָּלָל m. Stercus convolutum, excrementum: dens. 1. Reg. 14. v. 10. *Cum assixo* גֶּלְלוֹ sicut stercus ipsius. Job 20. v. 7. *Plur.* גְּלָלִים Soph. 1. v. 17. *Constr.* גֶּלְלֵי Ezech. 4. v. 12. & 15. *Cæterum* גָּלָל *est dictio caussalis indeclinabilis cum* ב *connexa tam in regimine, quam cum assixis, significatque* propter, per, caussa, gratia, *ut* בִּגְלַל propter. Deut. 15. v. 10.

v. 10. בִּגְלָלְךָ propter te. Gen. 30 v. 26. בִּגְלַלְכֶם propter vos. Deut. 1. v. 37. *Est & nomen proprium viri*. 1. Paral. 9. v. 17.

גָּלִיל m. Limes, confinium. 1. Reg. 9. v. 11. gyrus, circulus, rotunditas. Cant. 5. v. 13. *Constr.* גְּלִיל regio, provincia. *Est & nomen proprium*, Galilæa. Isa. 9. v. 1. *Plur.* גְּלִילִים volubiles, versatiles, orbes. 1. Reg. 6. v. 34. *Constr.* גְּלִילֵי Esth. 1. v. 6. *Fœm.* גְּלִילָה tractus, regio, provincia: limes, terminus. Ezech. 47. v. 8. *Plur.* גְּלִילוֹת termini, regiones. Joel. 3. v. 4. *quod quibusdam nomen proprium est idem cum Gilgal*. Jos. 15. v. 3.

גִּלּוּלִים m. *Plur.* Idola, Dii stercorei. 1. Reg. 15. v. 12. *Constr.* גִּלּוּלֵי Ezech. 8. v. 10. & c. 20. v. 24. *Cum affixo* גִּלּוּלֵיכֶם idolorum vestrorum. Levit. 26. v. 30.

גִּלְגָּל m. Gilgal, *nomen proprium loci*: rota, sphæra, cœlum. Psal. 77. v. 19. Isa. 28. v. 28. stipula. Psal. 83. v. 14. Isa. 17. v. 13. *Constr.* גִּלְגַּל Isa. 28. v. 28.

גַּלְגַּל m. Orbis, orbita, rota, sphæra, trochlea, turbo. Psal. 83. v. 14. festuca, stipula, palea. Isa. 17. v. 13. *quibusdam* essedum; *aliis* carrucæ. *Plur. cum affixo* גַּלְגַּלָּיו rotarum ejus. Jer. 47. v. 3. וְגַלְגִּלָּיו & rotæ ejus. Isa. 5. v. 28. *Nonnunquam est cum Pathach, nonnunquam cum ChireK, ut in locis citatis*.

גֻּלְגֹּלֶת f. Calvaria, cranium, caput: *sumitur etiam pro* homine. Exod. 16. v. 16. *Cum affixo* אֶת־גֻּלְגָּלְתּוֹ cranium ejus. Jud. 9. v. 53. 1. Par. 10. v. 10. *Plur.* גֻּלְגְּלֹת capita. 1. Par. 10. v. 9. *Cum affixo* לְגֻלְגְּלוֹתָם per capita sua. Num. 1. v. 2. 1. Par. 23. v. 3.

מְגִלָּה f. Volumen, liber convolutus, libellus, liber, tomus, membrana, charta plicatilis. Zach. 5. v. 1. *Constr.* מְגִלַּת Ezech. 2. v. 9. Psal. 40. v. 8.

בִּגְלַל Ob, propter, occasione, caussa. *Separatum est cum Pathach quasi forma constructa*, בִּגְלַל. Gen. 39. v. 5. *Cum affixo* בִּגְלָלֵךְ propter te. Gen. 12. v. 13.

גלם Convolvere, involvere, plicare, glomerare, duplicare. 2. Reg. 2. v. 8.

גֹּלֶם m. Glomus, massa, mola, *corpus imperfectum carens forma, & figura*; embryo, *quod in utero matris vivit, antequam lineamenta suæ speciei accipiat*. *Cum affixo* גָּלְמִי embryonem meum. *Septuaginta* imperfectum meum. *D. Hieronymus* informem me *transtulit*. Psal. 139. v. 16. *Hoc nomine vocatur apud Hebræos vas quodlibet nondum efformatum; item* homo rudis.

גְּלוֹם m. Pallium, involucrum, vestimentum, *quo homo se involvit*. *Plur.* גְּלוֹמִים involucra pannorum, aut vestium. *Constr.* גְּלוֹמֵי Ezech. 27. v. 24.

גַּלְמוּד m. Solitarius, orbus, rejectus, desertus, desolatus. Job 3. v. 7. & c. 15. v. 43. *Fœm.* גַּלְמוּדָה solitaria, unica. Isa. 49. v. 21.

גלע *Hithpahel* הִתְגַּלַּע Involvere, immiſcere ſe, miſceri. Prov. 17. v. 14. & c. 20. v. 3. deridere, calumniis afficere: *aliis* calumniam pati: *capite vero* 18. v. 1. probris dignum eſſe.

גלש Radere, detondere, deglabrare, depectere, depilare, defricare ſe, glabreſcere. Cant. 6. v. 4. maturare, diluculo ſurgere: aſcendere, prodire. Cant. 4. v. 1. apparere, conſpicuum eſſe, ſplendere. Cant. 6. v. 3.

גם Etiam, quoque, quanquam, itidem, item, inſuper, utique, quin imo, nam, enim, etenim, porro. Gen. 31. v. 15. *repetitum in continuatione ſententiæ ſignificat* tum cum, tam quam: וְגַם quin etiam. Gen. 44. v. 9. הֲגַם num etiam, etiamne? Gen. 16. v. 13. 1. Sam. 10. v. 12. בְּשַׁגַּם eo quod etiam. גַּם כִּי quamvis. Gen. 6. v. 3. *Conjungitur cum particula* אַף *ad augendam ſignificationem* וְאַף גַּם זֹאת ſed & hoc. Levit. 26. v. 44.

גמא *Pihel* Bibere, imbibere, ſorbere, abſorbere, exhaurire, ingurgitare. Job 39. v. 24. *aliis* fodere. *Hiphil* הִגְמִיא propinare, potare, ſorbere facere. *Imperativus* הַגְמִיאִנִי ſorbere ſine me. Gen. 24. v. 17.

מְגַמָּה f. Hauſtus, abſorptio: eurus. *Conſtr.* מְגַמַּת Habac. 1. v. 9.

גֹּמֶא m. Juncus, ſcirpus, alga, papyrus. Exod. 2. v. 3. Job 8. v. 11. Iſa. 18. v. 2. & c. 35. v. 7.

גמד גֹּמֶד m. Cubitus, menſura cubiti. Jud. 3. v. 16.

גַּמָּד m. Cubitalis, pygmæus. Ezech. 27. v. 11. *Plur.* גַּמָּדִים Gammadæi, *populi Phœniciæ, quaſi cubitales, ſic dicti, non quod cubitalis ſtaturæ eſſent, ſed quod brachiis, & robore pollerent. Hæc eſt communior ſententia.*

גמל Tribuere, retribuere, perſolvere, remunerare, rependere, referre bonum, *vel* malum. Prov. 31. v. 9. Pſal. 103. v. 10. ablactare, educare, nutrire. Hoſ. 1. v. 8. maturare, matureſcere. Num. 17. v. 7. Iſa. 18. v. 5. *Niphal* נִגְמַל ablactari. Gen. 21. v. 8. 1. Sam. 1. v. 22.

גְּמוּל m. Retributio: beneficium; maleficium; meritum. *Cum affixo* גְּמוּלֵךְ retributionem tuam. Pſal. 137. v. 8. *Plur.* גְּמוּלִים. *Cum affixo* גְּמוּלָיו retributionum ejus. Pſal. 103. v. 2. *Fœm.* גְּמוּלָה retributio. 2. Sam. 19. v. 36. *Plur.* גְּמוּלוֹת retributiones. Jerem. 51. v. 56.

גָּמָל m. Camelus. Gen. 31. v. 34. Lev. 11. v. 4. *Plur.* גְּמַלִּים cameli. Gen. 32. v. 15. Iſa. 30. v. 6. *Conſtr.* גְּמַלֵּי Gen. 24. v. 10. *Cum affixo* גְּמַלֵּיהֶם cameli eorum. Jerem. 49. v. 32.

תַּגְמוּלִים m. *Plur.* Retributio, beneficium, meritum. Pſal. 116. v. 12.

גֻּמָּץ גומץ m. Fossa, fovea. Eccles. 10. v. 8.

גָּמַר Perficere, absolvere, definire, conficere, finire, explere, consummare, complere: deficere, deesse, consumi. Psal. 12. v. 2. retribuere, reddere. Psal. 57. v. 3.

גָּנַב Furari, abducere, subtrahere, depeculari, convasare, latrocinari, abripere, surripere clam, & furto: latrocinari. Gen. 31. v. 30. Exod. 21. v. 16. *Particip. Pahul* גָּנוּב furtivum. Gen. 30. v. 33. וַתִּגְנֹב אֹתִי & furatus es me. Genes. 31 v. 27. *sc. opinionem, vel scientiam meam. Sic cum* גָּנַב *conjungitur cum persona, aut corde, significat aliquid aliis insciis facere. Nonnulli arbitrantur* אֹתִי *verti posse* a me, *ut sensus sit*, eripuisti mihi cognitionem meam. *Plur.* גְּנֻבִים Prov. 19. v. 17. *Fœm. cum* י *paragogico* גְּנֻבְתִי Gen. 31. v. 39. *pro* גְּנֻבַת. *Niphal* נִגְנַב furto auferri. Exod. 22. v. 12. *Pihel* גִּנֵּב suffurari. Jer. 23. v. 30. 2. Sam. 15. v. 6. *Puhal* גֻּנַּב furto, *vel* furtim auferri. Job 4. v. 12. *Hithpahel* הִתְגַּנֵּב furtim subtrahere, furtive pergere. 2. Sam. 19. v. 3.

גַּנָּב m. Fur. Jerem. 2. v. 26. Psal. 50. v. 18. *Plur.* גַּנָּבִים fures. Isa. 1. v. 23.

גְּנֵבָה f. Furtum, res furto ablata. Exod. 22. v. 4. *Cum affixo* בִּגְנֵבָתוֹ cum furto suo. v. 3.

גָּנָז m. Thesaurus, gazæ, ærarium: thesaurorum locus, *arca, in qua reconditur aliquid pretiosum. Plur. constr.* גִּנְזֵי gazæ. Esth. 3. v. 9. & c. 4. v. 7. Ezech. 27. v. 24. *Gaza significat quidquid possidemus. Apud Curtium nomine gazæ indicatur pecunia regia. Pomponius Mela refert, Persas appellare ærarium gazam.*

גַּנְזַךְ m. Gazophylacium, repositorium. *Plur.* גַּנְזַכִּים gazophylacia. 1. Paral. 28. v. 11. *D. Hieronymus* cellaria.

גָּנַן Tegere, protegere, obtegere, abscondere: tutari, tueri, propugnare, defendere, circum claudere, concludere septo, tegere se scuto. *Construitur cum* עַל. 2. Reg. 26. v. 6. & c. 19. v. 34. Isa. 31. v. 5. & c. 37. v. 35. *Hiphil* הֵגֵן protegere, defendere, abscondere, circummunire. 2. Reg. 26. v. 6. Zach. 9. v. 15.

גַּן m. Hortus, viridarium, paradisus. Gen. 2. v. 8. & c. 13. v. 10. sepulcrum. 2. Reg. 21. v. 18. *sepulcra enim Regum, & principum virorum in hortis erant.* 2. Paral. 33. v. 20. *Cum affixo* גַּנִּי hortum meum. Cant. 4. v. 16. & לְגַנּוֹ in hortum suum. c. 6. v. 2. *aliis.* 1. *Fœm.* גַּנָּה *&* גִּנָּה Isa. 1. v. 30. *Constr.* גִּנַּת Esth. 1. v. 15. *Plur.* גַּנִּים m. horti. Cant. 8. v. 13. *Fœm.* גַּנּוֹת Eccles. 2. v 5 *Cum affixo* גַּנּוֹתֵיכֶם hortos vestros. Amos 4. v. 9. *Ideo autem hortus appellatur* גַּן, *quia undique sepe munitur.*

מָגֵן m. Clypeus, pelta, umbo, arma, scutum: tutamen, tutela. Nah. 2. v. 4. Prov. 6. v. 11.

v. 11. *sæpe* protector, susceptor, protectio, præsidium: *semel reperitur fœmininum*. 1. Reg. 10. v. 17. *Cum affixo* מָגִנִּי scutum meum. *Septuaginta* adjutorium meum. Psal. 7. v. 11. & 89. v. 19. *Plur.* מָגִנִּים clypei. 1. Reg. 10. v. 17. *sic appellantur etiam* magnates, magistratus, rectores, *quasi munimenta, cum ad eos pertineat populum tueri*. Psal. 47. v. 8. *Constr.* מָגִנֵּי Psal. 47. v. 10. *Cum affixo* מָגִנֶּיהָ rectores, magnates ejus. Hos. 4. v. 18. מָגִנָּיו clypeorum ejus. Job 15. v. 26.

מְגִנָּה f. Velamen, tegumentum, scutum, protectio. *Constr.* מְגִנַּת: מְגִנַּת־לֵב dolor, *vel* operimentum cordis, *quod est lethalis infirmitas*. Thren. 3. v. 65. *aliis* cinctura, compressio. *Plur.* מְגִנּוֹת scuta. 2. Paral. 23. v. 9.

גָּעָה Mugire, admugire, emugire, boare. 1. Sam. 6. v. 12. Job 6. v. 5. *Proprie usurpatur de bobus, improprie de aliis.*

גְּעִיָּה f. mugitus. *Per translationem hoc nomine apud Grammaticos appellatur accentus Methegh, qui ad lectionem vocis dirigendam, ac sustentandam solet adhiberi. Vide eos, qui scripserunt de accentibus Hebraicis.*

גָּעַל Expuere, abominari, fastidire, reprobare, repellere, abjicere, abhorrere, spernere, aversari: amoliri cum fastidio. Levit. 26. v. 44. Jer. 14. v. 19. *Niphal* נִגְעַל fastidio esse, rejici, abominabile esse. 2. Sam. 1. v. 21. *Hiphil* הִגְעִיל fastidire: semen projicere: *aliis* abortire. Job 21. v. 10. *D. Hieronymus* bos eorum concepit, & non abortivit.

גֹּעַל m. Fastidium, abominatio, abjectio cum abominatione. Ezech. 16. v. 5.

גָּעַר Increpare, increpitare, objurgare, reprehendere, arguere, compescere, inclamare, *& construitur cum præpositione* ב. Zach. 3. v. 2. *sine* ב perdere, disperdere, corrumpere. Mal. 2. v. 3.

גְּעָרָה f. Increpatio, objurgatio, reprehensio. Prov. 13. v. 1. & c. 17. v. 10. *Constr.* גַּעֲרַת Psal. 80. v. 17. *Cum affixo* וְגַעֲרָתוֹ & increpatio ejus. Isa. 66. v. 15.

מִגְעֶרֶת f. Increpatio, perditio, exitium. Deut. 28. v. 20.

גָּעַשׁ Movere: movere se, concuti, commoveri, tremere. Psal. 18. v. 8. 2. Sam. 22. v. 8. *Puhal* גֹּעַשׁ moveri, concuti. Job 34. v. 20. *Hithpahel* הִתְגֹּעֵשׁ se movere, concutere. Psal. 18. v. 8. *cum Pathach* הִתְגַּעֵשׁ Jer. 46. v. 7. *D. Hieronymus* intumescere *vertit*.

גף גַּף m. Corpus: ala, pinna. Exod. 21. v. 3. בְּגַפּוֹ cum corpore suo, cœlebs: *aliis* cum vestimento suo. *ibidem*. *Plur.* גַּפִּים alæ, extremitates. *Constr.* גַּפֵּי *quibusdam* eminentiæ, pinnæ, pinnacula, excelsa, fastigia, summitates ædificiorum. Prov. 9. v. 3. *alii putant esse loco* גַּבֵּי.

גֶּפֶן f. Vitis *domestica*, *&* *agrestis*. Num. 6. v. 4. Iof. 15. v. 33. *semel est masculinum*, Hof. 10. v. 1. *Cum affixo* גַּפְנִי vitem meam. Deut. 32. v. 32. 1. Reg. 4. v. 25. *Plur.* גְּפָנִים vites. Habac. 3. v. 16. Cant. 2. v. 13.

גֹּפֶר m. Gopher, *cedri species*: *aliis* pinus; *aliis* abies; *aliis* cupressus. Gen. 6. v. 14. *Quidquid sit*, *est arbor ad naves conficiendas accommodata*.

גָּפְרִית f. Sulphur. Gen. 19. v. 24. Job 18. v. 15. Psal. 11. v. 6.

גָּרָב m. Psora, prurigo, scabies maligna *intus*, *&* *foris sicca*: porrigo. Levit. 21. v. 20. & c. 22. v. 22. Deuter. 28. v. 25. *insanabilis dicitur*. גָּרָב *juxta R. Salomò est ulcus extrinsecus humidum*, חֶרֶס *intrinsecus*, *&* *foris siccum*.

גרד *Hithpahel* הִתְגָּרֵד Scabere, scalpere se: abradere seipsum. Job 2. v. 8. *Alibi in sacris literis non invenitur*.

גֵּרָה *Pihel* Provocare, concitare, excitare, exstimulare, rixari, miscere, excitare lites, litigare, contendere, confligere, prælium gerere. Prov. 15. v. 18. & c. 29. v. 22. *Hithpahel* הִתְגָּרָה commoveri, concitari, liti admiscere se, confligere. Deut. 2. v. 24. 2. Reg. 14. v. 10.

תִּגְרָה f. Provocatio, conflictus, mixtio: bellum, contentio, lis. *Constr.* תִּגְרַת Psal. 39. v. 11. *quibusdam* vis, violentia, fortitudo.

גרז *Niphal* נִגְרַז Succidi, excidi, abscindi. Psal. 31. v. 23. *Septuaginta* projici.

גַּרְזֶן m. Securis, bipennis. Deut. 20. v. 19. Isa. 10. v. 15.

גְּרִזִים m. *Plur.* Gerizim, *montis excelsi nomen duo habentis cacumina*, *quorum alterum vocatur* הַר גְּרִזִים mons Gerizim, *fontibus*, *&* *hortis amœnus*, *in quo data fuit benedictio Israelitis*; *alterum* הַר עֵיבָל mons Ebal, *saxis*, *&* *lapidibus plenus*, *in quo data fuit maledictio*. Deut. cap. 27.

רגל גּוֹרָל m. Sors, *&* *res*, *quæ sorte obvenit*: nota, calculus. Esth. 4. v. 7. Jos. 18. v. 10. *Constr.* גּוֹרַל Jos. 18. v. 11. hæreditas. Jud. 1. v. 3. Psal. 125. v. 3. officium, ministerium, munus. 1. Paral. 24. v. 5. divinatio. Esth. 3. v. 7. *Cum affixo* גּוֹרָלְךָ sortem tuam. Prov. 1. v. 14. גּוֹרָלִי sortem meam. Psal. 16. v. 5. *Plur. secundum formam fœm.* גּוֹרָלוֹת sortes. Levit. 16. v. 8.

גֶּרֶם m. Os, ossis: ossa, artus, grumus. Prov. 17. v. 22. fastigium: similitudo *D. Hieronymo*. 2. Reg. 9. v. 13. *lapis*, *cujus indicio horæ cognoscuntur*. Isa. 38. v. 8. חֲמֹר גֶּרֶם asinus ossium, *sc. fortissimus*, *quasi osseus ad portandum magnum onus*. Gen. 49. v. 14. *Plur.* גְּרָמִים ossa. *Cum affixo* גְּרָמָיו ossa ejus. Job 40. v. 13.

גָּרַם Comminuere, conterere, confringere ossa, exossare. *R. David* rapere. Soph. 3. v. 3.

v. 3. Ezech. 23. v. 24. *Pihel* גֵּרֵם rodere, conterere. Num. 24. v. 8. confringere. Ezech. 23. v. 34. *D. Hieronymus* devorare *transfert*.

גֹּרֶן f. Area: horreum. Ruth 3. v. 15. Jud. 6. v. 30. *Cum affixo* וְגָרְנְךָ & ad aream tuam. Job 39. v. 12. *Plur.* גְּרָנוֹת areæ. 1. Sam. 23. v. 1.

גָּרַם Frangi, contundi, comminui, atteri; excuti. *Septuaginta* concupiscere. Psal. 119. v. 20. *Hiphil* הִגְרִים comminuere, frangere, confringere. Thren. 3. v. 16.

גָּרַע Minuere, diminuere, imminuere, detrahere, subtrahere, adimere, succidere diminuendo: deficere. *Construitur cum Accusativo, & præpositione* מִן. Exod. 5. v. 19. Deut. 4. v. 2. prohibere. Job 15. v. 4. radere. Jerem. 48. v. 37. auferre. Ezech. 16. v. 27. *Niphal* נִגְרַע diminui, subtrahi. Exod. 5 v. 11. Num. 9. v. 7. *Pihel* גֵּרַע, & גָּרַע, minuere, subtrahere, reprimere. Job 36. v. 27.

מִגְרָעוֹת f. *Plur.* Contractiones, diminutiones, imminutiones, subtractiones. 1. Reg. 6. v. 6. loca muri diminuti: *interstitia in pariete facta ad sustentanda capita trabium, cum pars muri inferior magis prominebat, & latior erat, ut illi firmius trabes, & laquearia incumberent. D. Hieronymus vertit* trabes.

גָּרַף Convolvere, evolvere, everrere, auferre: spargere, dispergere: trahere. Jud. 5. v. 21.

אֶגְרֹף m. Pugnus, *quasi manus convoluta*: gleba. Exod. 21. v. 18. Isa. 58. v. 4.

מֶגְרָפָה f. Gleba, frustum terræ. *Plur.* מֶגְרָפֹת. *Cum affixo* Computruerunt grana sub מֶגְרְפֹתֵיהֶם glebis suis. *D. Hieronymus* computruerunt jumenta in stercore suo. Joel. 1. v. 17.

גָּרַר Concidere, excidere, serrare, secare, dissecare: ruminare: *aliis* trahere. Prov. 21. v. 7. Lev. 11. v. 7. *Pihel* גֵּרֵר serra secare. 1. Reg. 7. v. 9. *Hithpahel* הִתְגּוֹרֵר hospitari, habitare: succidere. Jerem. 30. v. 23. Hos. 7. v. 14.

גֵּרָה f. Rumen, ruminatio, cibus ruminis. Levit. 11. v. 7. Deut. 14. v. 8. gera, obolus, *quorum viginti conficiebant siclum*. Exod. 30. v. 13. Num. 3. v. 47.

גָּרוֹן m. Guttur, *quia illo trahitur, & retrahitur spiritus*: collum. Isa. 58. v. 1. *Cum affixo* גְּרוֹנְךָ guttur tuum. Jerem. 2. v. 24.

אֲגוֹרָה f. Nummus, nummulus. *Constr.* אֲגוֹרַת 1. Sam. 2. v. 36.

גַּרְגַּר m. Granum, bacca. *Plur.* גַּרְגְּרִים baccæ. Isa. 17. v. 6.

גַּרְגְּרָה, גַּרְגֶּרֶת f. Faux, fistula gutturis. *Plur.* גַּרְגְּרוֹת guttura, collum. *Cum affixo* גַּרְגְּרֹתֶיךָ collo tuo. Prov. 3. v. 3. & c. 6. v. 21.

מְגֵרָה f. Serra: traha. 1. Reg. 7. v. 9. 2. Sam. 12. v. 31. *Ex hoc loco colligitur, serram olim inter suppliciorum genera fuisse, sicuti* 1. Paral. 20. *de quo genere supplicii D. Paulus*

in

in epistola ad Hebræos mentionem facit, cum inquit, nonnullos dissectos fuisse. Hoc supplicio tradunt, Isaiam quoque Prophetam affectum mortuum esse. Quare pictores vulgo cum serra illum depingunt. Plur. מְגֵרוֹת serræ. 1. Paral. 20. v. 3.

גָּרַשׁ Expellere, depellere, ejicere, abigere, secludere, abdicare, dispellere, repellere, eliminare, explodere, exterminare, exturbare, propellere, proturbare, rejicere, repudiare. Exod. 34. v. 11. Levit. 21. v. 14. *Niphal* נִגְרַשׁ ejici, expelli. Jon. 2. v. 5. impelli, commoveri, fluctuare. Isa. 51. v. 21. fervere. Isa. 57. v. 20. *Pihel* גֵּרֵשׁ expellere, ejicere. Gen. 21. v. 10. Jud. 11. v. 7. *Puhal* גֹּרַשׁ expelli. Exod. 12. v. 39. Job 30. v. 5.

גְּרוּשׁוֹת f. *Plur.* Angariæ, tributa; confinia. *Cum affixo* גְּרֻשֹׁתֵיכֶם tributa vestra. Ezech. 8. v. 9.

גֶּרֶשׁ m. Expulsio, ejectio; confractio; expulsum, ejectum, extrusum: fructus, *qui germinat virtute Lunæ, quasi ipsum foras ejicientis, & protrudentis.* Deut. 33. v. 14.

מִגְרָשׁ m. Expulsio, ejectio, villa extra urbem, suburbium, suburbanum prædium. Ezech. 45. v. 2. *Constr.* מִגְרַשׁ Levit. 25. v. 34. *Cum affixo* מִגְרָשָׁהּ suburbium ejus. Ezech. 36. v. 5. *Plur.* מִגְרָשִׁים. *Constr.* מִגְרְשֵׁי suburbana. Num. 35. v. 5. *Cum affixo* מִגְרְשֵׁיהֶם suburbana eorum. Jos. 14. v. 4. 2. Paral. 11. v. 14.

מִגְרָשׁוֹת f. *Plur.* Suburbia, loca suburbana. Ezech. 27. v. 28. ejectiones, fluctus propulsi, *vel* jactati. *Alii* classes *exponunt, quæ in mare propelluntur; alii* pomœria.

גֶּשֶׁם m. Imber, pluvia: *pluvia fortis, & vehemens, ut* nimbus. Gen. 7. v. 12. מָטָר *quamlibet pluviam significat;* זֶרֶם *quamlibet inundationem, & profusionem. Plur.* גְּשָׁמִים imbres. Esdræ 10. v. 9. & 13. *Constr.* גִּשְׁמֵי Ezech. 34. v. 26. *Cum affixo* גִּשְׁמֵיכֶם pluvias vestras. Levit. 26. v. 4. גִּשְׁמֵיהֶם pluvias eorum. Psal. 105. v. 32.

גֹּשֶׁם m. Idem. *Cum affixo* גָּשְׁמָהּ pluvia ejus. Ezech. 22. v. 24.

הִגְשִׁים *Hiphil* Pluviam demittere, suscitare. Jer. 14. v. 22.

גִּשֵּׁשׁ *Pihel* Palpare, contrectare, attrectare, manu tentare. Isa. 59. v. 10. *Alibi in sacris literis non invenies.*

גַּת גתת f. Torcular. Jud. 6. v. 11. Thren. 1. v. 5. *Plur.* גִּתּוֹת torcularia. Nehem. 13. v. 15. *Item urbs Palæstinæ, a qua David psalmum octavum inscripsit.* 1. Sam. 17. v. 4.

גִּתִּי m. Gittæus, *homo, & civis de Gath.* Jos. 13. v. 3. *Plur.* גִּתִּים 2. Sam. 15. v. 18.

גִּתִּית f. *Instrumentum musicum in urbe Gath inventum, quod quibusdam* cithara, *aliis* organum. Psal. 8. v. 1. *Non una de significatione vocis* גִּתִּית *est autorum sententia. Alii enim aiunt, fuisse instrumentum musicum ex Gath Philisthæorum civitate allatum, aut ibi*

inventum; sicuti dicitur instrumentum Lesbium, Phrygium, Lydium, saltatio Macedonica; alii volunt, a Davide hunc Psalmum compositum fuisse, cum esset in torcularibus Philisthæorum; alii existimant, occasione Goliæ, qui erat ex Gath, a Davide victi Psalmum hunc fuisse decantatum; alii putant, fuisse instrumentum musicum torcularis figuram referens; alii denique arbitrantur, illa voce indicari vindemiam, pro qua ad agendas Deo gratias mense Septembris, aut festo Scenopœiæ Psalmus hic recitaretur. Torcularium enim tempus Israelitis erat valde celebre, sicuti festa Lenæa Græcis. Illo enim Psalmo beneficia commemorantur, quæ Deus Israelitis contulit.

INCIPIENTIA

A ד

ד *In numeris valet quatuor, semperque est litera radicalis. Differt figura a litera ר, quia habet angulum rectum.*

דָּאַב Dolere, mæstum esse, tabescere, sollicitum, anxium esse, infirmari, curis angi, debilitari, discruciari, languere, mærere, pigere. Psal. 88. v. 10. Jerem. 31. v. 24. *Hiphil* הֶאֱדִיב *per transpositionem literarum*, dolorem afferre, mæstum, infirmum reddere, cruciare. 1. Sam. 2. v. 33. וּמְדִיבוֹת & dolore afficientes, *abjecta media radicali*; *pro* מַדְאִיבוֹת. Levit. 26. v. 16. *Anomalum* לַאֲדִיב ad cruciandum. 1. Sam. 2. 23. *per metathesin primæ, & secundæ radicalis, pro* לַדְאִיב, *vel potius* לְהַדְאִיב.

דְּאָבָה f. Dolor, mæror, mæstitia, tristitia. Job 41. v. 13. *D. Hieronymo* egestas.

דַּאֲבוֹן m. Idem. Deut. 28. v. 65.

דָּאַג Pavere, timere, metuere, dolere, discruciari, sollicitum, anxium esse, anxie timere: angere. Jer. 38. v. 19. 1. Sam. 10. v. 3. *Part.* דֹּאֵג sollicitus, anxius, timens. Jerem. 18. v. 39.

דְּאָגָה f. Pavor, dolor, timor, metus, cura; sollicitudo, ægritudo, angor, tristitia, anxietas. Jos. 22. v. 24. Ezech. 12. v. 18.

דָּאג m. Piscis. Neh. 13. v. 16.

דּוֹאֵג m. *Nomen proprium*, Doeg Idumæus. 1. Sam. 21. v. 7.

דָּאָה Volare, volitare cum pernicitate, *quod aquilæ proprium, & avibus rapacibus*. Deut. 28. v. 49. Psal. 18. v. 11. Jer. 49. v. 11.

דָּאָה f. Milvus: vultur, *a nimio volatu sic appellatus*. Levit. 11. v. 14. *aliis* Ixon,

ut

ut & D. Hieronymo; quæ avis est e genere vulturum, alba, sed minor vulture.

דֹּב m. Fluxus, stercus, excrementum. 2. Reg. 6. v. 25.

דִּבְיוֹנִים m. *Plur.* Stercus columbinum. 2. Reg. 6. v. 25. *Columbarum stercore, lignis deficientibus, ignem accendebant obsessi, ut loco citato innuitur.*

דֹּבֶא m. Sermo: robur, fortitudo. *Cum affixo* דָּבְאֶךָ fortitudo tua. Deut. 33. v. 25. *D. Hieronymus* senectus tua.

דָּבַב Loqui, mussitare, detrahere, infamem reddere, referre aliorum mala, *interdum quæ vera sunt, nonnunquam falsa: aliis* exhalare, fumare. Cant. 7. v. 9. *D. Hieronymo* ruminare.

דִּבָּה f. Infamia, fama mala, detractio, oblocutio, contumelia: eructatio, effutitio, locutio. Num. 13. v. 33. Prov. 10. v. 18. *Constr.* דִּבַּת Psal. 31. v. 14. *Cum affixo* אֶת־דִּבָּתָם infamiam eorum. Gen. 37. v. 2.

דּוֹב, *vel* **דֹּב** c. Ursus, ursa. *Hoc nomen urso nonnulli inditum volunt vel a murmure, vel a sævitia, & truculentia, propter quam male audit, & infamis est.* Amos 5. v. 19 Hos. 13. v. 8. *Plur.* דֻּבִּים ursi. Isa. 59. v. 11. 2. Reg. 2. v. 25.

דבל דְּבֵלָה f. Palatha, massa caricarum, massa ficuum siccarum, *quæ simul compressæ, collectæque unum corpus efficiunt.* 1. Sam. 30. v. 12. *Constr.* דְּבֶלֶת 2. Reg. 20. v. 7. *Plur.* דְּבֵלִים *secundum formam masc.* palathæ, massæ caricarum. 1. Sam. 25. v. 18. 1. Par. 12. v. 41.

דָּבַק Hærere, adhærere, cohærere, comprehendere, sectando assequi, persequi, coire, conjungi, conglutinari, fixum, compactum esse. *Construitur cum præpositione* ל, ב, עִם, אַחֲרֵי, אֶל, *communiter cum* ב; *interdum cum affixo per ellipsim præpositionis.* Num. 36. v. 7. Jer. 42. v. 16. *Puhal* דֻּבַּק conjungi. Job 38. v. 38. *Hiphil* הִדְבִּיק agglutinare, conglutinare, conjungere, hærere facere: apprehendere, persequi, assequi. Deut. 28. v. 21. Jud. 18. v. 22.

דָּבֵק m. Adhærens, conjunctus. Prov. 18. v. 24. *Fœm.* דְּבֵקָה 2. Paral. 3. v. 12.

דֶּבֶק m. Conjunctio, junctura, commissura, ferrumen, glutinum. Isa. 41. v. 7. *Plur.* דְּבָקִים conjunctiones, juncturæ. 2. Paral. 18. v. 33. 1. Reg. 22. v. 34.

דָּבַר Loqui, eloqui, fari, dicere. *Construitur cum præpositione* ל, אֶל, עַל, ב, אֵת. Gen. 16. v. 13. Num. 27. v. 7. *Nonnulli autem id discriminis inter* דָּבַר *seu* דִּבֵּר, *&* אָמַר *intercedere volunt, quod* אָמַר *semper alteri jungitur,* דִּבֵּר *non item. Inquiunt enim* דִּבֵּר *importare facultatem loquendi, quæ natura homini inest. Dicitur enim homo vivens* מְדַבֵּר loquitur; *at non dicitur, homo vivens* אֹמֵר dicit, *nisi addas, cui dicat.*

Quam-

Quamvis autem aliquando non exprimatur is, ad quem sermo refertur; facile tamen subintelligitur; ut Gen. 12. v. 13. אִמְרִי־נָא dic quæso, *quod soror mea es tu: subintelligitur enim* לְשׁוֹאֲלִים אוֹתָךְ interrogantibus te. *Præterea* דִּבֵּר *non usurpatur de sermonis expertibus, neque per translationem, & figurate; sicuti adhibetur* אָמַר dixit, סִפֵּר narravit, *&* הִגִּיד nuntiavit. *Denique differunt in constructione:* אָמַר *enim conjungitur solum cum* אֶל, *vel* ל; *at* דִּבֵּר *etiam cum* ב, *&* אֵת, *quod non competit* אָמַר, *nisi in significatione cogitandi, vel cum ei additur* לֵב cor. *Niphal* נִדְבַּר assidue, prolixe, frequenter loqui, *vel* prædicare, dictitare: obloqui, detrahere, colloqui. Malach. 3. v. 16. Ezech. 33. v. 30. דֹּבֵר גְּדֹלוֹת grandiloquus, magniloquus. *Pihel* דִּבֵּר dicere, edicere, enuntiare, concionari, loqui, alloqui, colloqui, eloqui, proloqui: *conjunctum cum* אֶל *significat* alloqui, *cum* עִם colloqui, *cum* עַל obloqui. Gen. 8. v. 15. Zach. 10. v. 2. perdere. Psal. 2. v. 5. 2. Paral. 22. v. 10. *pro quo legitur in eadem Historia* תְּאַבֵּד 2. Reg. 11. v. 1. דִּבֵּר קָשׁוֹת minari, comminari. *Hiphil* הִדְבִּיר ducere, adducere, subigere, gubernare, in ordinem redigere. Psal. 47. v. 4. assuefacere. Psal. 18. v. 47. perdere. Psal. 47. v. 4. *Hithpahel Participium* מִדַּבֵּר loquens. Num. 7. v. 89. *pro* מִתְדַּבֵּר *per usitatam syncopam.*

דָּבָר m. Verbum, sermo, loquela, res, materia, caussa, acta, negotium: doctrina, consilium, mandatum: aliquid, quidquam. Esth. 7. v. 8. Psal. 64. v. 4. *Constr.* דְּבַר 1. Reg. 10. v. 25. Jer. 1. v. 4. עַל דְּבַר propter negotium, propter, caussa, ratione. Psal. 79. v. 9. בִּדְבַר suasu, instinctu, consilio, hortatu, jussu, mandato. דְּבָרְיךָ verbum tuum, *octies scribitur cum* י *redundante.* Jud. 13. v. 17. *Cum affixo* דְּבָרוֹ verbum suum. Psal. 147. v. 18. *Plur.* דְּבָרִים verba; gesta, acta. Psal. 19. v. 4. Prov. 10. v. 19. אִישׁ דְּבָרִים eloquens. Exod. 4. v. 10. *constr.* דִּבְרֵי Esth. 9. v. 30. דִּבְרֵי הַיָּמִים annales, chronica. *Cum affixo* בִּדְבָרָיו in verbis ejus. Psal. 106. v. 12. דְּבָרֶךָ verba tua. Gen. 30. v. 34. *cum hoc affixo tredecim reperiuntur scripta sine* י *in numero Plurali.*

דִּבֵּר m. Verbum, sermo. Jer. 5. v. 13.

דֶּבֶר m. Pestis, pestilentia, clades, mors. Exod. 5. v. 3. Deut. 28. v. 21. *Plur. cum affixo* דְּבָרֶיךָ pestes tuæ. Hos. 13. v. 14.

דֹּבֶר m. Ductus, modus, caula, ovile: *ita dictum ovile, quia oves semper in illud ducuntur.* Mich. 2. v. 12. הַדָּבְרוֹ caulæ suæ, *alii* caularum, *alii* cubilis, *alii* inductu suo, *vel* more, *vel* consuetudine, *sicut illud* Isa. 5. v. 17.

דְּבִיר m. Adytum, *pars templi interior,* oraculum, sanctum sanctorum. Psal. 28. v. 2. 1. Reg. 6. v. 19. & 23. *quandoque* י *deficit. Est & nomen proprium urbis, & Regis.* Jos. 10. v. 3.

דִּבְרָה f. Ductus, ratio, caussa, negotium, eloquium, sermo. Job 5. v. 8. consuetudo,

do, mos, ordo, ritus. Psal. 110. v. 4. *forma constructa semper cum præpositione* עַל *reperitur*, עַל־דִּבְרַת secundum rationem, pro ratione, propter. Eccles. 3. v. 18. *Cum affixo* דִּבְרָתִי caussa mea. Job 5. v. 8.

דַּבָּרָה f. Verbum, sermo. *Plur. cum affixo* מִדַּבְּרוֹתֶיךָ e verbis tuis. Deut. 33. v. 3.

דִּבֵּר m. Idem. Jerem. 5. v. 13. Hos. 1. v. 2.

דֹּבְרוֹת f. *Plur.* Rates, *sic appellatæ, quod in mare ducantur*. 1. Reg. 5. v. 9.

דְּבוֹרָה f. Apis. Isa. 7. v. 18. *nomen proprium nutricis Rachel*. Gen. 38. v. 8. *nomen proprium Prophetissæ*. Jud. 4. v. 24. *Plur.* דְּבֹרִים apes. Deut. 1. v. 14. Jud. 14. v. 8.

מִדְבָּר m. Desertum, eremus, solitudo, rus, locus vastus, & incultus. Num. 33. v. 8. verbum, colloquium, eloquium, locutio, sermo. Cant. 4. v. 3. *Constr.* מִדְבַּר Gen. 21. v. 14. *Cum affixo* מִדְבָּרָהּ desertum ejus. Isa. 51. v. 3.

דְּבַשׁ m. Mel: nectar. Deut. 8. v. 8. Isa. 7. v. 15. palma, dactylus. 2. Paral. 31. v. 5. 2. Reg. 18. v. 32. *Cum affixo* דִּבְשִׁי mel meum. Cant. 5. v. 1. *Usurpatur* דְּבַשׁ *etiam de qualibet dulcedine fluente. R. David* דְּבַשׁ 2. Paralip. 31. v. 5. *explicat* dactylos; *de melle enim locum citatum nullo modo ait posse intelligi, cum mellis primitiæ Deo non offerrentur*.

דַּבֶּשֶׁת f. Gibbus: *de camelis tantum usurpatur, quod oneribus læsi melle sanari soleant*. Isa. 30. v. 6. *Est etiam nomen proprium urbis*. Jos. 19. v. 11.

דָּגָה Augeri, crescere, multiplicari, fœcundari piscium more. Gen. 48. v. 16.

דָּג m. Piscis. Jon. 2. v. 10. *Plur.* דָּגִים pisces. Job 40. v. 26. *Constr.* דְּגֵי Habac. 1. v. 14. *Fœm.* דָּגָה. Exod. 7. v. 20. *Constr.* דְּגַת Ezech. 29. v. 4. *Cum affixo* דְּגָתָם piscis eorum. Isa. 50. v. 2.

דֶּגֶל m. Vexillum, trophæum, signum militare. Num. 2. v. 3. *Cum affixo* דִּגְלוֹ vexillum ejus. Cant. 2. v. 4. *Plur. cum affixo* דִּגְלֵיהֶם vexilla eorum. Num. 2. v. 31.

דָּגַל Vexillum erigere, *aut* ferre: ducere choros, magnificare. Cant. 5. v. 10. Psal. 20. v. 6. *Pahul* דָּגוּל vexillo insignitus; *quibusdam* electus, *ut & D. Hieronymo*; *aliis* signifer. *Niphal Participium Plur. fœm.* נִדְגָּלוֹת vexillatæ copiæ; copiæ vexillis insignitæ; castra cum vexillis. Cant. 6. v. 3.

דָּגָן m. Frumentum, *postquam excussum, & ventilatum est*: *sub hoc nomine comprehenditur triticum, hordeum, & aliæ frumenti species*: siligo. Num. 18. v. 12. Hos. 9. v. 1. *Constr.* דְּגַן Psal. 78. v. 24. *Cum affixo* דְּגָנִי triticum meum. Hos. 2. v. 9.

דָּגוֹן m. Dagon, *Deus frumenti, & aratri inventor, qualem Deam Cererem finxerunt Poetæ*. Jud. 16. v. 22. 1. Sam. 5. v. 1.

דָּגַר Colligere, congregare, acervare: fovere, incubare ovis, *sicut explicat D. Hieronymus*. Jer. 17. v. 11. Isa. 34. v. 15.

דַּד m. Uber, mamma, mammilla: *usurpatum reperitur tantummodo in numero Plurali constr.* דַּדֵּי mammæ. Ezech. 23. v. 3. & 8. Prov. 5. v. 19. *Cum affixo* דַּדַּיִךְ ubera tua. Ezech. 23. v. 21.

דדה *Hithpahel* הִדַּדָּה Vagari, migrare, incedere, deambulare, gradi sensim, leniter ambulare. Isa. 38. v. 15. tacere. Psal. 42. v. 5. *Futurum* אֶדַּדֶּה sensim progrediar: *D. Hieronymus* recogitabo. Isa. 38. v. 15. *cum syncopa literæ formativæ Hithpahel* ת *pro* אֶתְדַּדֶּה: *sic* אֶדַּמֶּה Isa. 14. v. 14. æquabo me, *pro* אֶתְדַּמֶּה.

דהב מַדְהֵבָה f. Exactrix auri, opulenta, plena auri, aurea, aurifica, inaurata, auri cupida: pensio aurea: *quibusdam* tributum aureum. Isa. 14. v. 4. *quemadmodum D. Hieronymo*.

דהם *Niphal* נִדְהַם Defatigari, terreri, stupescere, attonitum esse. Jer. 14. v. 9. *Partic.* נִדְהָם attonitus, turbatus; *aliis* dormiens; *aliis* vagus, *sicut D. Hieronymo*; *aliis* defessus.

דָּהַר Calcare terram propter vehementem incessum, strepere, subsultare, plaudere. *De equis tantum usurpatur, qui citato cursu terram calcant*. Nah. 3. v. 2. *aliis* fremere, *quemadmodum D. Hieronymo*.

דַּהֲרוֹת f. *Plur.* Strepitus, calcationes, percussiones pedum equi ad terram, plausus. Jud. 5. v. 22. *D. Hieronymus* fugientibus impetu, & per præceps ruentibus fortissimis hostium.

תִּדְהָר m. Sapinus, tæda, arbor resinam ferens: *species quædam cedri*; ulmus; laurus: *arbor fortasse ita dicta a fremitu, quem edit ventis agitata*. Isa. 41. v. 19. & c. 60. v. 13. *D. Hieronymo* ulmus.

דוג Piscari. Jerem. 16. v. 16. *Anomalum* וְדִיגוּם & piscabuntur eos, *cum aphæresi* ה *characteristici pro* וְהִדִּיגוּם: *quidam sumunt pro Præterito Pihel, pro* דִּיְּגוּם.

דָּג m. Piscis. Jon. 2. v. 1. *Semel cum epenthesi* א דָּאג. Neh. 13. v. 16. *Plur.* דָּגִים pisces. Job 40. v. 26. *Constr.* דְּגֵי. Gen. 9. v. 2. *Fœm.* דָּגָה Deut. 4. v. 18. *Constr.* דְּגַת Ezech. 29. v. 4.

דַּיָּג m. Piscator. *Plur.* דַּיָּגִים piscatores. Isa. 19. v. 8.

דַּוָּג m. Idem. *Plur.* דַּוָּגִים piscatores. Jer. 16. v. 16. Ezech. 47. v. 10.

דּוּגָה f. Piscatio. Amos 4. v. 2.

דּוֹד m. Dilectus, amicus: *per synecdochen* patruus, patruelis. 1. Sam. 14. v. 50. *Cum affixo* דּוֹדְךָ dilectus tuus. Cant. 6. v. 1. *Plur.* דּוֹדִים dilecti. Cant. 5. v. 1. *substantive* amores. Prov. 7. v. 18. *Cum affixo* דּוֹדֶיךָ amores tui. *D. Hieronymus* ubera tua. Cant. 1. v. 2.

דֹּדָה f. Amita, matertera, ſoror patris, *vel* patruelis uxor. *Cum affixo* דֹּדָתוֹ amita ſua. Exod. 20. v. 20.

דּוּד m. Calathus, caniſtrum, ſporta. Jer. 24. v. 2. lebes, caldarium. 1. Sam 2. v. 14. pelvis, labellum. *Septuaginta* cophinus. Pſal. 81. v. 7. olla, ahenum. Job 41. v. 11. *Plur.* דּוּדִים cophini. 2. Reg. 10. v. 7. *Conſtruct. cum epentheſi* א דּוּדָאֵי ſportæ, calathi. Job 24. v. 1. Jer. 24. v. 1.

דּוּדָאִים m. *Plur.* Mandragoræ: *genus herbæ ſoporiferæ, quæ eſt inſtar maſculi*. Gen. 30. v. 14. *quidam* flores amabiles *exponunt*: *odor illis adſcribitur*. Cant. 7. v. 13. *Conſtr.* דּוּדָאֵי Gen. 30. v. 14. & 16. *Judæi* violas *interpretantur*.

דוה Infirmum eſſe, ægrotare, ægritudine affici, mærere, triſtem eſſe, languere.

דָּוֶה m. Languidus, mæſtus, infirmus. Thr. 5. v. 17. *Fœm.* דָּוָה mærore confecta, infirma, ægrota, languida, menſtruata. Thren. 1. v. 13. Levit. 15. v. 33. & c. 20. v. 18. Iſa. 30. v. 22. *aliis* immunditia menſtruatæ, menſtruum, *id eſt*, pannus menſtruatæ. *Ideo autem ex R. David menſtruum appellatur infirmitas, quia mulier non poteſt videre ſanguinem, quin capite, membriſque ingraveſcentibus langueſcat.*

דַּוָּי m. Languidus, mæſtus, infirmus, ægrotus. Iſa. 1. v. 5. Thren. 1. v. 22. *D. Hieronymo* mærens.

דְּוַי m. Languor, infirmitas, ægritudo. Pſal. 41. v. 4. *Plur. conſtr.* דְּוֵי languores. Job 6. v. 7.

דְּוֹת f. Idem. *Cum affixo* דְּוֹתָהּ languoris ejus. Levit. 12. v. 2.

מַדְוֶה m. Idem. *Conſtr.* מַדְוֵה Deut. 28. v. 60. *Plur. conſtr.* מַדְוֵי infirmitates. Deut. 7. v. 15. veſtes. *Cum affixo* אֶת־מַדְוֵיהֶם veſtes eorum. 2. Samuel. 10. v. 4. *Aliis* veſtes lugubres, *quæ ad ſignificandum dolorem induebantur; aliis* femoralia, *ita dicta a fluxu ſordium, & excrementorum*.

דוח *Hiphil* הֵדִיחַ Impellere, propellere, expellere, diſpellere, fugare. Deut. 13. v. 11. 2. Par. 4. v. 6. *metaphorice* abluere, abſtergere. Jer. 51. v. 34. Iſa. 4. v. 4. *quia lavando ſordes abjiciuntur, & propelluntur*.

דוך Tundere, contundere. Num. 11. v. 8.

דּוּכִיפַת f. Gallus ſylveſtris: *quidam* attagen *exponunt*. Levit. 11. v. 19.

דַּךְ m. Pauper; *quaſi contuſus*. *Vide in* דכך.

מְדֹכָה f. Tudicula, mortarium; *quia in eo res contunduntur*. Num. 11. v. 8.

דום Silere, tacere, obmuteſcere, quieſcere: ſuccidere, excidere. Iſa. 23. v. 2. Job 30. v. 27. *quibuſdam eſt nomen proprium regionis*. Iſa. 21. v. 11. *Anoma-*

lum

lum דּוּמִיָּה silens. Psal. 6. v. 2. *duplex est anomalia, prima* י *pro* ו; *secunda* ה *radicale mutatum est in* י *pro* דּוּמָה. *Pihel* דּוֹמֵם silere facere, sedare, quietum reddere, compescere. Psal. 131. v. 2.

דֳּם m. Quies, requies. *Cum affixo* בִּדְמֶךָ in quiete tua. Ezech. 19. v. 10.

דּוּמָה f. Silentium, taciturnitas: sepulcrum: locus excisionis, infernus. Psal. 94. v. 17. & 115. v. 17. perditio, caligo, res perdita, regnum impietatis. Isa. 21. v. 11. *est & nomen proprium regionis*. Jos. 15. v. 51.

דּוּמָם m. Silens, tacitus. Isa. 47. v. 5. Thren. 3. v. 26. silentium, excisio. Habac. 2. v. 19.

דּוּן Judicare, litigare, contendere, discutere, disceptare, judicium exercere, caussam agere, jus dicere. Gen. 15. v. 13. Jerem. 5. v. 29. & c. 22. v. 16. permanere. Genes. 6. v. 3. *Si lubet, ad sententiam loci citati intelligendam lege octavam ex meis Quæstionibus editis typis Seminarii Patavini anno 1725. Anomalum* דָּנַנִּי judicavit me. Gen. 30. v. 5. *cum Daghes, pro* דָּנַנִי. *Niphal* נָדוֹן se judicare: certare, contendere. 2. Sam. 19. v. 9. *Hiphil* הָדִין judicare, caussam dicere, &c. *ut in Kal. In Infinitivo, & Imperativo communiter deficit* ה *characteristicum*. Isa. 3. v. 13. Job 35. v. 14.

דַּיָּן m. Judex, arbiter. Psal. 68. v. 6. 1. Sam. 24. v. 16.

דִּין m. Judicium, arbitrium, lis, contentio, caussa, actio, sententia judicata. Deut. 17. v. 8. Job 35. v. 14. בֵּית דִּין prætorium. *Cum affixo* דִּינֵךְ caussa tua. Psal. 9. v. 5.

דּוֹן m. Idem. Job 19. v. 29.

מָדוֹן m. Lis, discordia, rixa, certamen, contentio. Jer. 15. v. 10. reprehensio. Psal. 80. v. 7. *Plur.* מְדָנִים rixæ, contentiones. Prov. 6. v. 19. *&* מִדְוָנִים Prov. 27. v. 15. *&* מִדְיָנִים Prov. 18. v. 18. *Constr.* מִדְיְנֵי Prov. 19. v. 13.

מְדִינָה f. Provincia, regio, urbs, metropolis; *sic dicta, quia aliis urbibus jus dicit*. Esth. 1. v. 22. Dan. 11. v. 24. *Plur.* מְדִינוֹת provinciæ. Esth. 2. v. 18. & c. 9. v. 12.

דּוּץ Gaudere, lætari, exultare, exilire, tripudiare, gestire lætitia. Job 41. v. 13. *Alibi non invenitur*.

דּוּר Habitare, peregrinari, durabilem esse, ætatem vivere, ætatem transigere. Psal. 84. v. 11. Isa. 38. v. 12. componere struem, incendere rogum. Ezech. 24. v. 5. *aliis* ordinare, construere, componere.

דּוֹר *vel* דֹּר m. Ætas, seculum, ævum, progenies, generatio, peregrinatio, habitatio, tempus vitæ, *quo homo peregrinatur in mundo*. Exod. 1. v. 6. Jud. 2. v. 10. *Cum affixo* דּוֹרִי generatio mea. Isa. 38. v. 12. *Plur.* דּוֹרִים ætates. Isa. 51. v. 8. *Fœm.* דּוֹרוֹת Gen. 9. v. 12. *Cum affixo* בְּדֹרֹתָיו in generationibus suis. Gen. 6. v. 9.

דּוּר m. Pyra, rogus, strues, combustio magna. Ezech. 24. v. 5. pila, globus. Isa. 22. v. 18.

מְדוּרָה f. Pyra, rogus, incendium: *ita dicitur pyra a ſerie lignorum, & ordine, quo diſponuntur*. Ezech. 24. v. 9. *Cum affixo* מְדֻרָתָהּ pyra ejus. Iſa. 30. v. 33.

דּוּשׁ Triturare, calcare, conculcare, frumentum excutere. Hoſ. 10. v. 11. Joel. 8. v. 7. *Anomalum* אָדוּשׁ triturare. Iſa. 28. v. 28. *cum protheſi literæ* א *pro* דּוּשׁ. *Niphal* נָדוּשׁ Iſa. 25. v. 10. *Infinitivus* הִדּוּשׁ triturari. Iſa. 25. v. 10. *unicum eſt cum SureK loco Cholem*.

דַּיִשׁ m. Excuſſio, tritura. Levit. 26. v. 5.

דִּישׁ m. Trituratio. *Cum affixo* בְּדִישׁוֹ in trituratione ſua. Deut. 25. v. 4.

מְדוּשָׁה & מְדֻשָׁה f. Idem. Levit. 26. v. 5. *Cum affixo* מְדֻשָׁתִי tritura mea. Iſa. 25. v. 10.

דִּישׁוֹן m. Pygargus, *caprea quædam ſylveſtris, damis non abſimilis;* unicornis *juxta Targum*. Deut. 14. v. 5.

דָּחָה Expellere, pellere, propellere, compellere, depellere, impellere, detrudere, extrudere, excludere. Pſal. 35. v. 5. & 118. v. 13. *Niphal* נִדְחָה impelli. Prov. 14. v. 32. Jer. 23. v. 12. *Puhal* דֹּחָה impelli. Pſal. 36. v. 13.

דְּחִי m. Impulſio ad lapſum, expulſio, lapſus, impetus. Pſal. 56. v. 14. & 116. v. 8.

מִדְחֶה m. Impulſio, lapſus, ruina. Prov. 26. v. 28.

דֹּחַן m. Milium, *frumenti genus notiſſimum*. Ezech. 4. v. 9.

דָּחַף Impellere, expellere, compellere. Eſth. 3. v. 15. & c. 8. v. 14. *Niphal* נִדְחַף impelli, compelli, feſtinare, accelerare. Eſth. 6. v. 12. 2. Paral. 26. v. 20.

מַדְחֵפוֹת f. *Plur.* Impulſiones, compulſiones, expulſiones, præcipitia. Pſal. 140. v. 12.

דָּחַק Arctare, premere, opprimere, coarctare, affligere, urgere, compellere, ad anguſtias redigere. Jud. 2. v. 18. coarctare. Joel. 2. v. 8.

דַּי m. Sufficientia, ſufficiens, ſatis. Malach. 3. v. 10. Eſth. 1. v. 18. 2. Paral. 30. v. 3. tempus. 1. Reg. 14. v. 28. *Conſtr.* דֵּי Prov. 27. v. 26. Iſa. 40. v. 16. *Eſt etiam* דֵּי *plerunque ſyllabica adjectio; unde* כְּדֵי ſicut. Jud. 6. v. 5. מִדֵּי חֹדֶשׁ de menſe. Iſa. 66. v. 23. *Cum affixo* דַּיָּם quod opus eſt eis. Jerem. 49. v. 9.

שַׁדַּי m. Omnipotens. *Juxta nonnullos Deus ita dictus, quod rebus omnibus abundet, & unus omnibus omnium creaturarum defectibus ſufficiat*. Gen. 17. v. 1.

דַּיָּה f. Milvus. Deut. 14. v. 13. *Plur.* דַּיּוֹת milvi. Iſa. 34. v. 15. *aliis* vultures.

דְּיוֹ m. Atramentum. Jerem. 36. v. 18.

דָּיֵק m. Munitio, propugnaculum, vallum, aries, machina, antemurale, tormentum bellicum, turris lignea, *quam ædificabant obſidentes capiendæ urbis cauſſa, ita dicta a murorum comminutione, quaſi a Verbo* דָּקַק comminuere. 2. Reg. 25. v. 1. E-

zech.

zech. 4. v. 2. & c. 17. v. 17. Jer. 52. v. 4.

דכא *Niphal* נִדְכָּא Contundi, conteri, frangi. Iſa. 57. v. 15. *Pihel* דִּכָּא frangere, atterere, conterere, contundere. Job 6. v. 9. *Puhal* דֻּכָּא conteri, frangi. Job 22. v. 9. Jerem. 44. v. 10. *Ex Hithpahel* וַיִּדַּכְּאוּ & conterentur, *pro* וַיִּתְדַּכְּאוּ Job 5. v. 4. *&* וְיִדַּכָּאוּ & conterentur, *pro* וְיִתְדַּכָּאוּ. Job 34. v. 25.

דַּכָּא m. Contuſus, attritus, contritus, fractus. Iſa. 57. v. 15. Pſal. 90. v. 3. attritio, contritio. Deut. 23. v. 2. *Plur. conſtr.* דַּכְּאֵי contuſi, contriti. Pſal. 34. v. 19.

דכה Atterere ſe, conterere ſe, contritum ſe oſtendere, ſe humiliare. Pſal. 10. v. 10. *Niphal* נִדְכָּה conteri, frangi. Pſal. 38. v. 9. & 51. v. 19. *Pihel* דִּכָּה atterere, conterere. Pſal. 44. v. 20. & 51. v. 50.

דֳּכִי m. Contuſio, contritio. *Cum affixo* דָּכְיָם contritionem ſuam. *Septuaginta* fluctus ſuos, *ita a conterendo vocatos*. Pſal. 93. v. 3.

דכך דַּךְ Attritus, tenuis, pauper, egenus, inops. Pſal. 9. v. 10. *Plur. cum affixo* דַּכָּיו Prov. 26. v. 28.

דכף דּוּכִיפַת Upupa; gallus, gallina ſylveſtris, gallus montanus: attagen. Levit. 11. v. 19. Deut. 14. v. 18. *Volunt nonnulli, gallum ſylveſtrem ita appellatum a duplici criſta, quia* דוּ *apud Rabbinos ſignificat* duas, *&* כַּפּוֹת criſtas.

דלג Subſilire, diſſilire, inſilire, ſaltare, inſultare, tranſilire. Soph. 1. v. 9. *D. Hieronymus* arroganter ingredi. *Pihel* דִּלֵּג idem. 2. Sam. 22. v. 30. Cant. 2. v. 8.

דלה Elevare, exaltare, evehere, tollere, efferre, haurire. Exod. 2. v. 16. & 19. exhaurire. Prov. 20. v. 5. *Pihel* דִּלָּה haurire, extrahere. Pſal. 30. v. 2. *Anomalum* דַּלְיוּ tollite. Prov. 26. v. 7. ה *in* י *commutatum eſt pro* דַּלּוּ.

דַּל m. Elatio, elatum. Pſal. 141. v. 3.

דְּלִי m. Situla, urna, hauſtorium, *vas, quo hauritur aqua*. Iſa. 40. v. 15. *Dual.* דְּלָיִם. *Cum affixo* מִדָּלְיָו e ſitulis ejus. Num. 24. v. 8.

דָּלִיּוֹת f. *Plur.* Propagines, palmites, rami, fructeta. *Cum affixo* וְדָלִיּוֹתָיו & palmites ſuos. Ezech. 17. v. 7. דָּלִיּוֹתָיו fructeta ejus. Jerem. 11. v. 16.

דלח Turbare, conturbare: *de aquis tantum uſurpatur*. Ezech. 32. v. 2. & 13. *Alibi non invenies*.

דלל Exhauriri, attenuari, conſumi, ægrotare, areſcere: elevari, pauperem evadere; macreſcere. Pſal. 79. v. 8. Iſa. 38. v. 14. *Niphal* נָדַל attenuari, macrum evadere. Jud. 6. v. 6. Iſa. 17. v. 4.

דַּל m. Pauper, infirmus, miſer, macilentus, macer, debilis, ægrotus, tenuis, attenuatus, ſtrigoſus, exhauſtus, *ſc. viribus, vel facultatibus*. Jud. 6. v. 15. Amos 5. v. 11.

oſtium:

ostium: coma. Cant. 7. v. 5. *Plur.* דַּלִּים pauperes. Prov. 29. v. 7 Job 31. v. 16. *Fam.* דַּלּוֹת tenues. Gen. 41. v. 19.

דַּלָּה f. Tenuitas, macies, exhaustio, paupertas, calamitas; infirmitas, morbus, ægritudo; peniculamentum, peniculi, *quos textores in extrema tela relinquunt.* Isa. 38. v. 12. Jerem. 40. v. 7. *Constr.* דַּלַּת 2. Reg. 24. v. 14. Jerem. 40. v. 7. vitta, coma, cincinni, *ita dicti a tenuitate pilorum.* Cant. 7. v. 5. *Plur.* דַּלּוֹת paupertates. Jerem. 52. v. 16.

דָּלַף Stillare, perstillare, guttatim fluere. Job 16. v. 20. Eccles. 10. v. 18.

דֶּלֶף m. Stilla, stillatio, stillicidium. Prov. 19. v. 13. & c. 27. v. 15.

דָּלַק Accendere, succendere: ardere, exardere, accendi: sequi, persequi, insectari, *& regit Accusativum vel simpliciter, vel cum præpositione* אַחֲרֵי. Gen. 31. v. 36. Psal. 10. v. 2. Thren. 4. v. 19. *Hiphil* הִדְלִיק accendere, incendere. Ezech. 24. v. 10. Isa. 5. v. 11.

דַּלֶּקֶת f. Inflammatio, infirmitas, febris *ardens, & exurens præ nimio calore.* Deut. 28. v. 22.

דֶּלֶת f. Ostium, janua, porta, fores. Deut. 15. v. 16. Prov. 26. v. 14. *metaphorice* folium, charta, pagina libri. 2. Reg. 6. v. 32. Isa. 26. v. 20. *& cum defectu* דֶּלֶת Psal. 141. v. 3. *ubi labia vocantur ostium, ut* Job 41. v. 6. *Cum affixo* בְּדַלְתּוֹ in ostio ejus. 2. Reg. 12. v. 9. *Dual.* דְּלָתַיִם fores, valvæ. Deut. 3. v. 5. Job 38. v. 8. *Constr.* דַּלְתֵי Jud. 11. v. 31. *Cum affixo* דְּלָתֶיהָ portas ejus. Jos. 6. v. 26. *Plur.* דְּלָתוֹת Neh. 7. v. 13. *Constr.* דַּלְתוֹת Jud. 16. v. 3. 2. Reg. 18. v. 16. *Cum affixo* דַּלְתוֹתָיו ostia ejus. 2. Paral. 3. v. 7.

דָּם m. Sanguis, cruor, reatus sanguinis, pœna, punitio. Prov. 1. v. 11. pretium, æstimatio. *Constr.* דַּם Exod. 24. v. 8. Deut. 32. v. 14. *Cum affixo* דִּמְכֶם sanguinem vestrum. Gen. 9. v. 5. Ezech. 22. v. 4. *Plur.* דָּמִים sanguines. Mich. 7. v. 2. Psal. 5. v. 7. cædes, homicidium, mors; scelus. Hos. 4. v. 2. *Constr.* דְּמֵי Gen. 4. v. 10. Isa. 4. v. 4. *Cum affixo* דָּמָיו sanguines ejus. Zach. 9. v. 7. אֶת־דָּמֶיהָ sanguines ejus. Isa. 26. v. 21.

דָּמָה Similem esse, assimilari. Ezech. 31. v. 8. Psal. 102. v. 7. *Semel transitive,* assimilare. Jer. 6. v. 2. silere. Thren. 3. v. 17. Psal. 35. v. 15. *metaphorice* desistere, quiescere, cessare. Thr. 3. v. 49. Jer. 14. v. 17. compescere. Hos. 4. v. 5. *Partic.* דֹּמֶה conformis, similis, consimilis, compar, parilis, indifferens. לֹא דֹמֶה absimilis, dissimilis. *Niphal* נִדְמָה similem fieri. Ezech. 32. v. 2. exscindi, succidi. Hos. 10. v. 15. Isa. 6. v. 5. quiescere, obmutescere. Jerem. 8. v. 14. *Pihel* דִּמָּה assimilare, effigiem formare, æquiparare, exæquare, conformare, comparare, cogitare, imaginari, proponere sibi. Num. 33. v. 45. Esth. 4. v. 13. 2. Sam. 21. v. 5. Isa. 14. v.

24. Cant. 1. v. 9. Psal. 48. v. 10. *Hithpahel* אֲדַמֶּה assimilabo me. Isa. 14. v. 14. *per syncopam pro* אֶתְדַּמֶּה.

דְּמִי m. Rescissio, excisio: silentium, taciturnitas, quies, cessatio. *D. Hieronymus* dimidium. Isa. 38. v. 10. בִּדְמִי tacite. Isa. 38. v. 10.

דֳּמִי m. Silentium. Isa. 62. v. 6. & 7. Psal. 83. v. 2.

דּוּמִיָּה f. Silentium. Psal. 22. v. 3.

דִּמְיוֹן m. Similitudo. *Cum affixo* דִּמְיֹנוֹ similitudo ejus. Psal. 17. v. 12.

דְּמוּת f. Effigies, similitudo, exemplar, imago. Isa. 13. v. 4. *Cum affixo* כִּדְמוּתֵנוּ secundum similitudinem nostram. Gen. 1. v. 26.

דְּמִי m. Idem. *Cum affixo* בְּדָמְךָ in similitudine tui. Ezech. 19. v. 10.

דָּמַם Silere, tacere, conticere: *metaphorice* quiescere, acquiescere, subsistere, expectare. Jos. 10. v. 12. Jerem. 47. v. 6. *Niphal* נָדַם idem. Exod. 19. v. 16. Thr. 3. v. 10. exscindi, succidi, deficere. Jerem. 25. v. 37. & c. 49. v. 26. *Pihel* דּוֹמֵם compescere. Psal. 131. v. 4. *Hiphil* הֵדִים silere facere, compescere. Jerem. 8. v. 14.

דְּמָמָה f. Silentium, quies, taciturnitas. 1. Reg. 19. v. 12. Psal. 107. v. 29. & Job 4. v. 16. *adjective* tacita, submissa.

דמן דֹּמֶן m. Stercus, fimus, sterquilinium. Jer. 9. v. 22. 2. Reg. 9. v. 37.

מַדְמֵנָה f. Stercorationis locus, sterquilinium. Isa. 25. v. 10. *Est & nomen proprium loci*. Isa. 10. v. 31. *appellatur etiam* מַדְמֵן *civitas Moabitarum, a multitudine fimi*.

דָּמַע Lacrymari, lacrymas effundere, flere, plorare. Jerem. 13. v. 17.

דֶּמַע f. Lacryma: *metaphorice* liquor: oleum. *Cum affixo* וְדִמְעֲךָ & lacrymam tuam, *hoc est*, oleum tuum, *vel* vinum tuum, *ita appellatum, quia defluit a torculari, sicut lacrymæ guttatim ab oculis*. *D. Hieronymus vertit* primitias tuas. Exod. 22. v. 29. *Plur.* דְּמָעוֹת lacrymæ. Deut. 18. v. 4.

דִּמְעָה f. Lacryma. Thr. 2. v. 18. Jer. 9. v. 18. *Constr.* דִּמְעַת Eccl. 4. v. 1. *Cum affixo* דִּמְעָתִי lacrymam meam. Psal. 56. v. 9. *Plur.* דְּמָעוֹת lacrymæ. Psal. 80. v. 6. Thren. 2. v. 11.

דְּמֶשֶׁק m. Angulus, latus. Amos 3. v. 12. *D. Hieronymus* Damascum *exponit*. *Volunt autem quidam, urbem Damascum ita fuisse appellatam a* דָּם *sanguine, &* שַׂק *sacco, ut sonet saccum sanguinis, sc. rubri vini. Etenim & a vini copia Poetæ finxerunt, illic Bacchum in sacco habitare*.

דּוֹנַג m. Cera. Psal. 22. v. 15. & 68. v. 3. Mich. 1. v. 4.

דָּעַךְ Extingui, deficere, consumi: *de igne proprie usurpatur*. Job 18. v. 5. Prov. 20. v. 20. & c. 23. v. 9. conteri. Isa. 43. v. 17. *Niphal* נִדְעַךְ extingui, *h. e.* diffluere, deficere, *de aquis usurpatum*. Job 6. v. 17. *Puhal* דֹּעֲכוּ extincti sunt. Psal. 118. v. 12. *D. Hieronymus, & Septuaginta* exarserunt.

דפה דֳּפִי m. Infamia, probrum, scelus, vitium, convitium, opprobrium, calumnia, vituperium, offensio, scandalum, macula. Psal. 50. v. 20. *differt a* מוּם, *quia* מוּם *ad corpus refertur*, דֳּפִי *vero ad animum*.

דָּפַק Pulsare, percutere, impellere, impetum facere. Gen. 33. v. 13. Cant. 5. v. 2. *Hithpahel* הִתְדַּפֵּק pulsare cum impetu. Jud. 19. v. 22.

דָּקַק Contundere, obtundere, conterere, attenuare, comminuere. Isa. 28. v. 29. & c. 41. v. 15. comminui. Exod. 32. v. 20. Deut. 9. v. 21. *Hiphil* הֵדַק conterere, comminuere. Exod. 30. v. 36. Mich. 4. v. 13.

דַּק m. Subtilis, exilis, extenuatus, macer, macilentus, minutus, tenuis, gracilis: minutum, res minuta: gracilitas, subtilitas. Levit. 21. v. 20. Isa. 29. v. 5. *Fœm.* דַּקָּה Levit. 16. v. 12. 1. Reg. 19. v. 13. *Plur.* דַּקּוֹת tenues. Gen. 41. v. 3. & 4.

דֹּק m. Conopeum, aulæum, cortina, tela. Isa. 40. v. 22. *membrana tenuissima, qua tegitur oculus: sic vocatur etiam qui habet panniculum, vel pelliculam in oculo*: lippus. Levit. 21. v. 19.

דָּקַר Transfigere, configere, pungere, vulnerare, compungere, confodere, perfodere, transfodere. Num. 25. v. 8. Jud. 9. v. 54. *Niphal* נִדְקַר perfodi. Isa. 13. v. 15. *Pihel* דִּקֵּר transfodere, transfigere. Jer. 37. v. 9. & c. 51. v. 4. Thren. 4. v. 9.

מַדְקֵרָה f. Transfossio, transfixio. *Plur. constr.* מַדְקְרוֹת perfossiones gladii. Prov. 12. v. 28.

דַּר m. Parius lapis, parium marmor, marmor candidum. Esth. 1. v. 6.

דרא דֵּרָאוֹן m. Contemptus, reprobatio, opprobrium, diritas, immanitas, execratio dira: fastidium, nausea, abominatio, fœtor, *qui oritur ob vermium grassationem*. *D. Hieronymus vertit* usque ad satietatem visionis. Isa. 66. v. 24. *Constr.* דִּרְאוֹן Dan. 12 v. 2. *ubi* לְדִרְאוֹן *explicatur a D. Hieronymo* ut videant semper.

דרב דָּרְבָן m. Stimulus, calcar, aculeus, acus. 1. Sam. 13. v. 12. *Plur. cum Cholem in medio* דָּרְבֹנוֹת aculei. Eccles. 12. v. 11. *proprie est ferrum ligno, quod dicitur* מַלְמַד, *inditum*.

דרג מַדְרֵגָה f. Gradus, gradatio præceps, præcipitium, *gradus in cochleis, quo scanditur in arces altas*; maceria *D. Hieronymo*. Cant. 2. v. 14. *Plur.* מַדְרֵגוֹת præ-

præcipitia, gradus: munitiones. Ezech. 38. v. 20. *D. Hieronymus* sepes *transfert; quamvis in commentariis asserit significare* munitiones.

דָּרַךְ Calcare, conculcare. Amos 9. v. 3. Mich. 6. v. 15. incedere, procedere, pergere, tendere, pervenire, iter agere: assuescere. Deut. 1. v. 26. Isa. 59. v. 8. oriri. Numer. 24. v. 17. viam facere. Habac. 3. v. 15. *Ad arcum relatum*, tendere, intendere. Thren. 2. v. 4. *Pahul* דָּרוּךְ intentus. *Hiphil* הִדְרִיךְ ambulare, incedere: assuefacere. Prov. 4. v. 11. incedere facere, deducere. Habac. 3. v. 19. Jud. 20. v. 43. triturare. Jerem. 51. v. 32.

דֶּרֶךְ c. Via, iter, semita, callis, ambulatio, itio, intervallum: mos, ratio, consuetudo, usus, modus, caussa, institutum; ritus, cultus, religio, doctrina, dogma. Gen. 42. v. 38. Psal. 2. v. 12. *Cum affixo* דַּרְכּוֹ viam suam. Job 17. v. 9. *Dual.* דְּרָכַיִם. Prov. 28. v. 6. *Plur.* דְּרָכִים viæ. Deut. 28. v. 7. *Constr.* דַּרְכֵי Thren. 1. v. 4. *Cum affixo* אֶת־דְּרָכֶיךָ vias tuas. Deut. 28. v. 29.

מִדְרָךְ m. Calcatio, vestigium, itio. *Constr.* מִדְרַךְ Deut. 2. v. 5.

דַּרְכְּמוֹן m. Drachma: *hoc nomen videtur sumptum a Græco* δραχμή. *Plur.* דַּרְכְּמוֹנִים. drachmæ. Esdræ 2. v. 69. Nehem. 7. v. 70. & 71.

דרם דָּרוֹם m. Meridies, auster, plaga meridionalis. Deut. 33. v. 23. Job 37. v. 16.

דְּרוֹר m. Libertas: indulgentia, remissio. Exod. 30. v. 23. Jerem. 34. v. 8. hirundo, *quia libere nidificat in hominum ædibus:* passer, avis. Psal. 84. v. 4. Prov. 26. v. 2.

דַּרְדַּר m. Carduus, sentis, tribulus. Gen. 3. v. 18. Hos. 19. v. 8.

דָּרַשׁ Quærere, conquirere, inquirere, perquirere, indagare, vestigare; interrogare, curare, requirere, consulere, sciscitari, percontari. *Construitur cum Accusativo, & variis præpositionibus, ut* עַל, אֶל, ב, ל. Deut. 11. v. 12. Mich. 6. v. 8. *Reperitur constructum etiam cum* מֵעַל, & אַחַר, *ut* Isa. 34. Job 39. *cum* מ, *vel* מֵאֵת 2. Paral. 18; *ubi habet significationem* consulendi, sciscitandi oraculum. *Infinitivus anomalus* לִדְרְיוֹשׁ ad quærendum, *cum* י *epenthetico, pro* לִדְרוֹשׁ. Esdr. 10. v. 16. *Illud* Psal. 111. דְּרוּשִׁים *exponitur* parata, inventa, obvia. *Niphal* נִדְרַשׁ requiri, consuli. Gen. 42. v. 22. Ezech. 14. v. 3. & c. 36. v. 37.

מִדְרָשׁ m. Commentarius, historia, annales: liber, volumen. *Constr.* מִדְרַשׁ 2. Paral. 13. v. 22. & c. 24. v. 27. *Apud Rabbinos* schola *vocatur* בֵּית הַמִּדְרָשׁ.

דָּשָׁא Herbascere, pullulare, producere herbam tenellam, emittere gramen, herba refertum esse. Joel. 2. v. 22. *Hiphil* הִדְשִׁיא germinare, herbam

N pro-

proferre. Gen. 1. v. 11.

דֶּשֶׁא m. Herba tenera, herbula, germen. Gen. 1. v. 11. & 12. Deut. 32. v. 2.

דָּשָׁה f. Herbilis, *qui herbis pascitur*: *aliis* triturans. Jerem. 50. v. 11.

דָּשֵׁן Saginari, pinguescere, pinguefieri. Deut. 31. v. 20. *Pihel* דִּשֵּׁן pinguefacere, deliciis afficere. Psal. 23. v. 5. Prov. 15. v. 30. decinerare, a cineribus purgare, cineres removere, in cineres redigere. Exod. 27. v. 3. Num. 4. v. 13. Psal. 20. v. 4. *Puhal* דֻּשַּׁן deliciis affici. Prov. 13. v. 4. Isa. 34. v. 7. *Ex Hophal, & Hithpahel compositum* הֻדַּשְׁנָה pinguescit. Isa. 34. v. 6. *cum syncopa literæ* ת *formativæ Hithpahel, & Kibbutz ex Hophal ascito, pro* הִתְדַּשְּׁנָה.

דָּשֵׁן m. Pinguis, opimus, opiparus, uber, crassus, felix: delicatus. Isa. 30. v. 23. *Plur.* דְּשֵׁנִים pingues. Psal. 92. v. 15. *Constr.* דִּשְׁנֵי Psal. 22. v. 30.

דֶּשֶׁן m. Pinguedo, felicitas, deliciæ, delicium. Job 36. v. 16. Isa. 55. v. 2. cinis. Levit. 1. v. 16. & c. 4. v. 12. 1. Reg. 13. v. 3. *Cum affixo* דִּשְׁנִי pinguedinem meam, *alii* delicias meas. Jud. 9. v. 9.

דָּת f. Lex, statutum, edictum, constitutio, diploma, jus, decretum, mandatum. Deut. 33. v. 2. Esth. 1. v. 13. & c. 2. v. 12. *Cum affixo* דָּתוֹ lex ejus. Esth. 4. v. 11. *Plur. constr.* דָּתֵי Esth. 1. v. 19. Esdr. 9. v. 1. *Cum affixo* וְדָתֵיהֶם & leges eorum. Esth. 3. v. 8.

INCIPIENTIA
A ה

ה Desumtum ex הוא *præfigitur nominibus , & pronominibus , & modo est demonstrativum , ut Græce* ὁ , ἡ , τό , *articulus omnibus casibus communis , vocaturque* ה הַיְדִיעָה , He demonstrativum ; *modo relativum , ut Græce* ὅς , ἥ , ὅ ; *plerunque emphasim denotat , & adjectivis junctum superlativum efficit , ut* הַגָּדוֹל maximus. Gen. 10. v. 21. *sæpe est pleonasticum*. Deut. 8. v. 3. *exclamativum , sc. vocativum*. Num. 5. v. 15. *interrogativum*. 2. Sam. 3. v. 33. *particula admirandi*. Levit. 10. v. 19. *Constituit nonnullas Conjugationes, ut Hiphil, Hophal, & Hithpahel . Inservit in fine formando generi fœminino , ut a* טוֹב , *adjecto* ה, *fit fœmininum* טוֹבָה : *excipe nomina numeralia, quibus a fine si addas* ה, *erunt generis masculini . Adjicitur sæpe per paragogen Infinitivo, Imperativo, & Futuro. Nonnunquam in fine positum denotat motum ad locum, ut* קֵדְמָה ad Orientem. Genes. 28. v. 14. *Interdum gerit vicem* ו, *ut* Genes. 9. v. 2. in medio אָהֳלֹה tabernaculi sui, *pro* אָהֳלוֹ : *interdum* א, *ut* הוֹצִיא educam, *pro* אוֹצִיא. Ezech. 11. v. 7. הוֹשִׁיעַ servabo. 2. Sam. 3. v. 18.

הֵא En, ecce. Gen. 47. v. 23. Ezech. 16. v. 43.

הֶאָח Evohe, euge. Psal. 3. v. 21.

הֶבֶל m. Vanitas, res vana, nihilum, flatus. Job 7. v. 16. Prov. 31. v. 27. idolum. Jerem. 2. v. 5. *alia forma* אֶבֶל, *cujus constructum* אֵבֶל. *Item* הֶבֶל Abel, *filius Adam*. Gen. 4. v. 2. *Fortasse primus hominum Parens hoc nomine* הֶבֶל *alterum ex filiis suis nuncupavit , ut ex eo constaret , vitam hominum esse vanitatem . Cum affixo*

הֶבְלוֹ vanitatis suæ. Eccl. 6. v. 12. & אֶבְלִי vanitatis meæ. c. 7. v. 17. *Plur.* הֲבָלִים vanitates. Jer. 10. v. 8. Eccl. 1. v. 2. *aliis* dæmones. Deut. 32. v. 21. *Constr.* הַבְלֵי vanitates. Jon. 2. v. 8. idola. Jerem. 8. v. 19. & c. 42. v. 22. *Cum affixo* בְּהַבְלֵיהֶם in vanitatibus suis. Deut. 32. v. 21.

הָבַל Evanescere, vanum fieri. Psal. 62. v. 11. Job 27. v. 12. *Hiphil* הֶהְבִיל vanum, irritum reddere, fallere. Jerem. 23. v. 16.

הבן הָבְנִים m. *Plur.* Hebenum lignum: *aliis* bestiæ, *quarum cornibus, vel ossibus utebantur: aliis* pavones. Ezech. 27. v. 15. *D. Hieronymus vertit* dentes eburneos, & hebeninos.

הבר Observare, contemplari, speculari. *Part.* הֹבֵר m. astrologus, contemplator astrorum, augur. *Plur. constr.* הֹבְרֵי augures, astrologi. Isa. 47. v. 13.

הגה Effari, loqui, eloqui, meditari, commentari, garrire, mussitare. Prov. 8. v. 7. Psal. 1. v. 2. & 38. v. 13. auferre, amovere, removere. Prov. 25. v. 4. Isa. 27. v. 8. *de columbis usurpatum significat* gemere. Isa. 38. v. 14. *de leonibus* rugire. Isa. 31. v. 4. *Infinitivus* וְהֹגוֹ & meditari. Isa. 59. v. 13. *habet Cholem ab initio loco Kametz, pro* הָגוֹ; *cui simile ibidem* הֹרוֹ concipere. *Puhal* הֹגָה amoveri, removeri, *pro* הֻגָּה 2. Sam. 20. v. 13. *Daghes præter necessitatem ejecto; nec audiendi sunt R. Juda, & R. Jona, qui volunt esse ex Hiphil* יָגָה. *Hiphil* הֶהְגָּה stridere, loqui, meditari, garrire, mussitare. Isa. 8. v. 19. *Hoc Verbum cum usurpatur de avibus, & aliis animalibus ratione carentibus, significat* rugire, garrire &c.

הֶגֶה m. Sermo, loquela, eloquium, meditatio, gemitus, murmuratio, murmur: carmen. Job 37. v. 2. Psal. 90. v. 9.

הָגִיג m. Meditatio, sermo. *Cum affixo* הֲגִיגִי sermonem meum; *Septuaginta* clamorem meum: *D. Hieronymus* rugitum meum. Psal. 5. v. 2.

הָגוּת f. Idem. Psal. 94. v. 4.

הִגָּיוֹן m. Locutio, meditatio, sermo. Psal. 9. v. 17. *Hoc nomine solent communiter Hebræi* Logicam, & Dialecticam *appellare. Constr.* הֶגְיוֹן Psal. 19. v. 15.

הגן הֲגִינָה Recta, decens, idonea, conveniens, congrua, pulcra: directe, via recta: ante vestibulum separatum; *ita D. Hieronymus: alii* ante thalamum, seu suggestum Levitarum. Ezech. 42. v. 12. *Nicolaus Lyrensis ante clausuram* organizationis.

הדד הֵידָד. *Clamor calcantium in torcularibus, quo sibi invicem animos addunt, seque adhortantur, vox ovantium, diripientium, nautarum, aliorumve se invicem cohortantium*, celeusma, *vulgo* eh, eh. Isa. 16. v. 9. Jerem. 25. v. 30. *D. Hieronymus modo* vocem calcantium, *modo* celeusma *reddit*.

הֵד m. Clamor, rumor, strepitus, ovatio, echo: *aliis* gloria. Ezech. 7. v. 7. הֵד הֵדִים echo.

בֶּן־הֲדַד Benhadad, *nomen proprium*. 1. Reg. 15. v. 18. Amos 1. v. 4. *ex* בן, *&* הדד *nomine omnibus Damascenis Regibus, uti Ptolomæo Ægyptiacis, communi. Item Regum Edomiticorum nomen*. 1. Paral. 1. v. 50.

הָדָה Mittere, emittere, immittere, injicere, libere mittere, porrigere, extendere. Isa. 11. v. 8.

הֹדּוּ India, *nomen provinciæ*. Esth. 1. v. 1. & c. 8. v. 9. *Alibi in sacris literis non invenies*.

הָדַךְ Conterere, contundere, calcare, conculcare. Job 40. v. 7.

הדם הֲדֹם m. Scabellum, scamnum, subsellium. Thren. 2. v. 1. Isa. 66. v. 1.

הֲדַס m. Myrtus, *arbor baccas saporis præcipui producens, ex quibus fit vinum, quod Myrtidanum vocant*. Neh. 8. v. 15. Isa. 55. v. 13. *Plur.* הֲדַסִּים myrti, myrteta. Zach. 1. v. 8.

הָדַף Deturbare, depellere, propellere, profligare, impellere, expellere, propulsare. Num. 35. v. 22. Jos. 23. v. 5. Isa. 22. v. 19. subvertere. Isa. 46. v. 15. impingere. Ezech. 34. v. 21.

הָדַר Honorem præstare, exhibere, honestare, revereri, venerari, decorare, ornare, honorare. Exod. 23. v. 3. Levit. 19. v. 15. & 32. Isa. 63. v. 1. *Niphal* נֶהְדַּר honorari, decorari: *D. Hieronymus vertit* erubescere. Thren. 5. v. 12. *Part.* נֶהְדָּר decens. *Hithpahel* הִתְהַדֵּר ostendere se decorum, se ornare. Prov. 25. v. 6.

הָדָר m. Honor, decus, honestas, dignitas, majestas, gloria, ornatus, magnitudo, magnificentia, decor, pulcritudo, decentia. *Proprie de qualitate, & habitus ornatu usurpatur; quemadmodum* אַדִּיר *quantitatem, & excellentiam designat, &* אַבִּיר *ad vires corporis refertur*. Psal. 21. v. 6. & 145. v. 12. Isa. 53. v. 2. *adjective* decorus, pulcher, pulcherrimus. Levit. 23. v. 38. Isa. 5. v. 14. *ubi tamen potest esse substantivum*. *Constr.* הֲדַר Prov. 20. v. 29. *Cum affixo* בַּהֲדָרִי in decore meo. Mich. 2. v. 9.

הֶדֶר m. Idem. Dan. 11. v. 21. *Plur.* הֲדָרִים Psal. 119. v. 3. *Constr.* בְּהַדְרֵי־קֹדֶשׁ in pulcritudinibus sanctitatis; *Septuaginta* in splendoribus sanctorum; *D. Hieronymus pro* ר *legens* ר in montibus sanctis. Psal. 110. v. 3.

הֲדָרָה *vel* הֲדָרָה f. Idem. Prov. 14. v. 28. *Constr.* הַדְרַת Psal. 29. v. 2. atrium. Psal. 96. v. 9.

הֲדוּרִים m. *Plur.* Viæ tortuosæ: salebræ: *aliis* ornamenta, res excellentes. Isa. 45.

45. v. 2. *D. Hieronymus exponit* gloriosos terræ.

הָהּ *Interjectio dolentis*, heu, eheu, ah, væ. Ezech. 30. v. 2.

אֲהָהּ Idem. Jos. 7. v. 7.

הוֹ *Dolentis particula*, heu, væ: *item o vocandi*. Amos 5. v. 16.

הוּא *Pronomen masculinum*. Ipse, iste, hic, ille, is, idem. *Usurpatur etiam pro Verbo substantivo* הָיָה est. Gen. 2. v. 11. Levit. 24. v. 9. Psal. 9. v. 9. *Plur.* הֵם ipsi, isti, hi, illi. Psal. 95. v. 10. *cum* ה *paragogico* הֵמָּה isti. Gen. 6. v. 4. *Fœm.* הִיא illa, ipsa. Gen. 17. v. 2. *& cum* ו אִוא, *cum* ה *emphatico* הַהִיא. *Plur.* הֵן, הֵנָּה ipsæ. Exod. 1. v. 18. & 19. Jerem. 5. v. 17. Ruth 1. v. 13.

הוֹד m. Robur, potentia, virtus, fortitudo. Isa. 30. v. 30. Psal. 45. v. 4. decor, pulcritudo, honor, gloria; confessio, species, elegantia, dignitas, majestas, magnificentia, laus, reverentia. Job 37. v. 21. *Cum affixo* הודו decor ejus. Hos. 14. v. 7. הודה *pro* הודו Jerem. 22. v. 18.

הָוָה Esse. Gen. 26. v. 29. Eccles. 2. v. 22. Isa. 16. v. 4. *Est idem ac* הָיָה; *nisi quod apud Chaldæos* הָוָה *est magis usitatum*, הָיָה *apud Hebræos*. *Imperativus* הֱוֵא esto. Job 37. v. 6. ה *in* א *commutato ad formam Chaldaicam, pro* הֱוֵה.

יְהוָה *Nomen Dei proprium*: Dominus. Psal. 10. v. 16.

הֹוָה f. Ærumna, pravitas, infortunium, contritio, accidens malum, eventus malus: conturbatio, calamitas. Ezech. 7. v. 26. Isa. 47. v. 11. substantia. Psal. 52. v. 9. Job 6. v. 2.

הַוָּה f. Infortunium, calamitas, malum, pravitas. *Constr.* הַוַּת insidiæ. Prov. 10. v. 3. desiderium. Mich. 7. v. 3. *Cum affixo* בְּהַוָּתוֹ in pravitate sua; *Septuaginta* in vanitate sua; *D. Hieronymus* in insidiis suis. Psal. 52. v. 9. *Plur.* הַוּוֹת pravitates, contritiones. Prov. 19. v. 13. Job 6. v. 30.

הוֹי *Idem est ac* אוֹי Hei, heu, eheu, eho, væ. 1. Reg. 13. v. 31. o, heus, *vocandi adverbium*. Isa. 55. v. 1. Zach. 2. v. 10. הוֹ *interdum sine* י. Amos 5. v. 16.

הוּם Divexare, turbare, conturbare, timorem excire. Deut. 7. v. 23. *Niphal* נָהוֹם turbari, perstrepere, tumultuari, fremere, rugire. Prov. 5. v. 11. Isa. 5. v. 30. *Hiphil* הֵהִים tumultuari, fremere. Psal. 55. v. 3. Mich. 2. v. 12.

מְהוּמָה f. Vexatio, turbatio, conturbatio, consternatio, strepitus, tumultus, insania. Deut. 7. v. 23. & c. 28. v. 20. Prov. 15. v. 16. *Constr.* מְהוּמַת Zach. 14. v. 13. *Plur.* מְהוּמוֹת insaniæ. Amos 3. v. 9.

הון m. Substantia, opes, fortunæ, divitiæ, facultas, copia, lucrum, opulentia. Prov. 1. v. 13. & c. 24. v. 4. satis, sufficit: sufficientia, abundantia. Prov. 30. v. 16. לֹא אָמַר הוֹן insatiabilis. *Cum affixo* הונו substantiam suam. Prov. 3. v. 9. *Plur.* הונים. *Cum affixo* הוֹנַיִךְ divitiarum tuarum. Ezech. 27. v. 33.

הזה Dormire, stertere, somnolentum esse. Isa. 56. v. 10. *Participium Kal* הזים dormientes: *quibusdam* loquentes vana in somno, & ægritudinibus; *aliis* somniantes; *aliis* indulgentes voluptati; *aliis* tempori servientes; *aliis* delirantes. *D. Hieronymus pro* ה *legens* ח *vertit* videntes.

הִי Heu, væ. Ezech. 2. v. 10. *aliis* planctus, lamentum, lamentatio; *pro* נְהִי.

הִיא *Pronomen fœm.* Hæc, ipsa, ista, illa, ea. *Supplet etiam vices Verbi substantivi* est. *Interdum cum Vau* הִוא. Gen. 38. v. 1. & 20. Ezech. 2. v. 9. & c. 21. v. 17. *Plur.* הֵן hæ, ipsæ, istæ, illæ. *Cum* ה *utrinque* הֵהֵנָּה 1. Sam. 17. v. 28.

היה Esse, existere. Gen. 17. v. 14. Deut. 28. v. 46. הָיָה לוֹ habere: הָיָה שָׁם inter-esse. *Futurum* וְהָיִית & eris. 2. Sam. 14. v. 2. *cum Sceva in fine, quod rarissimum est in Verbis quiescentibus tertia* ה: *sic* עָשִׂית fecisti. Gen. 3. v. 13. *Item* יְהוּא erit. Eccles. 11. v. 3. *miræ est anomaliæ, cum* א *paragogico ab* הָוָה, *a quo est Futurum per apocopam* יְהוּ *pro* יְהֻוֶה. *Niphal* נִהְיָה fieri, effici, conteri, frangi: confici, deficere, languescere. Deut. 4. v. 32. Dan. 8. v. 27. 1. Reg. 1. v. 27. perturbari. Prov. 13. v. 18.

הֵיךְ *Idem ac* אֵיךְ Quomodo, siquidem, sicut, juxta, secundum. Dan. 10. v. 17. 1. Paral. 13. v. 12.

הים *Vel potius* הָמַם Frangere, conterere: confringere: tumultum facere, turbare. Deut. 7. v. 23. *In Niphal, & Hiphil* tumultuari facere, tumultuari. *Futurum Niphal* וַתֵּהֹם & tumultum fecit. 1. Sam. 4. v. 5. Ruth 1. v. 19. *Futurum Hiphil* וְאָהִימָה & tumultum faciam. *D. Hieronymus* humiliatus sum. Psal. 55. v. 3.

מְהוּמָה f. Contritio, turbatio, tumultus. Deut. 7. v. 23. *Constr.* מְהוּמַת pavor. 1. Sam. 5. v. 11. contritio. Zachar. 14. v. 13. *Plur.* מְהוּמוֹת contritiones. 2. Paral. 15. v. 5.

הין *Hiphil* הֵהִין Paratum esse, paratum se offerre, præsto esse, adesse, ultro, prompte velle, conari, intendere nervos, obfirmare se. Deut. 1. v. 41. *R. David explicat* velle.

הִין m. Hin, *mensura liquidorum continens* 12 *logos, logus autem sex ova, quæ sunt* 72 *ova*. Exod. 30. v. 24. Levit. 19. v. 36. Ezech. 4. v. 11.

הכל הֵיכָל m. Ædes, palatium, aula, atrium, regia, basilica, templum, fanum, delubrum. Neh. 6. v. 10. Ezech. 41. v. 15. *Constr.* הֵיכַל Dan. 1. v. 4. *Cum affixo*

הֵיכָלוֹ

הֵיכָלוֹ templi sui. Jerem. 51. v. 28. מֵהֵיכָלוֹ de templo suo. 2. Sam. 22. v. 7. *Plur. constr.* בְּהֵיכְלֵי in delubris. Isa. 13. v. 22. *Cum affixo* לְהֵיכְלֵיכֶם in templa vestra. Joel. 3. v. 5. *Fom.* הֵיכָלוֹת delubra. Hos. 8. v. 14. *Nonnulli, quia in hoc nomine* הֵיכָל *reperitur* י, *volunt illud derivari a radice* יָכֹל potuit, *quia in palatiis, & regiis domini, vel reges aliis prævalent, & dominantur. Hinc Tabernaculum fœderis, & Templum Salomonis hoc nomine* הֵיכָל *fuisse appellata, quia in illis tanquam in aula Deus hominibus majestatis suæ præsentiam, & potentiam peculiariter manifestabat.*

הכר Admirari, obstupescere, obfirmare se, audacem esse, insultare. Job 19. v. 3. *D. Hieronymo* erubescere.

הַכָּרָה f. Durities, obfirmatio, obduratio, temeritas. *Constr.* הַכָּרַת Isa. 3. v. 9.

הלא הָלְאָה Ultra, ulterius, deinceps, trans, hinc. Gen. 19. v. 8. & c. 35. v. 21. 1. Sam. 20. v. 22. *adverbium loci, & temporis.* Levit. 22. v. 2. *Hinc Verbum Niphal* Mich. 4. v. 7. וְהַנַּהֲלָאָה & ejectam ultra, elongatam, procul dissitam. *Quidam* & pinguem, & crassam, *quæ ambulat ante pecudes præ multitudine, sive copia pinguedinis suæ. D. Hieronymus exponit* & eam, quæ laboraverat: *videtur legisse* וְהַנִּלְאָה.

הלך Ambulare, ire, gradi, digredi, discurrere, meare, pergere, venire, procedere, incedere; dare operam, vacare: *metaphorice* conversari: *cum* אֶל *constructum* adire, accedere; *cum* מִן abire, abscedere, excedere, transire; *cum* לִפְנֵי præcedere; *cum* אַחַר sequi. 1. Sam. 7. v. 16. Psal. 1. v. 1. *cum* עִם comitari. הֶהָלְכוּא qui iverunt: *ubi* ה *ponitur pro* אֲשֶׁר, & א *otiatur*. Jos. 10. v. 24. הָלַךְ אַחַר retrogredi. *Niphal* נֶהֱלַךְ ambulare, abire, evanescere. Exod. 9. v. 23. Psal. 73. v. 9. *Pihel* הִלֵּךְ deducere, cogere ad eundum. Job 24. v. 10. discurrere, ire. Eccl. 4. v. 15. Thren. 5. v. 18. *Hiphil Participium Plur.* מַהְלְכִים Zach. 3. v. 7. *accelerandæ pronuntiationis gratia cum Sceva ad formam Chaldaicam loco ChireK; est enim pro* מַהֲלִיכִים*: huc refer* מַעְזְרִים 2. Paral. 28. v. 23. Jer. 29. v. 8. & מַחְצְצִרִים 2. Paral. 29. v. 28. *quod etiam cum* צ *redundante scribitur. Hithpahel* הִתְהַלֵּךְ obambulare, deambulare, peragrare, pergere, indesinenter ire: spatiari. Gen. 3. v. 9. 1. Sam. 2. v. 30. ministrare: munere suo fungi; versari, conversari. Psal. 20. v. 3. & 68. v. 22. Levit. 26. v. 12. הִתְהַלֵּךְ אֶת־הָאֱלֹהִים rebus divinis vacare. Gen. 5. v. 22.

הֵלִיךְ m. Pes, iter, ambulatio, incessus, vestigium. *Plur. cum affixo* הֲלִיכַי itinera mea; *D. Hieronymus* pedes meos. Job 29. v. 6.

הֲלִיכָה f. Via, iter, gressus, incessus. *Cum affixo* בַּהֲלִיכוֹתָם in itinere suo. *Potest etiam legi* בַּהֲלִיכוֹתָם in itineribus suis; *Masora tamen probat priorem lectionem asserens* ו *abundare*. Nah. 2. v. 5. *Plur.* הֲלִיכוֹת Habac. 3. v. 6. Job 6. v. 19. *Cum affixo*

הֲלִיכוֹתַיִךְ

הֲלִיכוֹתֶיךָ itinera tua. Psal. 68. v. 25.

הֵלֶךְ m. Ambulatio, itio, fluxus. 1. Sam. 14. v. 26. viator, ambulator. 2. Sam. 12 v. 4.

מַהֲלָךְ m. Via, iter, profectio, transitus, meatus. Ezech. 42. v. 4. Jon. 3. v. 3. ambulacrum, deambulatorium. Ezech. 42. v. 4. *Constr.* מַהֲלַךְ Jon. 3. v. 4. *Cum affixo* מַהֲלָכְךָ iter tuum. Neh. 2. v. 6. *Plur.* מַהֲלְכִים viæ, itinera, ambulandi loca. Zach. 3. v. 7.

תַּהֲלֻכוֹת f. *Plur.* Ambulationes, progressiones, progressus, processiones. Neh. 12. v. 3.

הָלַל Insanire: gloriari, superbire. Psal. 5. v. 6. *Pihel* הִלֵּל laudare, celebrare, decorare, laudibus extollere. Gen. 12. v. 15. Prov. 28. v. 4. *vel* הוֹלֵל in furorem vertere. Isa. 44. v. 25. conturbare. Eccles. 7. v. 8. insanire: dementare, insanum, fatuum reddere. Eccl. 2. v. 2. *ubi Pahul* מְהוֹלָל insanis, *D. Hieronymus* errorem *vertit*. *Puhal* הוּלַל, & הֻלַּל laudari, celebrari. Psal. 78. v. 63. Prov. 12. v. 8. *Part.* מְהֻלָּל laudabilis. *Hiphil* הֵהֵל splendere, resplendere, lucere, clarere: lucidum reddere. Job 31. v. 26. Isa. 13. v. 10. *Infinitivus* בְּהִלּוֹ cum illustraret ille. Job 29. v. 3. ה *characteristicum elisum est, pro* בְּהַהִלּוֹ. *Hithpahel* הִתְהַלֵּל se laudare, jactare, jactitare, gloriari. Jerem. 9. v. 24. Psal. 52. v. 3. *vel* הִתְהוֹלֵל insanire: se insanum præferre. 1. Sam. 21. v. 13. Prov. 25. v. 14. Jerem. 46. v. 9.

הוֹלְלִים m. *Plur.* Insani, insanientes, stulti, iniqui, gloriabundi, jactabundi. Psal. 5. v. 5. & 75. v. 5.

הוֹלֵלוֹת f. Fatuitas, stultitia, insania, amentia: jactatio, jactantia, gloriatio vana. Eccles. 2. v. 12. & c. 10. v. 13. *Miror, nonnullos* splendorem, *vel* gloriam *vertere*.

הוֹלֵלָה f. Idem. *Plur.* הוֹלֵלוֹת insaniæ. Eccles. 1. v. 17.

הַלְלוּיָהּ Hallelujah: *vox composita ex Imperativo Pihel* הַלְלוּ & *nomine divino* יָהּ, & *significat* laudate Dominum.

תָּהֳלָה f. Lux, lumen, splendor, gloriatio: *aliis* stultitia, insania, pravitas, stupor, pavor: *aliis* dedecus. Job 4. v. 18. *D. Hieronymus* pravitatem *exponit*.

הֵילֵל m. Stella matutina, lucifer. Isa. 14. v. 12.

הִלּוּל m. Laus, laudatio; laudabilis, carmen laudis. *Plur.* הִלּוּלִים lætitiæ, hilaritates, laudes. Levit. 19. v. 24. & fecerunt הִלּוּלִים laudes: *D. Hieronymus* factis cantantium choris. Jud. 9. v. 27.

תְּהִלָּה f. Laus, laudatio. Isa. 60. v. 18. *Constr.* תְּהִלַּת Jerem. 48. v. 2. *Cum affixo* תְּהִלָּתוֹ laus ejus. Isa. 42. v. 10. תְּהִלָּתֶךָ laudem tuam. Psal. 35. v. 28. *Plur.* תְּהִלּוֹת laudes. Isa. 63. v. 6. Psal. 78. v. 4.

מַהֲלָל m. Idem. *Cum affixo* לְפִי מַהֲלָלוֹ secundum laudem ejus. Prov. 27. v. 21. *aliis* laudans.

נַהֲלֹלִים

נְהֲלָלִים m. *Plur.* Viles arbores. Isa. 7. v. 19. *aliis* domus laudum, *sc.* laudabiles: *aliis* foramina, *sicut D. Hieronymo*.

הָלַם Obtundere, concutere, percutere, quatere, quassare, conquassare, frangere, conterere, contundere: contundi, obtundi. Jud 5. v. 22. & 26. Psal. 73. v. 10. *aliis* cadere. 1. Sam. 14. v. 16. trahere. Prov. 23. v. 35. הֲלוּמֵי יָיִן *D. Hieronymus vertit* errantes a vino.

הוֹלֵם m. Tusio, contusio, percussio, ictus. Isa. 41. v. 7.

מַהֲלֻמוֹת f. *Plur.* Plagæ, contusiones, contritiones, flagella, percussiones, verbera. Prov. 18. v. 6. & c. 19. v. 28.

הַלְמוּת f. Malleus, tudes. Jud. 5. v. 24.

הֲלֹם Hic, huc, illuc. Gen. 16. v. 13. Ruth 2. v. 14.

יַהֲלֹם m. *Lapis pretiosus*: *aliis* jaspis; *aliis* adamas, *quod conterat lapides, & uniones perforet*. Exod. 28. v. 18. & c. 39. v. 11. Ezech. 28. v. 13.

הֵם *Pronomen masculinum plurale tertiæ personæ*. Ipsi, hi, ii: *capitur etiam pro Verbo substantivo* sunt. Gen. 44. v. 4. *& cum* ה הֵמָּה ipsi. Mich. 4. v. 2. Cant. 6. v. 8. *Aliquando etiam geminatur diminuendi caussa*, מֵהֶמֵהֶם ex eis ipsis, *scilicet* ex eorum semine. Ezech. 7. v. 11. *In aliis exemplaribus legitur* מֵהֲמֵהֶם *cum Cateph Segol sub* ה. *Conjungitur sæpe cum præpositionibus, ut* מֵהֶם ab eis. Numer. 16. v. 15. בָּהֶם in eis. Ezech. 5. v. 6. לָהֶם eis. Ezech. 6. v. 10. *Sic* לָהֵמָּה ipsis. Jerem. 14. v. 16. מֵהֵמָּה ab eis. cap. 10. v. 2. כָּהֵמָּה sicut hæc. cap. 36. v. 32.

הָמָה Sonare, personare, resonare, garrire, crepare, strepere, obstrepere, perstrepere, fremere, susurrare, tumultum, sonitum, & strepitum edere. Jerem. 31. v. 19. 1. Reg. 1. v. 41. intumescere. Jer. 5. v. 22. turbari. Jer. 4. v. 19. rugire. Isa. 59. v. 11. *Part.* הֹמֶה importunus. *Futurum* אֶהֱמָיָה perstrepam. Psal. 77. v. 4. *cum* ה *paragogico, cujus caussa* ה *radicale mutatum est in* י *mobile, & more Quiescentium* א *desinit in Kametz, pro* אֶהֱמֶה.

הֹמִיָּה f. Tumultum faciens. Prov. 7. v. 11.

הֶמְיָה f. Sonitus, strepitus, fremitus. *Constr.* הֶמְיַת Isa. 14. v. 11.

הָמָה f. Idem. Isa. 17. v. 12.

הָמוֹן m. Tumultus, fremitus, sonitus, personatio, rumor, crepitus, fragor, strepitus; populus, multitudo, turba, copia opum. Dan. 11. v. 11. Eccl. 5. v. 9. *& cum* א *loco* ה אָמוֹן Jerem. 52. v. 15. *Constr.* הֲמוֹן Amos 5. v. 23. Isa. 60. v. 5. *Cum affixo* הֲמוֹנוֹ turba ejus, multitudo ejus. Isa. 5. v. 13. *Plur.* הֲמוֹנִים populi. Joel. 3. v. 14. *Cum affixo* וְכָל־הֲמוֹנֶהָ & omnes copias ejus. Ezech. 32. v. 20.

הֲמִים m. *Plur.* Streperi; Thrasones. Ezech. 7. v. 11.

הֲמִית f. Strepitus, sonitus. *Cum affixo* וְאֶל־הֲמִיתוֹ & ad sonitum ejus. Prov. 19. v. 18.

המל הֲמוּלָּה f. Sermo, loquela, eloquium: tumultus, strepitus. Jerem. 11. v. 16. & הֲמֻלָּה Ezech. 1. v. 24.

הָמַם Frangere, conterere, profligare, quassare, turbare, conturbare, tumultuose deturbare, impetu consternere: terrere, perterrere: necare, interficere. Jos. 10. v. 10. vexare. Isa. 28. v. 28. occidere. Exod. 23. v. 27. & 14. v. 24. Esth. 9. v. 24. consumere. 2. Sam. 22. v. 15. exterrere. 1. Sam. 7. v. 10.

הָמַן Multiplicare, augere: multiplicari, crescere. Ezech. 5. v. 7.

הָמוֹן m. Multitudo: vulgus. Jer. 3. v. 23. *Constr.* הֲמוֹן Amos 5. v. 23. בַּעַל הָמוֹן *est nomen loci, ubi Salomon vineam habuit*. Cant. 8. *quasi dicas locum celebrem, & frequentem*, Dominum multitudinis, *seu* Habentem multitudinem. *Plur.* הֲמוֹנִים multitudines. Joel. 3. v. 14. divitiæ. Eccles. 5. v. 9. Psal. 37. v. 16.

המס הֲמָסִים m. *Plur.* Cremia, stipulæ. Isa. 64. v. 2. *aliis* res liquidæ, liquefactiones.

המר מַהֲמֹרוֹת f. *Plur.* Foveæ profundæ, loca humilia, scrobes, inferi: miseriæ. Psal. 140. v. 11. *aliis* prælia, bella: *aliis* ruinæ, præcipitia.

הֵן, הִנֵּה En, ecce: at at. Gen. 3. v. 23. & c. 24. v. 15. Jerem. 2. v. 10. *cum pronominibus* נ *habet Daghes, ut* הִנּוֹ ecce ipse: הִנְּךָ ecce tu: הִנְנִי ecce ego, præsto sum, adsum; הִנָּם ecce ipsi: הִנְּכֶם ecce vos, &c. *quædam tamen inveniuntur sine Daghes*.

הֵן Ipsæ. *Pronomen fœmininum tertiæ personæ pluralis numeri, cui aliquando a fine additur* ה, *ut* הֵנָּה Gen. 6. v. 2. & c. 21. v. 29. Exod. 1. v. 17.

הֵנָּה Huc. Gen. 15. v. 16. Jos. 18. v. 16. הֵנָּה וָהֵנָּה huc & illuc. Jos. 8. v. 20. 1. Reg. 20. v. 40.

עַד־הֵנָּה Huc, huc usque, hactenus. 1. Sam. 7. v. 12. *Hinc contractum* עֲדֶנָּה huc usque, hactenus. Eccl. 4. v. 3. *cum apocopa* עֲדֶן v. 3.

הנם הִנֹּם Hinnom, *nomen viri, cui amœnissima vallis prope Jerusalem, ubi postea excelsa Tophet*. Jos. 15. v. 8. *Hæc vallis filiorum Hinnom erat in suburbanis Jerusalem non longe a piscina fullonis contra Orientem, erat amœnissima veluti Thessalica Tempe, fontibus Siloe, & torrente Kedron irrigua, consita viridariis, & hortis; omnino nemoribus, ac deliciis plena. In hac valle immolabantur a parentibus liberi Idolo Molocho traducendo eos per ignem, &, ne eorum lamenta, & ejulatus, dum torrebantur,*

audirentur, pulsabantur tympana, a quibus loco inditum nomen Tophet. Hanc Inferni ad vivum expressam imaginem fuisse nonnulli dixerunt, atque inde gehennam fuisse appellatam.

הסה *Pihel* הַסָּה Silere, tacere. Amos 6. v. 11. Soph. 1. v. 7. *Hiphil* הֶהֱסָה silere facere, compescere. Num. 13. v. 31.

הפך Vertere, convertere, evertere, invertere, obvertere, subvertere: verti, converti, effici: redire. Gen. 19. v. 25. Deut. 29. v. 22. Amos 4. v. 11. *aliis* mutare, commutare, immutare. *Niphal* נֶהְפַּךְ verti, converti. *Construitur cum* ל, ב, עַל, אֶל. Job. 19. v. 19. Exod. 7. v. 19. *Part.* נֶהְפָּךְ præposterus. *Hophal* הָהְפַּךְ verti, converti factus est. Job 30. v. 15. *Hithpahel* הִתְהַפֵּךְ obvertere se. Jud. 7. v. 13.

הֶפֶךְ *vel* הֵפֶךְ m. Versio, contrarium, diversum. Ezech. 16. v. 34.

הֲפֵכָה f. Subversio, eversio. Gen. 19. v. 29.

מַהְפֵּכָה f. Idem. *Constr.* מַהְפֵּכַת Deut. 29. v. 23. Isa. 1. v. 7. Amos 4. v. 11.

מַהְפֶּכֶת f. Idem. Jerem. 29. v. 25. nervus, compedes, carcer; *vinculi genus*. 2. Paral. 16. v. 10. Jerem. 20. v. 2.

תַּהְפֻּכוֹת f. *Plur.* Perversitates. Deut. 32. v. 20. Prov. 10. v. 32. & c. 23. v. 33.

הֲפַכְפַּךְ m. Perversus, tortuosus, volubilis, versatilis: inversus, versutus. Prov. 21. v. 8.

הצן הֹצֶן m. *Genus quoddam armorum, vel generice* arma. Ezech. 23. v. 24. *aliis* clypeus; *aliis* rheda; *aliis* ulna, brachium: *D. Hieronymo* instructi.

הרג Occidere, interficere, necare, perimere, interimere, enecare, contrucidare, trucidare, obtruncare. Gen. 4. v. 22. Hos. 6. v. 9. valde molestum esse. Gen. 4. v. 14. *Anomalus est Infinitivus* בַּהֲרֹג in occidendo. Ezech. 26. v. 15. *Cum Segol loco Tzere; est enim pro* בְּהַהֲרֹג: ב *autem suscipit vocalem exclusi* ה. *Puhal* הֹרַג occidi, interfici. Isa. 27. v. 7. Psal. 44. v. 23.

הֶרֶג m. Occisio, necatio, interfectio; cædes. Esth. 9. v. 5. Prov. 24. v. 11.

הֲרֵגָה f. Occisio, interfectio. Zach. 11. v. 4. Jer. 12. v. 3.

הרה Concipere, uterum gerere: *de fœminis proprie usurpatur; figurate de maribus*. Exod. 2. v. 2. Job 35. generare. Psal. 7. v. 15. Num. 11. v. 12. *Puhal* הֹרָה concipi, *id est* nasci, in lucem edi. Job 3. v. 3.

הוֹרֶה m. Genitor. *Plur.* הֹרִים genitores. *Cum affixo* הוֹרַי genitorum meorum. Gen. 49. v. 26.

הוֹרָה f. Genitrix. *Cum affixo* הוֹרָתָם genitrix eorum. Hos. 2. v. 5.

הָרָה f. Prægnans, gravida, fœta. Gen. 23. v. 24. & c. 38. v. 23. Exod. 21. v. 22. *Constr.* הָרַת Jer. 20. v. 17. *Plur.* הָרוֹת prægnantes. Amos 1. v. 13. *Cum affixo* הֶהָרוֹתֶיהָ gravidas

das ejus. 2. Reg. 15. v. 16. וְהָרוֹתֶיהֶם & gravidas eorum. 2. Reg. 8. v. 12.

הָרִיָּה f. Idem. *Plur.* הָרִיּוֹת. *Cum affixo* וְהָרִיּוֹתָיו & gravidas ejus. Hos. 14. v. 1. & c. 13. v. 16.

הֵרוֹן m. Conceptus. *Cum affixo* וְהֵרֹנֵךְ & conceptum tuum. Gen. 3. v. 16. *&* הֵרָיוֹן conceptus. Ruth 4. v. 12.

הרם הַרְמוֹן m. Palatium, ædes, domus alta, arx. Amos 4. v. 3.

הרם הָרַס Diruere, demoliri, evertere, destruere: irrumpere, perrumpere, irruere, transgredi. Mal. 1. v. 4. Mich. 5. v. 11. *Niphal* נֶהֱרַס destrui, dirui. Prov. 24. v. 31. Joel. 1. v. 7. *Pihel* הֵרֵס demoliri, subvertere, pervertere, perrumpere. Exod. 23. v. 24. Isa. 49. v. 17.

הֶרֶס m. Ruina, dirutio, demolitio, destructio. Isa. 19. v. 18.

הֲרִיסוּת f. Idem. *Cum affixo* הֲרִיסֻתֵךְ ruinæ tuæ. Isa. 49. v. 19. *Plur.* הֲרִיסֹת. *Cum affixo* וַהֲרִיסֹתָיו & destructiones ejus; *D. Hieronymus* & ea, quæ destructa erant. Amos 9. v. 11.

הרר הֲרַר m. Mons, loca montana. *Cum affixo* בְּהַרְרָם in monte suo. Gen. 14. v. 6. *metaphorice usurpatur de rebus magnis, & arduis; aliquando etiam de viris illustribus. Plur.* הֲרָרִים montes. *Constr.* הַרְרֵי Num. 23. v. 7. Cant. 4. v. 8. *Cum affixo* וּמֵהֲרָרֶיהָ & a montibus ejus. Deut. 8. v. 9. Habac. 3. v. 6.

הַר m. Mons, collis, loca montana. Exod. 24. v. 4. 1. Reg. 16. v. 26. *cum* ה *locali* הָהָרָה in montem. Gen. 12. v. 8. & c. 19. v. 17. *per synecdochen* urbs, arx *in monte sita, alta, & munita.* 1. Reg. 16. v. 24. *constr.* הַר Exod. 3. v. 1. Amos 6. v. 1. *Cum affixo* הַרְכֶם e monte vestro; *deest præpositio* מִן. Psal. 11. v. 1. *Plur.* הָרִים montes. Gen. 22. v. 2. Hos. 10. v. 8. *reperitur &* הָרֵי *pro* הָרִים Isa. 49. v. 11. Ezech. 38. 2. 21. *metaphorice* res, personæ magnæ, res altæ, excelsæ, excellentes: reges fortes, magnates: regna. Mich. 6. v. 2. *Constr.* הָרֵי. Cant. 8. v. 14. Zach. 6. v. 1. *Cum affixo* אֶת־הָרָיו montes ejus. Ezech. 35. v. 8.

הָרוֹת *Hic pluralis fœmininus capitur pro* urbibus munitis, *ut* Amos 1. v. 13. *Cum affixo* הָרוֹתֵיכֶם montes eorum. 2. Reg. 8. v. 12.

הֲרָרִי m. Montanus. Jerem. 17. v. 3. *aliis* sacrificans, *sicut D. Hieronymo.*

התל הֵתֵל *Pihel* Mentiri, fallere, decipere, deridere, irridere, circumvenire, illudere, deludere, eludere, ludificare, dolo malo agere. Exod. 8. v. 29. Jud. 16. v. 13. & 15.

הוּתָל m. Seductum, falsum. Isa. 44. v. 20.

הֲתֻלִּים m. Illusiones : illusores, mendaces . Job 17. v. 2. *Cur autem D. Hieronymus transtulerit*, non peccavi, *non video*.

מַהֲתַלּוֹת f. *Plur.* Deceptiones, fallaciæ, errores, ludificationes, delusiones, illusiones. Isa. 30. v. 10.

הָתַת Insidiari : producere linguam, *vel* sermonem . Psal. 62. v. 4. *Pihel* הוֹתֵת prava moliri, ærumnas machinari, profunda consilia machinari. Isa. 29. v. 15.

INCIPIENTIA

A ו

ו *In numeris valet ſex. Interdum eſt litera radicalis, interdum ſervilis. Quando eſt ſervilis, communiter eſt conjunctio copulativa, & tunc præponitur omnibus vocibus proprie cum Sceva; cum præponitur gutturalibus, quod attinet ad punctationem, iis obſequitur; ante liseras* בומף *& alterum Sceva gaudet SureK; ante* ה, *&* ח *cum Sceva in Verbis* הָיָה *&* חָיָה *amat ChireK, ut* וִהְיִיתֶם & eritis; *cum ſimul connectit duo nomina, notatur cum Kametz etiam ante literas* בומף, *ſi eorum poſterius fuerit monoſyllabum, aut biſyllabum penacutum, ut* פַּחַד וָפַחַת pavor, & fovea. *Pariter, cum* ו *eſt litera ſervilis, cum Sceva præfixum Præterito convertit illud in Futurum, ſi aliud Futurum præceſſerit; vel præfixum Futuro cum Pathach, ſequente Daghes, aut cum Kametz ante gutturalem* א, *convertit illud in Præteritum. Significat* &, ac, atque. Gen. 22. v. 4. Exod. 12. v. 15. etiam. Iſa. 24. v. 22. ſi. Jud. 6. v. 13. aut. Exod. 21. v. 15. ſed, autem. Gen. 33. v. 3. tamen. Pſal. 44. v. 18. etiamſi, quamvis. Gen. 18. v. 27. quia. Gen. 20. v. 3. itaque, ergo. Pſal. 2. v. 10. cum. 1. Sam. 14. v. 18. tunc. Gen. 3. v. 5. donec. 1. Sam. 14. v. 24. quantum. Jerem. 3. v. 5. imo, quin. Prov. 6. v 16. nempe. Jerem. 40. v. 48. nam. Pſal. 7. v. 10. poſtea, tandem. Dan. 2. v. 56. *idem eſt ac* אֲשֶׁר qui, quæ, quod. Malach. 3. v. 1. *ſæpe redundat, potiſſimum in initiis librorum Exodi, Levitici, Joſue, Judicum, Ruth, 1. & 2. Samuelis, & 2. Regum, 2. Paralipomenon, Eſther, Ezechiele, Jona, & verſuum omnium in libro Ruth, octo exceptis.*

ו *Eſt una ex literis paragogicis, quæ ſunt quinque, ſcilicet* ארוין, *quæ memoriæ cauſſa ſolent appellari* Ehevin: *adduntur a fine tum Nominibus, tum Verbis ob ſolam euphoniam;*

quem-

quemadmodum apud Latinos Infinitivis Passivis additur syllaba er, *ut* amarier.

וָו m. Uncus, uncinus. *Plur.* וָוִים unci. Exod. 38. v. 28. *D. Hieronymus vertit* capita. *Constr.* וָוֵי capita. Exod. 27. v. 10. *Cum affixo* וָוֵיהֶם capita earum. Exod. 16. v. 32. & c. 27. v. 17. *Ab uncorum forma litera* ו *& figuram, & nomen nacta est. Unci* ו *figuram referentes superne ad ornatum columnis adjiciebantur, ex quibus velamina & cortinæ pendebant. Attamen Mercerus vult, hujusmodi uncos ad hoc columnarum capitibus affixos fuisse, ut ex iis pecudes offerendæ suspenderentur, ibi excoriarentur, earumque exta eruerentur.*

וָהֵב *Juxta R. David in libro Radicum est nomen loci. Alii vertunt* אֶתוָהֵב Num. 21. v. 14. quod dedit, *quasi a* יָהַב dare; *alii* molem; *alii* onus *interpretantur*; *alii* וָהֵב *nomen lapidis esse asserunt; D. Hieronymus transfert* sicut fecit. *De ejus significatione liberum cuique judicium esto in tanta sententiarum varietate.*

INCIPIENTIA

A ז

In numeris valet septem, semperque est litera radicalis.

זְאֵב m. Lupus. Gen. 49. v. 27. Isa. 11. v. 6. & c. 65. v. 26. *Plur.* זְאֵבִים lupi. Ezech. 22. v. 17. *per metaphoram* homines fortes, feroces, sævi, crudeles, avari, rapaces, hostes. *Constr.* זְאֵבֵי Habac. 1. v. 8.

זאת *Pronomen fœmininum.* Hæc, hoc, ista, istud. Gen. 3. v. 14. 2. Reg. 8. v. 5. *Est tantummodo numeri singularis.* הֲזֹאת num hoc? Job 35. v. 2.

זבב זְבוּב m. Musca, *sc. omnia insecta alata*, musca, culex, vespa, fucus, œstrum, crabro. Isa. 7. v. 18. Eccles. 10. v. 1. *Plur. constr.* זְבוּבֵי muscæ. Eccles. 10. v. 1.

בַּעַל זְבוּב Baalzebub, *idolum ab incolis urbis Ekron cultum, ita dictum, vel quia ab illis invocabatur, ut muscas abigeret, a quibus vexabantur; vel quia figuram muscæ referebat.* 2. Reg. 1. v. 2. *In Novo Testamento hoc nomine i abolus appellatur ad contemptum, quasi Deus stercoris.*

זָבַד Dotare, dare, donare. Gen. 30. v. 20.

זֶבֶד *Vel* זֵבֶד m. Dos, donum, donatio. Gen. 30. v. 20.

זָבַח Mactare, immolare, sacrificare, jugulare, decollare, occidere. Exod. 23. v. 18. Hos. 8. v. 13. *Pihel* זִבַּח idem. Deut. 23. v. 22. Hos. 4. v. 12. & 13.

זֶבַח m. Decollatio, occisio, cædes, mactatio, mactatilia animalia. Gen. 31. v. 54. Ezech. 39. v. 17. *per metonymiam* sacrificium, immolatio, victima, hostia, convivium,

cibus. Levit. 7. v. 7. Jud. 16. v. 23. *Plur.* זְבָחִים victimæ. Gen. 46. v. 1. hostiæ. Exod. 10. v. 25. *Constr.* זִבְחֵי Deut. 33. v. 19. Prov. 17. v. 1. *Cum affixo* זְבָחֶיךָ sacrificiorum vestrorum. Deut. 12. v. 27. זִבְחֵיכֶם victimarum vestrarum. Isa. 1. v. 11.

זְבָחָה f. Sacrificium, sacrificatio. *Plur.* זְבָחוֹת. sacrificia. *Cum affixo* מִזִּבְחֹתָם a sacrificiis suis. Hos. 4. v. 19.

מִזְבֵּחַ m. Altare, ara; *sic dicta, quia super illa sacrificabatur. Primum altare legitur ædificatum a Noe, & super illud sacrificium oblatum.* Gen. 8. v. 20. *Constr.* מִזְבַּח Exod. 20. v. 24. & 25. *Cum affixo* מִזְבְּחוֹ aram suam. Thren. 2. v. 7. *Plur.* מִזְבְּחוֹת altaria. Jerem. 11. v. 13. 2. Paral. 33. v. 3. *Cum affixo* מִזְבְּחֹתָם altaria eorum. Hos. 12. v. 10.

זָבַל Habitare, cohabitare. Gen. 30. v. 20.

זְבוּל *Vel* זְבֻל m. Habitatio, habitaculum, domicilium. Psal. 49. v. 15. Isa. 63. v. 15. 1. Reg. 8. v. 13. *de templo Salomonis usurpatur. Inde* cœlum זְבוּל *appellatum, quia Dei habitaculum.* Isa. 63. v. 15. Habac. 3. v. 11.

זְבוּלָה f. Idem. Habac. 3. v. 11.

זָג m. Folliculus, cortex, cutis exterior uvarum. Num. 6. v. 5. *nonnulli* acinum *exponunt; quemadmodum etiam D. Hieronymus. Alibi non invenies in sacris literis.*

זֶה m. Hic, iste, hoc, istud: *pronomen demonstrativum masculini generis sine Plurali.* Gen. 5. v. 29. לֹא זֶה וְלֹא זֶה neuter. בָּזֶה hic. Exod. 17. v. 2. Jud. 18. v. 3. jam. Num. 14. v. 22. *Item loco* אֲשֶׁר qui, quæ, quod *capitur.* Job 19. v. 19. מִזֶּה hinc, inde. Exod. 17. v. 12. מִזֶּה וּמִזֶּה utrinque: זֶה אֶל זֶה alter ad alterum. Isa. 6. v. 3. כָּזֶה talis. Jud. 18. v. 4. עַתָּה זֶה nunc hoc, jam. 2. Sam. 11. v. 25. זֶה אֶת־זֶה mutuo, invicem: זֶה אוֹ זֶה uterlibet, utervis: זֶה hac. Numer. 13. v. 18. *id est,* בַּזֶּה הַדֶּרֶךְ per hanc viam. *Est etiam* זֶה *demonstrativum temporis, significatque* jam. Genes. 31. v. 38. Num. 14. v. 22. *Cum* הִנֵּה ecce *conjunctum agentis celeritatem indicat, ut* Cant. 2. v. 8. vox dilecti mei הִנֵּה־זֶה בָּא ecce modo venit, *quasi diceret,* jamjam venit. הֲזֶה num hic? Genes. 43. v. 29.

זֹה, & זֹאת f. Hæc, ista, hoc, istud. Eccl. 2. v. 2. & 24. Deut. 34. v. 4. כָּזֶה וְכָזֹאת hujusmodi.

זוּ, זוֹ Hic, iste: *pronomen demonstrativum generis communis, & numeri, præsertim cum postponitur nominibus; nam ab initio positum est masculinum genere.* Psal. 12. v. 8.

זָהָב m. Aurum: *metonymice* aureus nummus. Gen. 24. v. 22. Exod. 20. v. 23. *metaphorice* purum, mundum, serenitas, serenum. Job 37. v. 22. aurum, *id est* aer purus, serenitas cœli, *instar coloris auri.* *Sic* vinum purum, oleum purum. Jerem.

rem. 51. v. 9. Zach. 4. v. 12. *Constr.* זְהַב Psal. 72. v. 15. 2. Paral. 3. v. 6. *Cum affixo* זְהָבֵךְ aurum tuum. Isa. 30. v. 22.

זהם *Pihel* זִהֵם Abominari, detestari, fastidire. Job 33. v. 20. *In Targum est* polluere, inquinare, fœdare.

זהר *Hiphil* הִזְהִיר Monere, admonere, commonere, adhortari, exhortari, hortari, præmonere, instituere, docere, commonefacere. Exod. 18. v. 20. 2. Paral. 19. v. 10. splendere, clarescere, fulgere, refulgere. Dan. 12. v. 3. *Niphal* נִזְהַר commonefieri, admonere se: cavere, circumspectum esse, se observare. Psal. 19. v. 12. Eccl. 4. v. 13. & c. 12. v. 12. *Imperat.* הִזָּהֵר monitus esto: *D. Hieronymus vertit* non requiras.

זֹהַר m. Claritas, splendor. Ezech. 8. v. 2. Dan. 12. v. 3.

זוב Fluere, affluere, profluere, emanare: *usurpatur peculiariter de fluxu seminis virilis, & sanguinis menstrui muliebris*. Levit. 15. v. 7. & 11. Psal. 78. v. 20. Thren. 4. v. 9.

זוֹב m. Fluxus, profluvium sanguinis. Levit. 15. v. 25. *fluxus seminis duplex*, קְרִי *nocturnus*, טִפָּה *distillatio, eaque vel tenuis instar* רִיר *spumæ, aut salivæ, vel* עָב *crassa*. *Cum affixo* מִזּוֹבוֹ e profluvio suo. Levit. 15. v. 13. & 19.

זוד Superbe, arroganter, temere agere, superbire, intumescere: effervescere, ebullire, coquere. Exod. 18. v. 11. *Hiphil* הֵזִיד superbe, temere, dedita opera male agere. Exod. 21. v. 14. Deut. 17. v. 13.

זִיד & זֵד m. Superbus, temerarius, petulans, insolens, protervus, arrogans, audax, impius. Prov. 21. v. 24. *Plur.* זֵדִים superbi. Mal. 3. v. 15. *substantive* superbiæ, superba facta. Psal. 19. v. 4.

זָדוֹן m. Superbia, temeritas, petulantia, insolentia, præsumptio, protervia, audacia. Jerem. 50. v. 31. Deut. 18. v. 22. בְּזָדוֹן superbe, temere. *Constr.* זְדוֹן Abd. 1. v. 3. *Cum affixo* זְדֹנְךָ superbiam tuam. 1. Sam. 17. v. 28.

זֵידוֹנִים & זֵדוֹנִים m. *Plur.* Superbi, temerarii, audaces. Psal. 124. v. 5.

זוה זָוִיָּה f. Angulus. *Plur.* זָוִיּוֹת anguli, cornua. Zach. 9. v. 15. promptuaria. Psal. 144. v. 12.

מְזָוִים m. *Plur.* Idem: *& metonymice* cellæ, promptuaria. *Cum affixo* מְזָוֵינוּ promptuaria nostra. Psal. 144. v. 13.

זון מְזוּזָה f. Postis, latus januæ. Exod. 21. v. 6. Isa. 57. v. 8. *Constr.* מְזוּזַת Ezech. 45. v. 18. *Cum affixo* וּמְזוּזָתָם אֵצֶל מְזוּזָתִי & postis eorum juxta postem meum. Ezech. 43. v. 8. *Plur.* מְזוּזוֹת & מְזֻזוֹת postes. Deut. 6. v. 9. Prov. 8. v. 35.

זול Vile esse, vilescere, vilipendere, spernere, floccipendere, contemnere, prodigere, profundere. Isa. 46. v. 4. conferre. Isa. 46. v. 6. *Hiphil* הֵזִיל flue-

re facere. Thren. 1. v. 8. Isa. 48. v. 21.

זוֹלֵל m. Vilis, vorax, epulo, comessator. Deut. 21. v. 21. *Fœm* זוֹלֵלָה vilis, abjecta, vorax Thr. 1. v. 11.

זֻלָּה f. Vilitas, res vilis, comessatio, ingluvies. *Plur.* זֻלּוֹת vilitates. Psal. 12. v. 9. *Septuaginta* secundum altitudinem tuam multiplicasti filios hominum. *D. Hieronymus* vilissimi filiorum hominum.

זון זַן m. Species: genus: *aliis* esca, alimentum. Psal. 144. v. 13. *Plur.* זַנִּים alimenta: *aliis* unguenta meretricia, *sicut D. Hieronymo.* 2. Paral. 16. v. 14.

מָזוֹן m. Esca, cibus, alimentum, annona, commeatus, victus. Gen. 45. v. 23. 2. Paral. 11. v. 23.

מוּזָנִים m. *Plur.* Bene pasti, saturi. Jerem. 5. v. 8.

זוֹנָה f. Caupona, tabernaria, hospita, *sic appellata, quod escas præparet, & vendat.* Jos. 2. v. 1. Joel. 3. v. 3. *aliis* scortum, prostibulum. Levit. 21. v. 7. *quidam deducunt a* זָנָה.

זֵנוֹת f. *Plur.* Arma. 1. Reg. 22. v. 38. zonæ, habenæ. *Et* Deuter. 23. v. 13. *præponitur ei* א, אֲזֵנֶךָ arma tua: *aliis* balteus tuus.

זוע Movere, commovere se, contremiscere, concuti, expavescere. Esth. 5. v. 9. Eccles. 12. v. 3. *Pihel* זַעְזֵעַ commovere, timorem incutere. Habac. 2. v. 7.

זְוָעָה f. Commotio, divexatio, tremor. Isa. 28. v. 19. Jerem. 15. v. 4. *& literis transpositis* זַעֲוָה Deut. 28. v. 25.

זור Alienari, alienum, extraneum esse, *vel* fieri: premere, comprimere: comprimi, exprimi. Job 19. v. 13. *Construitur cum* ל, *vel* מ. Psal. 78. v. 30. Isa. 1. v. 6. זֹרָה Isa. 30. v. 24. *qui ex hac radice deducunt, Pahul esse dicunt Kal pro* זוּרָה compressum.

זָר m. Alienus, extraneus, alienigena. Hos. 8. v. 12. Isa. 17. v. 10. *Plur.* זָרִים alienigenæ. Deut. 32. v. 16. Hos. 5. v. 7. ventilatores. Jer. 51. v. 2. *a* זָרָה. *Fœm.* זָרָה aliena. Exod. 30. v. 9. Prov. 5. v. 20. *Plur.* זָרוֹת alienæ. Prov. 22. v. 14.

זוֹרֵר *Pihel* Oscitare, sternutare. 2. Reg. 4. v. 35.

מָזוֹר m. Plaga, percussio, compressio, vulnus, ulcus. Hos. 5. v. 13. curatio, sanatio vulneris, sanitas, medicina, medicamentum. Jerem. 30. v. 13. אֶת־מְזוֹרוֹ plagam suam. *D. Hieronymus vertit* vinculum suum.

זָרָא f. Dispersio; alienatio, abalienatio, nausea, fastidium, ejectamentum. Num. 11. v. 20. *Vide in* זרה.

זחח Attollere, tollere, auferre, removere, alienare. Exod. 28. v. 28. *Niphal* נָזַח tolli, attolli, extolli, removeri, auferri: separari. Exod. 39. v. 21.

זחל Vereri, pavere, timere, metuere, expavescere. Job 32. v. 7. tardare: serpere, repere, reptare. Deut. 32. v. 24. Mich. 7. v. 17. *hinc* אֶבֶן הַזֹּחֶלֶת lapis

Zoh-

Zoheleth, *qui erat prope fontem Roghel, sive fullonis*. 1. Reg. 1. v. 9. *ita dictus, quod aquæ serperent, & defluerent circa illum. Alii exponunt* lapidem magnum, *quo juvenes robur, & vires suas exercebant illum movendo, & agitando. Alii* speculationis, *quod super illum stantes a longe specularentur.*

זִיו m. *Mensis secundus apud Hebræos, nostro* Aprili *respondens*. 1. Reg. 6. v. 1. *sic appellatur, quod in eo conspiciatur arborum splendor, qui in Targum dicitur* זִיו, *& agrorum amœnitas. Mensium nomina vide in dictione* חֹדֶשׁ.

זִיז m. Splendor, claritas. Isa. 66. v. 11. Psal. 80. v. 14. fera, bestia agrestis; accipiter *aliis. Quidam volunt esse nomen universale omnes bestias agrestes complectens.*

זִיק m. Scintilla, flamma ignis, malleolus, fasciculus. *Plur.* זִקִּים lanceæ. Prov. 26. v. 18. *Vide* זקק. *Plur. fœm.* זִיקוֹת scintillæ, flammæ ignis, laquei picei. Isa. 50. v. 11.

זַיִת m. Olea, olivetum, oliva *tam arbor, quam fructus*. Gen. 8. v. 10. Mich. 6. v. 15. *Constr.* זֵית Deut. 8. v. 8. *Cum affixo* לְזֵיתֶךָ olivæ tuæ. Exod. 23. v. 11. Deut. 24. v. 20. *Plur.* זֵיתִים olivæ. Deut. 28. v. 40. *Cum affixo* וְזֵיתֵיכֶם & oliveta vestra. 1. Sam. 8. v. 14.

זָכָה Mundum, purum esse *ab omni labe*; purum habere, *sc.* pronuntiare. Mich. 6. v. 11. Job 15. v. 14. & c. 25. v. 4. Psal. 51. v. 6. *Pihel* זִכָּה mundare, emundare, expurgare, purificare, purum reddere. Psal. 73. v. 13. Prov. 20. v. 9. *Anomalum* הִזַּכּוּ purificate vos. Isa. 1. v. 16. *Est Imperativus Hithpahel, litera characteristica* ת *in* ז *contracta, pro* הִתְזַכּוּ, *vel potius* הִזְדַּכּוּ.

זָכַךְ Lucidum, purum, mundum *ab omni labe* esse. Job 15. v. 15. Thren. 4. v. 7. *Hiphil* הֵזַךְ purificare, mundare, purgare. Job 9. v. 30.

זַךְ m. Purus, putus, mundus, *cui nihil fæcis, vel labis admistum est*. Levit. 24. v. 2. Prov. 21. v. 8. זָךְ *cum Pathach* Prov. 16. v. 2. Job 8. v. 6. *Fœm.* זַכָּה munda. Levit. 24. v. 7. Job 16. v. 17.

זְכוּכִית f. Vitrum: lapis pretiosus, nitidus: adamas, speculum: *aliis* puritas, mundities. Job 28. v. 17. *in quibusdam exemplaribus habetur* זְכוֹכִית *per* ו.

זָכַר Recordari, comminisci, reminisci, meminisse, commeminisse, meminisse. Gen. 8. v. 1. Num. 11. v. 5. odorari, *cum de sacrificiis usurpatur*. Psal. 20. v. 4. *Pahul* זָכוּר memor. *Niphal* נִזְכַּר commemorari, in memoriam venire, in memoria esse. Exod. 34. v. 19. Job 28. v. 18. masculum nasci. Exod. 34. v. 19. *Hiphil* הִזְכִּיר commemorare, memorare, recolere, in memoriam revocare, memoriam celebrare, mentionem facere, annuntiare, prædicare. Gen. 40. v. 14. & c. 41. v. 9. Jos. 23. v. 7. adolere, suffire *ad sacrificia relatum*: odorari. Isa. 66. v. 3. Cant. 1. v. 4. *Illud autem Psalmi* 38. v. 1. *quidam*

ex-

exponunt confiteri, *ut etiam illud* Isaiæ 12. v. 4.

מַזְכִּיר m. Monens, a memoria, a commentariis: historicus. 2. Sam. 8. v. 16. *Fœm.* מַזְכֶּרֶת investigans. Num. 5. v. 15.

זֵכֶר & זֶכֶר m. Memoria, memoriale, mentio, recordatio: odor. Exod. 17. v. 4. Psal. 9. v. 7. *Cum affixo* זִכְרִי memoriale meum. Exod. 3. v. 15.

זָכָר m. Mas, masculus, *quod sit paternæ familiæ memoriale. Alii marem ita dictum volunt, quia in genealogiis, & numerationibus Sacræ Scripturæ ejus tantummodo mentio fit, non etiam fœminarum, & monumentum, atque adeo, ut ait D. Paulus, Dei gloria est, prior, & potior fœmina propter creationem, & alias pærogativas.* Gen. 1. v. 27. Num. 3. v. 40. & c. 18. v. 16. *Plur.* זְכָרִים mares. Exod. 13. v. 12. 2. Paral. 31. v. 16.

זָכוּר m. Mas, masculinum. *Cum affixo* זְכוּרְךָ masculinum tuum. Exod. 23. v. 17. זְכוּרָהּ masculum ejus. Deut. 20. v. 13. memoratus. Psal. 103. v. 14.

זִכָּרוֹן m. Memoria, memoriale, monimentum. Num. 5. v. 18. Mal. 3. v. 16.

זִכְרוֹן m. Memoria, memoriale, monimentum: odor, suffitus. Levit. 23. v. 24. *Cum affixo* זִכְרוֹנֵךְ memoriale tuum. Isa. 57. v. 8. *Plur.* זִכְרוֹנִים memoriæ. *Cum affixo* זִכְרֹנֵיכֶם memoriæ vestræ. Job 13. v. 11. *Fœm.* זִכְרֹנוֹת memoriæ, historiæ, monumenta. Esth. 6. v. 1.

אַזְכָּרָה f. Monumentum, memoria, recordatio: odor, odoramentum, suffitus, suffimentum. Levit. 2. v. 2. & c. 24. v. 7. *aliis* cultus Dei. *Cum affixo* אֶת־אַזְכָּרָתָהּ cum memoria ejus. Num. 5. v. 26.

זלג מַזְלֵג m. Fuscina, fuscinula, tridens, *quo extrahuntur carnes ex olla.* 1. Sam. 2. v. 13. & 14. *Plur. fœm.* מִזְלָגוֹת tridentes. Exod. 38. v. 3. *Cum affixo* וּמִזְלְגֹתָיו & tridentes ejus. Exod. 27. v. 3.

זלל זוֹלֵל m. Epulo, heluo, gulosus, edax, ganeo, vorax, lurco, prodigus, decoctor, comessator. Deut. 21. v. 20. Prov. 23. v. 21. vilis, contemtibilis. Jerem. 15. v. 19. *Plur.* זוֹלְלִים epulones. Prov. 28. v. 7. *Constr.* זוֹלֲלֵי Prov. 23. v. 20. *Fœm.* זֹלְלָה, זוֹלְלָה. *Vide in* זול.

זַלְזַלִּים m. *Plur.* Flagella in vitibus, malleoli, palmites. Isa. 18. v. 5.

זַלְעָפָה f. Prester, procella: *metonymice* terror, tremor, ardor, arsio, combustio, æstus. Psal. 11. v. 6. horror. Psal. 119. v. 53. *Plur. cum Chirek ab initio* זִלְעָפוֹת turbines, tempestates. Psal. 11. v. 6. *Constr.* זַלְעֲפוֹת Thren. 5. v. 10.

זלת זוּלַת Præter, nisi, excepto, exceptio: *& in Pathach* זוּלַת 2. Reg. 24. v. 14. *cum* י *paragogico* זוּלָתִי præterquam. Deut. 4. v. 12. Psal. 18. v. 32. *Cum affixo* זוּלָתִי præter me. Hos. 13. v. 4. זוּלָתָהּ præter illum. 1. Sam. 21. v. 9. *Sermo est de gladio, qui apud Hebræos est generis fœminini.*

זמם

זָמַם Cogitare, excogitare, data opera aliquid aggredi, moliri: animo concipere, animo agitare. Thren. 2. v. 17. Prov. 30. v. 32. *Ancipitem habet significationem, ut colligitur ex Zachariæ* 8. v. 14. & 15. *quanquam ut plurimum cogitationem mali culpæ, aut pœnæ importat.*

זָמָם f. Molitio, scelus, cogitatio prava. *Cum affixo* זְמָמוֹ cogitationem ejus. *D. Hieronymus* scelera ejus. Psal. 140. v. 9.

זִמָּה f. Cogitatio prava, scelus, nequitia, nefas, fœditas, turpitudo, obscœnitas, abominatio, opus malum, facinus, flagitium: suspicio. Jud. 20. v. 6. Psal. 26. v. 10. fornicatio. Job 31. v. 11. *Constr.* זִמַּת Prov. 24. v. 9. *Plur.* זִמּוֹת cogitationes. Isa. 32. v. 7. *Cum affixo* זִמֹּתַי cogitationes meæ. Job 17. v. 11.

מְזִמָּה f. Cogitatio, solertia, prudentia, calliditas, cautio: scelus. Psal. 21. v. 12. Job 42. v. 2. *geminato* ה *fœminino, cujus prius semper in* ת *transit,* מְזִמָּתָה scelus gravissimum. Jerem. 11. v. 15. *Cum affixo* מְזִמָּתוֹ cogitatio ejus. Jerem. 51. v. 11. *Plur.* מְזִמּוֹת cogitationes. Prov. 14. v. 17. & c. 24. v. 8. Job 21. v. 27. *Cum affixo* מְזִמּוֹתָיו cogitationibus ejus. Psal. 10. v. 4.

זמן זְמָן m. Tempus, *proprie condictum, & determinatum.* Neh. 2. v. 6. *Cum affixo* כִּזְמַנָּם secundum tempus eorum. Esth. 9. v. 27. *Plur.* זְמַנִּים tempora. *Cum affixo* בִּזְמַנֵּיהֶם in temporibus suis. Esth. 9. v. 31. *Hæc vox* זְמָן *reperitur tantummodo in libris, qui tempore captivitatis exarati sunt, ut in Esther, Nehemia, Esdra, & semel in Ecclesiaste* cap. 3. v. 1. *in quo libro videre est nonnullas voces nullibi in Sacra Scriptura adhibitas, sed a Rabbinis solum usurpatas, ut* כְּבָר *jam, &* עִנְיָן negotium.

זִמֵּן *Pihel* Statuere, constituere, præparare, destinare: citare, invitare, convocare, congregare *ex condicto, & ad certum tempus, vel locum.* Esdræ 10. v. 14. Nehem. 10. v. 35.

זָמַר Putare, amputare, resecare, palmites præcidere, incidere. Levit. 25. v. 3. & 4. *Niphal* נִזְמַר putari, incidi. Isa. 5. v. 6. *Pihel* זִמֵּר psallere, modulari, canere: *construitur cum præpositionibus* אֶל, & ל. Jud. 5. v. 3. Psal. 7. v. 18. & 27. v. 7. *Hoc discrimen nonnulli volunt intercedere inter* שִׁיר, & זִמֵּר; *quod* שִׁיר *quaslibet cantiones solutas, & vulgares importat;* זִמֵּר *autem constantes numeris, & arte compositas, tam hominum voci, quam instrumentis musicis accommodatas.*

זָמִיר m. Putatio, excisio, amputatio: cantus, cantio, psalmodia, pulsatio, sonus musicalis: minuritio, minurizatio, cantus avium *varie incisus, qualis est philomelæ*: propago, palmes. Cant. 2. v. 12. *Constr.* זְמִיר Isa. 25. v. 5.

זֶמֶר m. Camelopardalis, capra rupicola, alce; *alii* ramigerum *exponunt.* Deut. 14. v. 5. *Hujusmodi animal admodum altum est, maximi corporis, & collum habet oblongum,*

unum.

unumque ex his olim dono missum fuit a Turcarum Rege ad præstantissimum virum Laurentium Mediceum Florentinum. Ita autores illud appellatum volunt a ramis, quos gestat in cornibus. Barbari Rangiferum dixerunt, Romani Ramiferum, seu Ramigerum.

זְמֹרָה f. Ramus, palmes, surculus, propago vitis, plantatio. Num. 13. v. 24. Ezech. 8. v. 17. & c. 15. v. 2. *Constr.* זְמֹרַת germen. Isa. 17. v. 10. *Illud autem* Ezech. 8. v. 17. *explicatur a nonnullis* fœtor, odor malus ventris, crepitus ventris; *D. Hieronymus vertit* ramum. *Nonnulli ex recentioribus arbitrantur, eo loci ad ritum colentium Idola alludi, qui naribus exhibendi cultus gratia palmitem admovebant. Plur. secundum formam masculinam cum affixo* זְמֹרֵיהֶם propagines eorum. Nah. 2. v. 2.

זִמְרָה f. Psalmodia, modulatio, cantus, carmen, psalmodica instrumenta: sermocinatio. Isa. 12. v. 2. Psal. 118. v. 14. laus. Isa. 51. v. 3. *Constr.* זִמְרַת bonus, & laudabilis fructus, fructus optimus. Gen. 43. v. 11. pulsatio. Amos 5. v. 23. וְזִמְרָת & laus mea, & cantus meus. Psal. 118. v. 14. Isa. 12. v. 2. *scribitur cum Kametz, & deficit* י, *quod denotat pronomen primæ personæ. Est enim pro* וְזִמְרָתִי, *quod ostendit* ר *cum vocali Kametz. Nam in regimine Genitivi haberet subscriptum Pathach. Inveniuntur tamen multa nomina in statu constructo cum Kametz, ut notat R. David in Michlol, & in libro Radicum.*

זְמִירָה f. Cantio, psalmus, cantus, laus, carmen, modulatio. Psal. 119. v. 54. *Plur.* זְמִירוֹת excisiones. Job 35. v. 10. Psal. 95. v. 2. laudes. Isa. 24. v. 16.

מִזְמוֹר m. Psalmus, hymnus, cantus, ode, cantio, carmen. Psal. 3. v. 1. *Hoc nomine multi inscripti sunt Psalmi a Davide, & aliis ad psallendum editi, & sæpe cum* שִׁיר *in titulis Psalmorum modo præpositum, modo postpositum conjunctum reperitur.*

מְזַמְּרוֹת f. *Plur.* Emunctoria, forcipes, *quibus ellychnia candelarum incidebantur.* 1. Reg. 7. v. 50. psalteria, instrumenta musica. 2. Reg. 12. v. 14. 2. Paral. 4. v. 22.

מַזְמֵרוֹת f. *Plur.* Falces putatoriæ, ligones. Isa. 18. v. 5. *Cum affixo* מַזְמְרוֹתֵיכֶם ligones vestros. Joel. 4. v. 10.

זָנָב m. Cauda, extremitas rei cujuslibet. Jud. 15. v. 4. *aliis* penis. *Cum affixo* & apprehende בִּזְנָבוֹ caudam ejus. Job 40. v. 12. *Pluralis terminatio est fœminina, sed generis masculini,* בֵּין־שְׁנֵי זְנָבוֹת inter duas caudas. Jud. 15. v. 4. *Constr.* זַנְבוֹת Isa. 7. v. 4.

זִנֵּב *Pihel*, decaudare, caudam truncare, extremitatem amputare, extremos castrorum occidere. Jos. 10. v. 19. Deut. 25. v. 8.

זָנָה Scortari, fornicari corpore: *animo, cum quis, vero Deo relicto, colit Idola:* prostare, Deut. 31. v. 16. *Passim apud Prophetas de spiritali scortatione adhibetur. Construitur cum præpositionibus* אַחֲרֵי, עַל, אֶל, מִן, ב, אֶת. Num. 25. v. 1.

Jer-

Jer. 3. v. 8. *Hiphil* הִזְנָה prostituere. Hos. 5. v. 3.

זוֹנָה f. Scortum, prostibulum, pellex, meretrix, hospita. Levit. 21. v. 7. *Plur.* זֹנוֹת scorta. 2. Reg. 3. v. 16.

זְנוּת f. Scortatio, fornicatio. Hos. 4. v. 1. *Plur. formæ masculinæ cum affixo* זְנוּתֵיכֶם fornicationes vestras. Num. 14. v. 33. Jer. 3. v. 2.

זְנוּנִים m. *Plur.* Scortationes, fornicationes. Hos. 1. v. 2. *Constr.* זְנוּנֵי 2. Reg. 9. v. 22. *Cum affixo* זְנוּנֶיהָ fornicationes suas. Hos. 2. v. 2.

תַּזְנוּת f. Scortatio. *Cum affixo* תַּזְנוּתָם fornicationem suam. Ezech. 23. v. 8. *Plur. formæ masculinæ cum affixo* תַּזְנוּתֶיהָ Ezech. 23. v. 7.

זָנַח Deserere, abjicere, rejicere, repellere, derelinquere, removere. Psal. 44. v. 10. Hos. 8. v. 3. elongare, abominari. Thren. 3. v. 16. *Hiphil* הִזְנִיחַ elongare fecit. 2. Paral. 11. v. 14. repellere, removere. Isa. 19. v. 6. polluere. 2. Paral. 29. v. 19.

זִנֵּק Fluere: exilire, subsilire, saltare, prodire. Deut. 33. v. 22. *Semel in sacris literis invenitur, apud Rabbinos frequentissime.*

זֵעָה f. Labor, sudor. *Vide in* יזע.

זָעַךְ *Niphal* נִזְעַךְ Extingui, excidi, breviari, abbreviari. Job 17. v. 1. *D. Hieronymus vertit* breviabuntur, *Targum* extincti sunt, *quasi diceret*, transilierunt.

זָעַם Indignari: aversari cum furore, spernere, contemnere. *Construitur cum Accusativo, & præpositione* עַל. Mal. 1. v. 4. detestari. Num. 23. v. 8. irasci, turbari. Dan. 11. v. 30. Psal. 7. v. 2.

זַעַם m. Indignatio, ira, detestatio, animi commotio, furor; minæ; pœna, calamitas *a Deo irato immissa*. Isa. 10. v. 25. *Cum affixo* זַעְמוֹ iræ ejus. Isa. 13. v. 5. זַעְמֶךָ iræ tuæ. Psal. 38. v. 4.

זָעַף Indignari, irasci, turbari: dolore, *aut* macie confici; tristitia, metu conturbari, effervescere, æstuare, exæstuare, furere, sævire: bacchari, debacchari. Gen. 40. v. 6. 2. Paral. 26. v. 19. Prov. 19. v. 3.

זֹעֲפִים m. *Plur.* Turbati, mæsti, tristes. Gen. 40. v. 6. Dan. 1. v. 10.

זָעֵף m. Indignabundus, furibundus, sævus, tristis, commotus. 1. Reg. 20. v. 43.

זַעַף m. Indignatio, furor, fervor, æstus, ira, sævitia. Mich. 7. v. 9. 2. Reg. 20. *ad mare relatum*, ventus furens, tempestas. 2. Paral. 28. v. 9. *Cum affixo* מִזַּעְפּוֹ a furore suo. Jon. 1. v. 15.

זָעַק Clamare, acclamare, conclamare, exclamare, inclamare, vociferari *præ dolore*, vocare, convocare, congregare *præconis voce*. Psal. 142. v. 6. Isa.

14. v. 31. Jud. 12. v. 2. *Niphal* נִזְעַק congregare se, congregari: conclamari, convocari. Jud. 18. v. 23. & c. 6. v. 34. *Hiphil* הִזְעִיק clamare fecit, accersivit, convocavit, congregavit. 2. Sam. 20. v. 5. Jud. 4. v. 30.

זְעָקָה f. Clamor. Isa. 15. v. 8. Esth. 4. v. 1. *Constr.* זַעֲקַת Gen. 18. v. 20. *Cum affixo* לְזַעֲקָתִי clamori meo. Job 16. v. 18. אֶת־זַעֲקָתָם clamorem eorum. Neh. 9. v. 9.

זְעֵר & זְעֵיר Modicum, parum, pauxillum, paululum, paulisper. Isa. 28. v. 10. Job 36. v. 2.

מִזְעָר m. Parvus, modicus, pusillus, paucus: paululum. Isa. 24. v. 6. & c. 29. v. 17.

זֶפֶת f. Pix. Exod. 2. v. 3. Isa. 34. v. 9.

זָקֵן Senescere, consenescere, veterascere. Gen. 27. v. 1. Jos. 23. v. 2. *Hiphil* הִזְקִין idem. Job 14. v. 8.

זָקֵן m. Senex, longævus, senator, adultus. Isa. 3. v. 2. *Munus, seu dignitatem potius hoc nomen* זָקֵן *importat, quam ætatem, sive usurpetur in politia, sive in Ecclesia. Etenim senibus rerum gerendarum cura solet committi. Hinc Græci seniores appellant* γέροντας, *Romani autem* Senatores. *Constr.* זְקַן Gen. 24. v. 2. *Plur.* זְקֵנִים senes, senatores. Isa. 20. v. 4. Ruth 4. v. 9. senatus. *Constr.* זִקְנֵי Exod. 3. v. 16. *Cum affixo* וּזְקֵנָיו & senes ejus. Jos. 8. v. 33. *Fœm. sing.* זְקֵנָה vetula. *Plur.* זְקֵנוֹת anus. Zach. 8. v. 4.

זֹקֶן m. Senium, senectus. Gen. 48. v. 10.

זָקָן c. Barba. Isa. 15. v. 2. mentum. 2. Sam. 20. v. 9. *Constr.* זְקַן 2. Sam. 20. v. 9. *Cum affixo* בִּזְקָנוֹ mentum ejus. 1. Sam. 17. v. 35.

זִקְנָה f. Senectus. Isa. 46. v. 4. *Constr.* זִקְנַת 1. Reg. 11. v. 4. *Cum affixo* זִקְנָתָהּ senectutem suam. Gen. 24. v. 36.

זְקֻנִים m. *Plur.* Senectus. Gen. 37. v. 3. בֶּן־זְקֻנִים filius sapiens, & prudens. *Cum affixo* לִזְקֻנָיו in senectute ejus. Gen. 21. v. 2.

זָקַף Elevare, erigere, relevare, exaltare. Psal. 146. v. 8. *Falluntur, qui reddunt* aspicere, videre.

זָקַק Fundere, effundere, colare, liquare. Job 28. v. 1. *Pihel* זִקֵּק excoquere, liquare, liquando purgare, emundare, mundare, defæcare. Malach. 3. v. 3. Isa. 25. v. 6.

זִקִּים m. *Plur.* Catenæ, manicæ, compedes. Psal. 149. v. 8. Job 36. v. 8. *item* flammæ, scintillæ.

זָרַב Diffluere, effluere, diffundi. Job 6. v. 17. *D. Hieronymus vertit* dissipari; *R. David* multiplicari; *R. Sahadjah* frigescere; *R. Mose* æstuare. *Quam lectionem quisque volue-*

luerit sequatur; torrentibus enim, de quibus loco citato sermo, quælibet est accommodata.

זָרָה Ventilare, spargere, dispergere, disseminare. Ruth 3. v. 2. Jerem. 4. v. 11. Numer. 16. v. 37. *Niphal* נִזְרָה dispergi. Ezech. 36. v. 19. *Pihel* זֵרָה 1. Reg. 14. v. 15. cingere, circumdare. Psal. 139. v. 3. ventilare, vannare, spargere. זֹרֶה Isa. 30. v. 24. *qui derivant ab hac radice, censent esse Participium passivum Pihel, quod alias inusitatum est, Cholem adhibito loco ejecti Daghes, & explicant per* ventilatum.

זֵר m. Limbus, corona, circulus, peripheria, cinctura, *qua extremitates Arcæ, mensæ, & aræ thymiamatis cinctæ erant*. Exod. 25. v. 24. *Cum affixo* subter לְזֵרוֹ coronam ejus. Exod. 30. v. 4.

זָרָא f. Dispersio. Numer. 11. v. 20. א *pro* ה *ponitur*. *Nonnullis* nausea, *sicuti D. Hieronymo; aliis* abalienatio.

זָרִים m. *Plur.* Ventilatores. Isa. 51. v. 2.

מִזְרֶה m. Ventilabrum, vannus, pala. Jerem. 15. v. 7.

זַרְזִיף m. Irrigatio, aspersio: stillæ, stillatio, irroratio. Psal. 72. v. 6. *aliis* herba excisa, herba detonsa.

זַרְזִיר m. Accinctus. Proverb. 30. v. 31. *item bestia, cujus robur in lumbis est; quibusdam* lælaps, *seu* leporarius canis, *quod in lumbis sit tenuis, ac si haberet lumbos accinctos; aliis* pardus; *aliis genus avis immundæ; aliis* gallus; *aliis* sturnus.

זָרַח Oriri, exoriri, nasci, agnasci, diffundere se, lucem spargere, effulgere, splendere, apparere. 2. Sam. 23. v. 4. Job 9. v. 7. Nah. 3. v. 17.

זֶרַח m. Ortus, nativitas, origo. *Cum affixo* זַרְחֵךְ ortus tui. Isa. 60. v. 3.

אֶזְרָח m. Indigena, civis. Levit. 16. v. 29. *Constr.* אֶזְרַח Exod. 12. v. 19. *aliis* cedrus, *vel* laurus, *sed qua ratione prorsus ignoro*.

מִזְרָח m. Ortus, oriens, pars mundi orientalis, orientalis plaga. Neh. 3. v. 26. *Constr.* מִזְרַח Deut. 4. v. 27.

זָרַם Cum impetu fluctuare, inundare, abripere. Psal. 90. v. 5. *Ex conjugatione Puhal* זֹרְמוּ מַיִם עָבוֹת inundaverunt aquæ nubium. Psal. 77. v. 18. *Alii volunt esse ex conjugatione Pihel, & explicant;* inundare fecerunt aquas nubes: *Septuaginta* multitudo sonitus aquarum: vocem dederunt nubes. *D. Hieronymus* excusserunt aquas nubila.

זֶרֶם m. Inundatio, fluxus, turbo. *D. Hieronymo* gurges. Habac. 3. v. 10. Job 24. v. 5.

זִרְמָה f. Fluxus, inundatio. *Constr.* זִרְמַת Ezech. 23. v. 20. *Cum affixo* זִרְמָתָם fluxus eorum: *ibidem*.

זָרַע Seminare, serere, conserere, semen projicere *ad conservandam speciem*. Judic. 6. v. 3. Jerem. 12. v. 13. *Niphal* נִזְרַע seminatus, satus est. Numer. 5. v. 28. Ezech. 36. v. 9. *Hiphil* הִזְרִיעַ seminare. Genes. 1. v. 11. Levit. 12. v. 2.

זֶרַע m. Semen, sperma, filius, granum. Gen. 1. v. 11. sementis. Gen. 47. v. 24. *Cum affixo* זַרְעוֹ semen ejus. Gen. 48. v. 19. *Plur.* זְרָעִים semina. *Cum affixo* וְזַרְעֵיכֶם & semina vestra. 1. Sam. 8. v. 15.

זֵרָע m. Idem. *Constr.* זֵרַע. Num. 11. v. 7.

זֵרוּעַ m. Satum, sativum. Levit. 11. v. 37. *Plur. cum affixo* זֵרוּעֶיהָ Isa. 61. v. 11.

זְרוֹעַ c. *sed sæpius fœmininum*. Brachium, humerus, lacertus, armus. Deut. 33. v. 20. *metaphorice* robur, vis, potentia, virtus, fortitudo, sustentatio, gloria, majestas, principatus, auxilium, subsidium. Num. 6. v. 19. *Cum affixo* זְרוֹעוֹ brachii sui. Isa. 30. v. 30. & c. 9. v. 20. *Plur.* זְרֹעִים brachia. Dan. 11. v. 31. *Constr.* זְרֹעֵי Gen. 49. v. 24. *Cum affixo* זְרֹעָיו brachia ejus. 2. Reg. 9. v. 24. *forma fœm.* זְרֹעוֹת Deut. 33. v. 27. *Cum affixo* אֶת־זְרֹעֹתָיו brachia ejus. Ezech. 30. v. 22. זְרוֹעֹתֶיהָ brachia sua. Prov. 31. v. 17.

זֵרְעִים m. *Plur.* Legumina, semina, grana. Dan. 1. v. 12.

זֵרְעֹנִים m. *Plur.* Idem. Dan. 1. v. 16.

אֶזְרוֹעַ f. Brachium, lacertus. Jerem. 32. v. 21. *Cum affixo* וְאֶזְרֹעִי & brachium meum. Job 31. v. 22.

מִזְרָע m. Sementis. *Constr.* מִזְרַע Isa. 19. v. 7.

זָרַק Spargere, aspergere, conspergere, inspergere, fundere *cum aspersione*. Exod. 24. v. 6. *Puhal* זֹרַק aspergi. Num. 19. v. 13. & 19.

מִזְרָק m. Crater, pelvis, amula, gutturnium, phiala: thuribulum. Numer. 7. v. 13. *Scribitur cum Pathach in forma absoluta, sicuti alia nonnulla. Plur.* מִזְרָקִים phialæ. Zach. 14. v. 20. *Constr.* מִזְרְקֵי Numer. 7. v. 84. Amos 6. v. 6. & *Fœm.* מִזְרְקוֹת 1. Reg. 7. v. 40. *Cum affixo* וּמִזְרְקֹתָיו & phialas ejus. Exod. 27. v. 3.

זֶרֶת m. Palmus *major, qui tres palmos minores continet*, dodrans pedis, spithama: *mensura palmi, aut dimidii cubiti, id est quatuor digitorum in transversum expansorum*. Exod. 28. v. 16. Ezech. 43. v. 13. 1. Sam. 17. v. 4. *Palmus minor dicitur* טֹפַח. *Quantum quis potest metiri inter digitum auricularem, & pollicem, dicitur* זֶרֶת, *ut distinguatur a* טֹפַח.

INCIPIENTIA

A ח

ח In numeris valet octo; semper est litera radicalis, & una ex gutturalibus, quæ nunquam suscipiunt Daghes.

חבא *Hiphil* הֶחְבִּיא Abscondere, abdere, celare, occultare, supprimere. Isa. 49. v. 2. *Fœm. cum duplicata litera fœm. generis* הֶחְבִּאַתָה abscondit. Jos. 6. v. 17. *Niphal* נֶחְבָּא Jud. 9. v. 5. abscondi, abscondere se, latitare, delitescere, abdi. Gen. 31. v. 27. *Infinitivus anomalus* הֵחָבֵה abscondere se. 2. Paral. 7. v. 12. א *mutato in* ה. *Hithpahel Præterit.* הִתְחַבְּאוּ abditi sunt. 2. Sam. 14. v. 11.

מַחֲבֵא m. Absconsio, latibulum, latebra. *Constr.* מַחֲבֵא Isa. 32. v. 2. *ubi* כְּמַחֲבֵא־רוּחַ sicut absconsio venti, *a D. Hieronymo exponitur* sicut qui absconditur a vento.

מַחֲבֹאִים m. *Plur.* Latibula, latebræ. 1. Sam. 23. v. 23.

חָבַב Diligere, amare. Deuter. 33. v. 3. בְּחֻבִּי in amore meo, *sive*, dum amarem ego. Job 31. v. 33. *D. Hieronymus vertit* in sinu meo; *quasi sit dictio Chaldaica: nam apud Chaldæos pro* חֵיק sinus *usurpatur* חֹב, & חֻבָּב.

חָבָה Latitare, latere, abscondere se, delitescere. Isa. 26. v. 20.

חֶבְיוֹן m. Absconsio. Habac. 3. v. 5. *D. Hieronymus vertit* abscondita est.

חָבַט Excutere, decutere *fructus ex arboribus, vel frumenta, aut legumina ex folliculis*. Jud. 6. v. 11. Deut. 24. v. 20. *Niphal* נֶחְבַּט excuti. Isa. 28. v. 27.

חָבַל Pigneratus est, pignori dedit, pro pignore, in pignus accepit, ligavit, contraxit, obligavit, obstrinxit: dissolvit, rupit: *ex usu Chaldaico* corrupit, dissi-

dissipavit. Exod. 22. v. 27. perdidit, destruxit. Deuter. 24. v. 6. Nehem. 1. v. 7. Job 34. v. 30. Ezech. 18. v. 6. *Niphal* נֶחְבַּל corrumpi, destrui. Proverb. 13. v. 13. *ubi* יֵחָבֶל לוֹ corrumpetur propter ipsum, *a D. Hieronymo exponitur* ipse se in futurum obligat. *Pihel* חִבֵּל corrumpere, perdere, dissipare. Mich. 2. v. 10. Cant. 2. v. 15. parere, eniti. Psal. 7. v. 15. ubi חִבְּלַתְךָ אִמֶּךָ שָׁמָּה חִבְּלָה יְלָדַתְךָ peperit te mater tua, ibi peperit, (*sc.* te) genuit te, *hoc est*, quæ genuit te. Cant. 8. v. 5. *D. Hieronymus* ibi corrupta est mater tua, ibi violata est genitrix tua. *Hoc Verbum usurpatur de mulieris nisu vehementi in partu, cum summo dolore fœtum enititur, trahitque originem a* חֵבֶל dolor, *quia fœminæ in partu dolorem maximum sentiunt. Metaphorice adhibetur de vehementi, & improbo malorum studio, ut* Psal. 7. *& alibi. Puhal* חֻבַּל corrumpi, vastari. Isa. 10. v. 27. Job 17. v. 1. computrescere, attenuari *D. Hieronymo*.

חֶבֶל m. Corruptio, perditio, destructio, vastatio, dolor. Mich. 2. v. 10. funis, funiculus, restis, laqueus, *quo capiuntur aves, vel alia animalia*. Job 18. v. 10. Eccles. 12. v. 16. Jos. 2. v. 15. *metonymice* pars, portio hæreditatis, *quæ funiculis mensoriis dividebatur*. Amos 7. v. 17. Deuter. 32. v. 9. Jos. 17. v. 14. tractus, regio, provincia. Deuter. 3. v. 4. Soph. 2. v. 5. turba, caterva, congregatio, cœtus, societas, cuneus, cohors. 1. Sam. 10. v. 5. Psal. 119. v. 61. *Cum affixo* חַבְלוֹ funiculus ejus. Job 18. v. 10. *Plur.* חֲבָלִים funes. 2. Sam. 8. v. 2. lineæ. Psal. 16. v. 6. *Constr.* חֶבְלֵי & חַבְלֵי Psal. 119. v. 61. Jos. 17. v. 5. Esth. 1. v. 6. *Cum affixo* כָּל־חֲבָלָיו omnes funes ejus. Isa. 33. v. 20.

חֵבֶל m. Dolor gravissimus, tormina, dolores parturientium. *D. Hieronymo* partus. Isa. 66. v. 7. *Plur.* חֲבָלִים tormenta, dolores. Isa. 13. v. 8. Jerem. 22. v. 23. *Constr.* חֶבְלֵי Psal. 18. v. 5. Hos. 13. v. 13. *Cum affixo* חֶבְלֵיהֶם dolores suos. Job 39. v. 6.

חֲבֹל m. Pignus. Ezech. 18. v. 12. devastatio, corruptio. Neh. 1. v. 7. *Fœm.* חֲבֹלָה. *Cum affixo* חֲבֹלָתוֹ pignus suum. Ezech. 18. v. 7.

חִבֵּל m. Malus, *arbor navis, a multis funibus ei alligatis sic dicta*. Prover. 23. v. 34. *aliis* anchora.

חֹבֵל m. Gubernator nauticus, nauta, nauclerus. Jon. 1. v. 6. *Plur.* חֹבְלִים *nomen baculi pastoralis. D. Hieronymus* funiculos *vertit*. Zach. 11. v. 7. *Constr.* חֹבְלֵי Ezech. 27. v. 29 *Cum affixo* חֹבְלַיִךְ gubernatores nautici tui. Ezech. 27. v. 8.

תַּחְבּוּלוֹת f. *Plur.* Solertiæ, technæ, consilia: prudentia. Prov. 1. v. 5. *aliis* gubernacula, dispositiones. Prov. 11. v. 14. *Cum affixo* בְּתַחְבּוּלוֹתָו consiliis ejus, *vel* cogitationibus ejus, *nempe Dei*. Job 37. v. 12.

חבץ חֲבַצֶּלֶת f. Rosa, lilium: flos, vaccinium. Cant. 2. v. 1. Isa. 35. v. 1.

חָבַק Ampleƈti, amplexari, compleƈti, complicare, brachiis includere. Eccl. 4. v. 5. Thren. 4. v. 5. tu חֹבֶקֶת בֵּן amplexaris filium, *D. Hieronymus* habebis in utero filium. *Pihel* חִבֵּק idem. Job 24. v. 8. Genes. 29. v. 13.

חִבֻּק m. Amplexus, complexus, complicatio. Prover. 6. v. 10.

חָבַר Sociari, associari, consociari, conjungi, conjungere, sociare se, convenire, participare, participem esse. Gen. 14. v. 3. *Partic.* חֹבֵר socius, collega, incantator. Exod. 26. v. 3. *Pihel* חִבֵּר consociare, conjungere, sociare, componere, copulare. Exod. 36. v. 10. *aliis* accumulare, congregare. *Puhal* חֻבַּר sociari. *Anomalum* הַיְחָבְרְךָ an consociaretur tibi? Psal. 34. v. 20. *pro* הַיְתְחַבֶּרְךָ. *Hiphil* הֶחְבִּיר accumulare, *D. Hieronymo* consolari. Job 16. v. 4. *Hithpahel* הִתְחַבֵּר jungere se. 2. Paral. 20. v. 34.

חָבֵר m. Particeps, socius, sodalis, consors, collega, comes. Prover. 28. v. 24. *Cum affixo* חֲבֵרוֹ socium suum. Eccles. 4. v. 10 *Fœm.* חֲבֶרֶת socia. *Cum affixo* חֲבֶרְתְּךָ socia tua, particeps tua. Malach. 2. v. 14. *Plur.* חֲבֵרִים socii. Cant. 8. v. 13. *Constr.* חַבְרֵי Isa. 1. v. 23. *Cum affixo* חֲבֵרָיו socii ejus. Isa. 44. v. 11.

חַבָּר m. Idem. *Plur.* חַבָּרִים socii. Job 40. v. 25. *aliis* mercatores, *quia simul sociantur; aliis* incantatores; *D. Hieronymo* amici.

חֶבֶר m. Societas, sodalitium, coadunatio, consociatio, conjunƈtio, cœtus, congregatio. Hos. 6. v. 10. Prover. 21. v. 9. incantatio. Deut. 18. v. 11. *Fœm.* חֶבְרָה sodalitium, conjunƈtio. Job 34. v. 8. *Plur.* חֲבָרִים incantatores. Psal. 58. v. 6. *Cum affixo* חֲבָרַיִךְ incantatorum tuorum. Isa. 47. v 9.

חַבּוּרָה f. Plaga, vibex, livor, cicatrix, vulnus, percussio, tumor livens. Exod. 21. v. 25. *Cum affixo* לְחַבֻּרָתִי in livore meo. Gen. 4. v. 23. *Plur.* חֲבֻרוֹת livores. Prov. 20. v. 30. *Cum affixo* חַבּוּרֹתָי livores mei. Psal. 38. v. 6.

חֲבוּרָה f. Idem. *Cum affixo* בַּחֲבֻרָתוֹ livore ejus. Isa. 53. v. 5.

חוֹבֶרֶת f. Junƈtura, commissura. Exod. 26. v. 4.

חֲבַרְבֻּרוֹת f. *Plur.* Liventes maculæ. Jer. 13. v. 23. *aliis* varietates.

הִתְחַבְּרוּת f. Consociatio, conjunƈtio, amicitia. Dan. 11. v. 23.

מַחְבֶּרֶת f. Conjunƈtio, junƈtura, compago, commissura. Exod. 26. v. 4. *Cum affixo* מַחְבַּרְתּוֹ conjunƈtionem ejus. Exod. 28. v. 27.

מְחַבְּרוֹת f. *Plur.* Junƈturæ, commissuræ. 1. Paral. 22. v. 3. 2. Paral. 34. v. 11.

חָבַשׁ Ligare, alligare, obligare, superalligare, superimponere: medicari: sternere, insternere jumentum: accingere: Exod. 29. v. 9. Isa. 3. v. 7. dominari. Job 34. v. 16. *Pihel* חִבֵּשׁ ligare, alligare. Job 28. v. 11. Psal. 147. v. 3. *Puhal* חֻבַּשׁ alliga-

ligari. Isa. 1. v. 6. obvolvi. Ezech. 30. v. 21.

חֹבֵשׁ m. Alligans, chirurgus: medicus. Isa. 3. v. 7.

חבת חֲבִתִּים m. Sartagines, cacabi, patellæ: craticulæ. 1. Paral. 9. v. 31.

מַחֲבַת f. Sartago: craticula; frixorium; patella. Levit. 6. v. 14.

חגב m. Cicada, bruchus. Levit. 11. v. 22. locusta. 2. Paral. 7. v. 13. Eccl. 12. v. 5. *aliis* dorsum, spina dorsi; *aliis* membrum virile. *Plur.* חֲגָבִים locustæ. Num. 13. v. 34. Isa. 40. v. 22.

חגג Festum celebrare, feriari: tripudiare, saltare, subsilire, in orbem ire. Exod. 12. v. 14. Psal. 42. v. 5. 1. Sam. 30. v. 16. *per catachresin* titubare *ebriorum more.* Psal. 107. v. 27.

חַג m. Festum, feria, dies festus, festivitas, solemnitas, tripudium; sacrificium festi. *Festum ita dictum, quia in illo ob lætitiam saltabant.* Exod. 23. v. 14. Psal. 118. v. 27. *Cum affixo* בְּחַגֶּךָ in solemnitate tua. Deut. 16. v. 14. *Plur.* חַגִּים sacrificia festi. Isa. 29. v. 1. solemnitates. Ezech. 45. v. 17. *Cum affixo* חַגֵּיכֶם solemnitates vestras. Amos 5. v. 21.

חָגָּא m. Titubatio, commotio, trepidatio, tremor, pavor. Isa. 19. v. 17. *cum* א *loco* ה. *Ubi D. Hieronymus in commentariis ait, Melius reor, etiam proprium errorem reprehendere, quam, dum erubesco imperitiam confiteri, in errore persistere in eo, quod transtulit. Pro* in pavorem *in Hebraico legitur* לְחָגָּא, *quod interpretari potest*, in festivitatem, & timorem. *Aquila eumdem locum transtulit in* σάλευσιν, *sc.* trepidationem. *Alludit enim textus sacer ad* תְּנוּפָה *& cultus illos, quos Deus cum Ægyptiis erat peracturus, non lætos, quales in Lege erant instituti, sed tristes.*

חַגַּי m. *Nomen proprium* Haggæi *Prophetæ, qui fortasse ita dictus est a festivitate, quasi Festivus*, ἑορτάζων.

חגה חֲגָוִים m. *Plur.* Fissuræ, scissuræ, cavernæ, foramina. *Constr.* חַגְוֵי foramina. Cant. 2. v. 14. Jer. 49. v. 16. scissuræ. Obad. v. 3.

חגר Cingere, accingere, præcingere, accingi. Exod. 29. v. 9. Ezech. 7. v. 18. 2. Sam. 22. v. 46.

חָגוֹר *Idem ac* חָגוּר m. Accinctus. *Plur. constr.* חֲגוֹרֵי Ezech. 23. v. 15.

חֲגוֹר m. Cingulum, cinctorium, zona, perizoma, balteus. Prover. 31. v. 24. *Cum affixo* חֲגֹרוֹ cingulum suum. 1. Sam. 18. v. 4.

חֲגוֹרָה f. Idem. Isa. 3. v. 24. *Cum affixo* בַּחֲגֹרָתוֹ in cingulo suo. 1. Reg. 2. v. 5. *Plur.* חֲגֹרוֹת cinctoria, subligacula, perizomata. Gen. 3. v. 7.

מַחֲגֹרֶת f. Cinctus, cinctura, cingulum. Isa. 3. v. 24. *D. Hieronymus exponit* cilicium.

חָדַד Acui, exacui, acutum esse: acuere. Habac. 1. v. 8. *ubi* וְחַדּוּ *D. Hieronymus vertit* & velociores erunt. *Hophal* gladius הוּחַדָּה acutus est. Ezech. 21. v. 9.

חַדָּה f. Acutum. Isa. 49. v. 2. Ezech. 5. v. 1.

חַדּוּדִים m. *Plur.* Acumina. *Constr.* חַדּוּדֵי Job 41. v. 21. *ubi* תַּחְתָּיו חַדּוּדֵי חָרֶשׂ sub eo acumina testæ, *a D. Hieronymo exponitur* sub eo erunt radii Solis; *& a R. David in libro Radicum in radice* חָרֶשׂ, sub eo erunt margaritæ ut Sol splendentes.

חָדָה Lætari, gaudere. Exod. 18. v. 9. Job 3. v. 6. acuere. Prov. 27. v. 17. *Pihel* חִדָּה exhilarare, lætificare. Psal. 21. v. 7.

חֶדְוָה f. Lætitia, gaudium, exhilaratio, hilaritas. 1. Paral. 16. v. 27. *Constr.* חֶדְוַת Nehem. 8. v. 10.

חָדַל Cessavit, desiit, destitit, defecit, abstinuit, omisit, finivit, perfecit. Ezech. 3. v. 27. Gen. 41. v. 49. Jud. 5. v. 7. *Anomalum est* הֶחֳדַלְתִּי an desisterem? Jud. 9. v. 9. ה *duplici fungitur munere, & est characteristicum conjugationis Hophal, & est interrogativum: quidam autem volunt esse ex Hiphil, pro* הֶהֱחֲדַלְתִּי: *Vide Cornelium Bertramum. Ille locus* 1. Sam. 2. v. 5. וּרְעֵבִים חָדֵלוּ & famelici cessaverunt, *exponitur a D. Hieronymo* saturati sunt.

חָדֵל m. Cessans, desistens, deficiens, abjectus, desinens. Psal. 39. v. 5. *Construct.* חֲדַל : חֲדַל אִישִׁים abjectus virorum, *vel* inter viros; *D. Hieronymo* novissimus virorum. Isa. 53. v. 3.

חֶדֶל m. Mundus, tempus, seculum: *totum vitæ curriculum, & tempus humanæ vitæ præfinitum, quod cito cessat, & deficit*: cessatio. Isa. 38. v. 11. *D. Hieronymo loco citato* quies.

חֵדֶק m. Spina: paliurus, *spinæ genus*. Prov. 15. v. 19. Mich. 7. v. 4. morum *etiam* asperitas *hac voce significatur*. *Quidam volunt, spinam ita dictam fuisse a* דָּחַק adhærere *per metathesim literarum, quod carni arcte adhæreat*.

חָדַר חֲדַר Penetravit, intravit in penetralia intima persequens. Ezech. 21. v. 14.

חֶדֶר m. Cubiculum, conclave, triclinium, penetrale, adytum, locus secretior. 1. Reg. 20. v. 30. Job 37. v. 9. Gen. 43. v. 30. Judic. 16. v. 9. *Cum affixo* מֵחֶדְרוֹ de cubiculo suo. Joel. 2. v. 16.

חֶדֶר m. Idem. *Item* meridies. Job 37. v. 9. *Constr.* חֲדַר 1. Reg. 6. v. 12. Jud. 3. v. 24. *Plur.* חֲדָרִים cellaria: interiora. Prov. 24. v. 4. מֵחֲדָרִים ab interioribus. Deut. 32. v. 25. *Constr.* חַדְרֵי Prov. 7. v. 27. חַדְרֵי תֵימָן plagæ Australes: *aliis* stellæ, *vel* signa, & imagines circa polum Antarcticum, *sic appellatæ, quod sint nobis occultæ*. Job 9. v. 9.

Cum affixo חֲדָרֶיךָ cubicula tua. Isa. 26. v. 2c. חֲדָרָיו cellaria sua. Cant. 1. v. 4.

חֹדֶרֶת f. Penetralia petens, *vel* permeans. Ezech. 21. v. 14. percutiens in penetralibus, *vel* insidians, *vel* latens in cubiculo, & penetrali. *Targum* commovens: obstupefaciens *juxta D. Hieronymum*.

חָדַשׁ Innovare, renovare, restaurare, reficere, redintegrare, reformare, instaurare, interpolare. Isa. 61. v. 4. 2. Paral. 24. v. 4. Psal. 51. v. 12. *Hithpahel* הִתְחַדֵּשׁ renovari: juvenescere, repubescere. Psal. 103. v. 5.

חָדָשׁ m. Novus, recens. Exod. 1. v. 8. מֵחָדָשׁ ab integro, de integro. *Plur.* חֲדָשִׁים novi. Judic. 15. v. 13. *Fœm.* חֲדָשָׁה nova. Isa. 65. v. 17. *Plur.* חֲדָשׁוֹת nova. Isa. 42. v. 9.

חֹדֶשׁ m. Novilunium, neomenia, dies novilunii; mensis, *sic dictus*, *quia in eo Luna innovatur*: innovatio Lunæ. Gen. 29. v. 14. Kalendæ 1. Sam. 20. v. 5. 2. Reg. 4. v. 22. חֹדֶשׁ הָעֲשִׂירִי December. *Cum affixo* חָדְשׁוֹ mense suo. 1. Reg. 4. v. 27. *Plur.* חֳדָשִׁים menses. Exod. 12. v. 2. Ezech. 45. v. 17. שִׁשָּׁה חֳדָשִׁים semestris. *Constr.* חָדְשֵׁי. Exod. 12. v. 2. *Cum affixo* חָדְשֵׁיכֶם Kalendas vestras. Isa. 1. v. 14. לְחֳדָשָׁיו per menses suos. Ezech. 47. v. 12. *Illud autem* Jerem. 2. v. 4. בְּחָדְשָׁהּ *secundum quosdam capitur pro* menstruo, *quod unoquoque mense evenit*; *D. Hieronymus* in menstruis ejus; *Aquila* in Kalendis ejus; *Symmachus* in mense suo; *Septuaginta, & Theodotion* in humilitate sua.

Ex sacris literis passim colligitur, menses non fuisse vocatos certis nominibus, sed a numero, & ordine, quem obtinebant, primum, secundum, tertium, & sic deinceps usque ad duodecimum. Temporis autem progressu, antequam Hebræi Babylonem captivi abducerentur, lingua Hebraica quatuor tantummodo menses vocarunt, scilicet Septembrem איתנים *Etanim*, Octobrem בול *Bul*, Martium אביב *Abib*, & Aprilem זו *Sif*: *post captivitatem vero linguæ Hebraicæ prorsus obliti, & linguam Chaldaicam docti mensibus omnibus Chaldaicæ nomina indiderunt. Sic* ניסן *Nisàn dictus mensis respondens nostro* Martio, אייר *Iiàr* Aprili, סיון *Sivàn* Majo, תמוז *Tamùz* Junio, אב *Ab* Julio, אלול *Elùl* Augusto, תשרי *Tisrì* Septembri, מרחשון *Marchesvàn* Octobri, כסלו *Chislèu* Novembri, טבת *Tebèt* Decembri, שבט *Scebàt* Januario, אדר *Adàr* Februario, *& in anno intercalari* ואדר *Vaadàr, quasi Adàr iteratus. Exemplum prioris appellationis habemus in capite Exodi quadragesimo, Numerorum undecimo, & primi libri Paralipomenon capite vigesimo septimo; posterioris autem capite tertio, & decimo sexto Estheræ, primo Baruchi Zachariæ septimo, libri primi Machabæorum capite sexto, & libri tertii Regum capite sexto, & octavo. Notandum, hos menses apud Hebræos Lunares non semper Romanorum mensibus respondisse, sed frequenter singulos in binos incidisse. Qui plura de mensuris temporum apud Judæos desiderat, legat quintam ex nostris Dissertationibus Patavii typis Seminarii*

narii editis anno 1729, &, *Deo dante, multo auctioribus brevi edendis.*

חָדְשִׁי m. Novus, recens. 2. Sam. 24. v. 6. *Nonnullis est nomen proprium.*

חוב m. Debitor, sons. Ezech. 18. v. 7. *aliis* mutuum accipiens.

חָיֵב Debitorem reddere, reum efficere, reum peragere, damnare, condemnare, accusare de debito, obligare, obstringere. Dan. 1. v. 10. *D. Hieronymo* condemnare.

חוג Circuire, circumdare, circumducere, circinare. Job 26. v. 10.

חוג m. Circulus, ambitus, circumferentia, globus, sphæra, *quæ terram ambit*, gyrus. Isa. 40. v. 22. cardo. Job 22. v. 14.

מְחוּגָה f. Circinus, *instrumentum, quo fit circulus, vulgo* sesto, compasso *apud Italos.* Isa. 44. v. 13.

חוד Ænigmatice loqui, ænigma, problema proponere, acuere, obscure dicere. Jud. 14. v. 16. Ezech. 17. v. 2. Jud. 14. v. 12.

חִידָה f. Ænigma, problema, *quod ingenii acumen, ut intelligatur, requirat*: acumen. Ezech. 17. v. 2. *Cum affixo* חִידָתִי ænigma meum. *Plur.* חִידוֹת ænigmata. Num. 12. v. 8. Psal. 78. v. 2. *Cum affixo* חִידֹתָם ænigmata eorum. Prov. 1. v. 6.

חִוָּה *Pihel* Indicare, annuntiare, patefacere. Job 32. v. 6. *aliis* illustrare.

אַחְוָה f. Indicatio, annuntiatio, manifestatio, patefactio, declaratio. *Cum affixo* וְאַחֲוָתִי & indicationem meam; *D. Hieronymus* & ænigmata mea *exponit.* Job 13. v. 17.

חוֹת Villæ. *Vide in* חיה.

חוז מָחוֹז m. Terminus, portus: provincia, regio, tractus. *Constr.* מְחוֹז Psal. 107. v. 30.

חוח m. Spina, paliurus. Job 31. v. 40. Prov. 26. v. 9. carduus. 2. Reg. 14. v. 9. *metaphorice* hamus, uncus piscatorius, instrumentum ferreum, circulus: *D. Hieronymo* armilla. Job 40. v. 21. *Plur.* חוחים, & חַחִים compedes, vincula, catenæ. Ezech. 38. v. 4. Cant. 2. v. 2. 2. Paral. 33. v. 11. & *cum* ו *mobili* חֲוָחִים munitiones, spinæ montium, spineta, rupes præacutæ. 1. Sam. 13. v. 6. *D. Hieronymo* abdita.

חָח m. Hamus, uncus, fibula, circulus, acicula, acus, frænum: armillæ. Exod. 35. v. 22. *Cum affixo* חַחִי circulum meum. Isa. 37. v. 29. *Plur.* חַחִים frænum: catenæ, compedes. Ezech. 29. v. 4. & c. 38. v. 4.

חוט m. Filum, funiculus. Jos. 2. v. 18. Eccles. 4. v. 12. Gen. 14. v. 23. vitta. Cant. 4. v. 3. filum mensorium, regula. 1. Reg. 7. v. 15.

חוּל Parturire. Isa. 26. v. 18. dolere, angi, cruciari. Isa. 23. v. 4. timere, contremiscere, formidare: *construitur cum præpositione* מִן. Deut. 2. v. 25. manere, permanere, castrametari, residere: *construitur cum* עַל, *vel* בְּ. Hos. 11. v. 6. Thren. 4. v. 6. ingruere, imminere, impendere, cadere. 2. Sam. 3. v. 29. saltare. Jud. 21. v. 21. expectare *juxta R. Jona*, *D. Hieronymo* infirmari. Mich. 1. v. 12. *Pihel* חוֹלֵל generare, parere, eniti. Job 39. v. 4. Prov. 26. v. 9. *metaphorice* formare. Job 26. v. 13. dolore afficere, vulnerare. Isa. 51. v. 9. sollicite expectare. Job 35. v. 14. incidere, venire. Jer. 23. v. 19. obstetricari. Psal. 29. v. 9. dissipare, fugare. Prov. 25. v. 26. *Puhal* חוֹלַל formari. Psal. 51. v. 7. concipi. Prov. 8. v. 24. parturiri. v. 25. gemere. Job 26. v. 5. dolore affici. Isa. 53. v. 5. *Hiphil* הֵחִיל dolere, parturire. Psal. 69. v. 9. Job 20. v. 21. contremiscere, formidare. 1. Sam. 31. v. 3. Jer. 5. v. 2. commovere, concutere. Psal. 29. v. 8. anxie expectare, præstolari. Gen. 8. v. 10. Thren. 3. v. 26. *Anomalum est* אחִילָה dolebo. Jer. 4. v. 19. *forma est composita a* יָחַל *&* חוּל, *cum* ה *paragogico pro* אָחִיל: *unde in quibusdam exemplaribus scribitur cum* ו *in medio*, אחוּלָה, *quod Masorethæ notarunt, legendum cum Jod.*

חִיל m. Dolor. Exod. 15. v. 14. Jer. 6. v. 24. *Fœm.* חִילָה idem. Job 6. v. 10.

חוֹל m. Arena, sabulum. Jer. 33. v. 22. Job 29. v. 18. *Hebræis quibusdam* phœnix *est*, *D. Hieronymo* palma.

חוֹלָה f. Dolorem afferens. Eccles. 5. v. 12. parturiens. Jer. 4. v. 31.

חַלְחָלָה f. Dolor vehemens, cruciatus. Nah. 2. v. 10.

חוּס Parcere, ignoscere, misereri, dolere: *construitur cum præpositione* עַל, *& sæpius habet adjunctum nomen* עַיִן oculus. Jonæ 4. v. 10. Ezech. 16. v. 5. 1. Sam. 24. v. 11.

חוּץ Foris, foras, extra: præter, præterquam: platea, vicus, vicinia, compitum, forum. Job 18. v. 17. Judic. 12. v. 9. Ezech. 41. v. 25. *Eleganter post sergit* לְ, *cum significat* extra. Levit. 4. v. 12. 2. Paralip. 32. v. 5. מִחוּץ deforis, extrinsecus. *Plur.* חוּצוֹת plateæ. Jer. 5. v. 1. Isa. 51. v. 20. *Cum affixo* חוּצוֹתֶיךָ plateas tuas. Ezech. 26. v. 11.

חִיצוֹן m. Exterior, exterius. Ezech. 44. v. 1. & c. 41. v. 17. *Fœm.* חִיצוֹנָה Ezech. 40. v. 17. 2. Reg. 16. v. 18.

חָוַר Albescere, expallescere, candidum esse: erubescere, vereri, revereri, metuere. Isa. 29. v. 22.

חוּר m. Albus, candidus. Esth. 1. v. 6. candor. c. 8. v. 15. *aliis* aërei coloris, *sicut D. Hieronymo*; *aliis* aulæum; *aliis* plenum foraminibus, perspicuum.

חוּשׁ Festinare, properare, accelerare. Isa. 8. v. 1. alacrem, promptum, sedulum, sollicitum esse. Psal. 119. v. 60. Habac. 1. v. 8. deliciis affluere. Eccl. 2. v. 25. *Hiphil* הֵחִישׁ præfestinare, accelerare, maturare: excitare. Judic. 20. v. 37. Psal. 59. v. 9. subito facere. Isa. 60. v. 22. cito venire. Isa. 5. v. 19.

חִישׁ Cito, festinanter, celeriter: promptitudo, festinatio: excitatio. Psal. 60. v. 10.

חֻשִׁים m. *Plur.* Celeres, festini, expediti, prompti, alacres, festinantes: festinationes. Numer. 32. v. 17.

חָזָה Videre, intueri, considerare, contemplari, aspicere, prospicere, providere, respicere: prævidere, prophetare. *Construitur cum Accusativo, & præpositione* ב. Psal. 63. v. 3. Job 36. v. 25. Thren. 2. v. 14. Ezech. 12. v. 27. *Part.* חֹזֶה videns, propheta. 1. Sam. 9. v. 9. *Anomalum est Futurum* יֶחֱזָיוּן videbunt. Isa. 26. v. 11. *cum Jod, quod factum est ex* ה, *pro* יֶחֱזוּן: *huc refer* יִשְׁתָּיוּן Psal. 78. v. 44. יֶחֱסָיוּן Psal. 36. v. 8. & יִשְׁלָיוּ Psal. 122. v. 6. & יִרְבְּיֻן Deut. 8. v. 13. *pro* יִרְבּוּן. & יִרְוְיֻן Psal. 36. v. 9.

חֹזֶה m. Videns, Propheta, Vates, *quia Deus per visiones Prophetis res futuras, & occultas patefaciebat. Vide* 1. Sam. 9. v. 9. provisio. Isa. 28. v. 15. *Plur.* חֹזִים videntes. Isa. 47. v. 13. & חוֹזָי 2. Paral. 33. v. 20. *pro* חוֹזִים.

חָזֶה m. Pectus, pectusculum: *quidam ita dictum volunt, quod magis reliquis membris prostet, ac promineat, & facilius appareat.* Exod. 29. v. 26. *Constr.* חֲזֵה Exod. 29. v. 27. *Plur.* חָזוֹת pectora. Levit. 9. v. 20.

חָזוֹן m. Visio, prophetia, revelatio, contemplatio. Ezech. 7. v. 25. *Constr.* חֲזוֹן Isa. 1. v. 1.

חִזָּיוֹן m. Visio, revelatio. Isa. 22. v. 1. *Constr.* חֶזְיוֹן Job 35. v. 15. מֵחֶזְיֹנוֹ a visione sua. Zachar. 13. v. 4. *Plur.* חֶזְיֹנוֹת visiones. Joel. 2. v. 28.

חָזוּת f. Visio, provisio. Dan. 8. v. 5. *R. David loco citato* קֶרֶן חָזוּת cornu visionis *explicat* cornu perplexitatis, *hoc est*, cornu complicatum, perplexum. Job 8. v. 14. *Cum affixo* וְחָזוּתְכֶם & visio vestra. Isa. 28. v. 18.

חֲזוֹת f. Visio. 2. Paral. 9. v. 29.

מַחֲזֶה m. Visio. Gen. 15. v. 1. *Constr.* מַחֲזֵה Ezech. 13. v. 7.

מֶחֱזָה f. Aspectus, prospectus, fenestra. 1. Reg. 7. v. 5. *ubi* מֶחֱזָה אֶל־מֶחֱזָה fenestra contra fenestram, *D. Hieronymus vertit* e regione se respicientes. *R. David in commentariis transfert*, visio contra visionem, *quasi diceret, fenestras fuisse in tribus parietibus.*

חזז חָזִיז m. Fulgetrum, fulgur, coruscatio *præcedens tonitrua*, nubes, nubilum, *D. Hieronymo* procella. Job 28. v. 26. *Plur.* חֲזִיזִים nubes. Zach. 10. v. 1.

חָזַק Invaluit, prævaluit, validus, fortis fuit, roboratus, confirmatus; obſirmatus fuit. Gen. 41. v. 57. 2. Paral. 28. v. 20. Jer. 20. v. 7. obtinere. 2. Reg. 14. v. 5. conſtringi. Iſa. 28. v. 22. *Pihel* חִזֵּק firmavit, muniit, vallavit, confirmavit, obſirmavit, obduravit, corroboravit, confortavit, conſtabilivit, roboravit, reſtauravit, induravit, conſolidavit, cohortatus eſt. Pſal. 147. v. 13. Jer. 5. v. 3. Exod. 14. v. 17. 2. Paral. 34. v. 10. *Hiphil* הֶחֱזִיק idem, *atque ita cum Accuſativo conſtruitur: ſed frequentius eſt* apprehendit, comprehendit, tenuit, detinuit, retinuit firmiter, & per vim; *ſæpius conſtruitur cum præpoſitione* ב. Mich. 7. v. 18. Prover. 7. v. 13. Exod. 9. v. 2. regere. Judic. 16. v. 26. *Hithpahel* הִתְחַזֵּק firmum, *vel* fortem ſe exhibuit, confirmavit ſe, confirmatus fuit. 2. Paral. 13. v. 7. 1. Sam. 4. v. 9. regere. 2. Sam. 3. v. 6.

חָזֵק m. Invaleſcens. Exod. 19. v. 19. 2. Sam. 3. v. 1.

חָזָק m. Validus, valens, efficax, vegetus, fortis, firmus, ſolidus, conſtans, robuſtus, vehemens, durus, rigidus. Num. 13. v. 32. Iſa. 28. v. 2. fortitudo. Iſa. 40. v. 10. *Plur.* חֲזָקִים fortes. Judic. 18. v. 20. *Conſtr.* חִזְקֵי Ezech. 3. v. 7. *Fœm.* חֲזָקָה fortis. Exod. 13. v. 9.

חֵזֶק m. Firmitas, fortitudo. *Cum affixo* חִזְקִי fortitudo mea. Pſal. 18. v. 2.

חֹזֶק m. Robur, vehementia, ſoliditas, firmitas, conſtantia, firmamentum, fortitudo, intenſio בְּחֹזֶק fortiter. Hag. 2. v. 23. Exod. 13. v. 14. *Cum affixo* בְּחָזְקֵנוּ in fortitudine noſtra. Amos 6. v. 13. *Fœm.* בְּחָזְקָה cum vehementia, *id eſt* vehementer, fortiter, violenter. Jon. 3. v. 8. Judic. 8. v. 1. dure. Ezech. 34. v. 4.

חֶזְקָה f. Idem. *Conſtr.* חֶזְקַת Iſa. 8. v. 11. *Cum affixo* וּבְחֶזְקָתוֹ & in fortitudine ſua. 2. Paral. 26. v. 26.

חזר חֲזִיר m. Porcus, ſus, aper: verres: *animal immundum, cujus eſus in Lege vetitus*. Deut. 14. v. 8. Pſal. 80. v. 14. Iſa. 66. v. 3. חֲזִיר מִיַּעַר aper ſylveſter.

חָטָא Peccare: *proprie eſt* errare, deflectere, aberrare a ſcopo. Gen. 20. v. 6. Exod. 32. v. 32. Levit. 5. v. 15. Thren. 1. v. 8. Eccleſ. 8. v. 12. *Anomalum* וְחַטָּאת & peccavit. Exod. 15. v. 16. *Aben Ezrà, & Kimchì putant eſſe contractum pro* וְחַטָּאָה*; ſed cum ſequatur nomen maſculinum* עַמֶּךָ*, a quo genere diſcrepat* חטאה*, cenſeo, ſumendum eſſe pro nomine,* peccatum eſt populi mei. *Pariter anomalum eſt* חֹטְאִים peccantes. 1. Sam. 14. v. 23. *ad formam Quieſcentium tertia* ה. *Sic Infinitivus* מֵחֲטוֹ a peccando. Gen. 20. v. 6. *cum apocopa tertiæ radicalis* א*, aut ad formam Quieſcentium tertia* ה. *Pihel* חִטֵּא mundavit, purgavit a peccato, expiavit, luit. Gen. 31. v. 37. Levit. 6. v. 26. & c. 14. v. 52. *Anomalum Futurum* אֲחַטֶּנָּה luebam illud. Gen. 31. v. 39. *contractum eſt pro* אֲחַטְּאֶנָּה. *Hiphil* הֶחֱטִיא peccare fecit, *vel* ſivit, ad peccatum induxit, ſedu-

duxit, in errorem traxit. 1. Reg. 14. v. 16. 2. Reg. 13. v. 16. Jud. 20. v. 16. *Anomalum* הַחֲטִי ad peccandum inducere. Jerem. 32. v. 35. *cum apocopa* א, *pro* הַחֲטִיא: *idem judicium de* הֶחֱטִי 2. Reg. 13. v. 16. *Hithpahel* הִתְחַטֵּא ſe purgare, expiare. Num. 19. v. 13. Job 41. v. 16. *In Futuro* יִתְחַטָּא *cum Kametz*.

חַטָּא m. Peccator. *Plur.* חַטָּאִים peccatores. 1. Reg. 1. v. 21. *in numero Plurali tantummodo reperitur*. *Fœm.* חַטָּאָה peccatrix. Amos 9. v. 8.

חֵטְא *pro* חֵטְא m. Peccatum, delictum, reatus, crimen, erratum. Deut. 23. v. 22. *Cum affixo* בְּחֶטְאוֹ in peccato ſuo. Numer. 27. v. 3. *Plur.* חֲטָאִים peccata. Eccleſ. 10. v. 4. *Conſtr.* חֲטָאֵי Ezech. 23. v. 48. *Cum affixo* אֶת־חֲטָאַי peccata mea. Gen. 40. v. 9.

חַטָּאָה f. Peccatum. Iſa. 5. v. 18. ſacrificium, oblatio pro peccato. Ezech. 45. v. 23. Amos 9. v. 8. *& contractum in* ת, חַטָּאת Mich. 1. v. 3. *per metonymiam* pœna peccati. Gen. 4. v. 7. *Conſtr.* חַטַּאת Exod. 30. v. 10. Hoſ. 4. v. 8. *Cum affixo* עַל־חַטָּאתוֹ propter peccatum ſuum. Lev. 4. v. 3. *Plur.* חַטָּאוֹת peccata. 2. Reg. 12. v. 16. *Conſtr.* חַטֹּאת 2. Reg. 13. v. 2. *Cum affixo* חַטֹּאתֶיךָ peccata tua. Iſa. 44. v. 22.

De חַטָּאת, *ſive* ſacrificio piaculari *nonnulla notanda. Hoc ſacrificium erat publicum, vel privatum. In hoc ſacrificio offerendo perſonarum ratio habebatur, & inter eas diſcrimen intercedebat. Sacerdos enim unctus, vel Pontifex Maximus pro peccato ſuo juventum, Princeps, vel Judex hircum caprarum, privatus ovem, vel capram offerebat. Nullum fertum, nulla libamina, non oleum, non thus huic ſacrificio addebatur. Veſtis ſanguine ſacrificii conſperſa abluebatur in loco ſancto, vel atrio; vas teſtaceum, in quo coctum ſacrificium, in atrio confringebatur; vas autem æneum ibidem in aquam immerſum mundabatur, majorque* חוֹמֶר *erat in hoc ſacrificio, quam in aliis ſanctiſſimis. Hujus ſacrificii piacularis offerendi rationem, & varia genera vide in Levitici capite ſexto, & aliis capitibus, ex quibus colligitur, illud oblatum fuiſſe ex ſimila, panibus, & aliis eſculentis, ex avibus, & quatuor quadrupedum ſpeciebus. Offerebatur autem pro peccatis manifeſtis, & publicis.*

חַטָּאָה f. Peccatum. Exod. 32. v. 31. Pſal. 109. v. 7.

חַטָּאִים m. *Plur.* Peccatores. Num. 32. v. 14. *Conſtr.* חַטָּאֵי Amos 9. v. 10.

חָטַב Cædere, amputare, ſecare, ſuccidere, excidere, findere: *de lignis proprie uſurpatur, ut* חָצַב *de lapidibus*. Deut. 29. v. 11. Jer. 46. v. 22. *Verba illa* Prov. 7. v. 17. חֲטֻבוֹת אֵטוּן מִצְרָיִם *D. Hieronymus vertit* ſtravi tapetibus pictis ex Ægypto. *Verbum* חָטַב cædere *a lapidibus, vel lignis ad ſtragula, vel tapetes lecti metaphorice translatum eſt, ut colligatur, lectum ornatum fuiſſe tapetibus interſectis fune Ægyptio, qui erat præſtantiſſimus.*

חִטָּה f. Triticum. *Vide in* חנט.

חָטַם Differre, protrahere, prolongare iram: Isa. 48. v. 9. *quasi a* חֹטֶם nasus *apud Rabbinos usitato.*

חָטַף Rapere, corripere, diripere, vi aliquid tollere, & festinanter. Jud. 21. v. 21. Psal. 10. v. 9.

חטר חֹטֶר m. Virga, virgula, baculus. Isa. 11. v. 1. Prov. 14. v. 3.

חָיָה Vivere, reviviscere, revalescere, convalescere, valere, salvum, incolumem esse, degere. Deut. 3. v. 17. Zach. 10. v. 9. Esth. 4. v. 11. Ezech. 18. v. 28. *Anomalum* וָחָיָה & vivat illa. Exod. 1. v. 16. *juxta Kimchium pro* חָיְתָה. *Pihel* חִיָּה vivere fecit, *vel* sivit, vivificavit, vitæ restituit, in vita conservavit; nutrivit. Gen. 19. v. 32. *metaphorice* reparavit, restauravit, extruxit. 1. Paral. 11. v. 8. ædificavit. Nehem. 4. v. 2. *Hiphil* הֶחֱיָה idem. Num. 22. v. 33. Jos. 4. v. 10. suscitare. 2. Reg. 8. v. 1.

חַיָּה f. Vita, anima, vivens, vivum, animans, animal, bestia, fera: cœtus, caterva, congregatio. Gen. 1. v. 10. & 18. v. 10. & 37. v. 20. Ezech. 1. v. 20. Levit. 17. v. 13. 1. Sam. 17. v. 1. *aliis* requies, victus. Isa. 57. v. 10. villa, vivarium. 2. Sam. c. 23. v. 11. *D. Hieronymo* statio. כָּעֵת חַיָּה. Gen. 18. v. 14. *D. Hieronymus vertit* vita comite. *Constr.* חַיַּת bestiæ, feræ. Gen. 1. v. 25. Psal. 68. v. 31. Isa. 57. v. 10. *cum* ו *paragogico* חַיְתוֹ Psal. 104. v. 11. & 20. & Psal. 79. v. 2. *Cum affixo* חַיָּתוֹ anima ejus. *Plur.* חַיּוֹת animalia. Psal. 104. v. 25. Ezech. 1. v. 5.

חָיָה f. Viva, vivax, vivida. Exod. 1. v. 16. *Plur.* חָיוֹת vivaces; *aliis* obstetrices. Exod. 1. v. 19.

חַיּוּת f. Vita. 2. Sam. 20. v. 3.

חַוָּה f. Eva, *nomen uxoris Adami. Ita appellata fuit, quia mater fuit* כָּל־חַי *omnium hominum viventium.* Gen. 3. v. 20.

חַוּוֹת f. *Plur.* Villæ. *Cum affixo* חַוֹּתֵיהֶם villas ipsorum. Numer. 32. v. 41.

מִחְיָה f. Victus, nutrimentum, sustentatio vitæ, vitalitas, vita, vivificatio. Esdræ 9. v. 8. salus. Gen. 45. v. 5. *Constr.* מִחְיַת pinguedo, sanitas. Levit. 13. v. 10. *Cum affixo* וּמִחְיָתְךָ etiam victum tuum; *D. Hieronymus* & quæ ad victum sunt necessaria. Jud. 17. v. 10.

חַי m. Vivens, vivum: sanus. Gen. 45. v. 3. Levit. 13. v. 16. crudus. 1. Sam. 2. v. 15. *sæpe explicatur per Verbum* vivere, in vivis esse. Gen. 3. v. 22. & c. 11. v. 12. *Desinit etiam in Tzere quasi forma constructa;* וָחֵי & vivet. Levit. 25. v. 36. חֵי נַפְשְׁךָ vivit anima tua. 1. Sam. 1. v. 26. *Plur.* חַיִּים vivi. Deut. 4. v. 4. *Fœm.* חַיָּה viva, vivens. Gen. 1. v. 21.

21. *Plur.* חַיּוֹת viventes. Levit. 14. v. 4.

חַיִּים m. *Plur.* vita. Job 10. v. 12. Gen. 2. v. 7. *& cum* ן *ad formam Chaldaicam* חַיִּין Job 24. v. 22. *Constr.* חַיֵּי Dan. 12. v. 2. *Cum affixo* חַיֶּיךָ vitæ tuæ. Gen. 47. v. 8. חַיֵּיהֶם vitæ suæ. Eccles. 2. v. 3.

חַיִל m. Robur, virtus, virilitas, fortitudo, vires; strenuitas: præmunitio, propugnaculum, antemurale: acies, exercitus, copiæ, populus: opes, facultates, opulentia, substantia, divitiæ. Num. 24. v. 18. Deut. 8. v. 17. Job 20. v. 18. Prov. 31. v. 29. Ruth 2. v. 1. Ezech. 37. v. 10. אַנְשֵׁי חַיִל viri industrii. Gen. 47. v. 6. viri strenui. Exod. 18. v. 25. הַחַיִל הַזֶּה substantiam hanc; *D. Hieronymus* hæc omnia præbuerunt. Deut. 8. v. 17. *Constr.* חֵיל Exod. 14. v. 28. *Usurpatur etiam hoc modo tanquam absolutum*. 2. Reg. 18. v. 17. *interdum sine* י. Obad. 20. Isa. 26. v. 1. antemurale. Thren. 2. v. 8. *Cum affixo* וְחֵילוֹ & exercitus ejus. Exod. 14. v. 9. חֵילָם substantiam suam. Gen. 34. v. 29. *Plur.* חֲיָלִים *&* חֵילִים exercitus. Dan. 11. v. 10. *Cum affixo* חֵילֵיהֶם opes eorum. Isa. 30. v. 6.

חַיִץ m. Paries luteus, murus. Ezech. 13. v. 10. *alibi non reperitur in sacris literis; Rabbini tamen hac voce frequenter utuntur.*

חֵיק m. Sinus, gremium, pectus. Exod. 4. v. 6. *metaphorice* medium. 1. Reg. 22. v. 35. Jer. 32. v. 18. Isa. 40. v. 11. *ubi alii* ulnas, *sive* brachia *exponunt*. *Reperitur* חֵק *sine* י. Proverb. 21. v. 14. & c. 17. v. 23. *Cum affixo* חֵיקֶךָ sinum tuum. Exod. 4. v. 7.

חָכָה Expectare, operiri, præstolari, inhiare: elongare, prolongare. *Construitur cum* ל. Isa. 30. v. 8. *Pihel* חִכָּה idem: *construitur quandoque cum Accusativo*. Job 32. v. 4. Isa. 64. v. 4. 2. Reg. 9. v. 3. *Anomalum est* כְּחַכֵּי secundum præstolari. Hos. 6. v. 9. *tertia radicalis* ה *mutata est in Jod pro* כְּחַכֵּה.

חָכַךְ חֵךְ m. Palatum, guttur, fauces, *pars interior mandibulæ inferioris*; rictus. Job 12. v. 11. *Cum affixo* חִכּוֹ palatum ejus, guttur illius. Cant. 5. v. 16. חִכִּי guttur meum. Job 31. v. 30.

חַכָּה f. Hamus, uncus, uncinus. Isa. 19. v. 8. Job 40. v. 20. Habac. 1. v. 15.

חָכַל חַכְלִילִי m. Rubicundus. Gen. 49. v. 12. *ubi verba illa* חַכְלִילִי עֵינַיִם מִיָּיִן *a D. Hieronymo exponuntur* pulchriores sunt oculi ejus vino.

חַכְלִילוּת f. Rubedo. Prov. 23. v. 29. *D. Hieronymo* suffossio.

חָכַם Sapiens fuit, sapuit, sapientiæ operam dedit. Eccl. 2. v. 15. Prov. 23. v. 15. Zach. 9. v. 2. Prov. 13. v. 20. *Pihel* חִכֵּם sapientem reddere, informare, docere sapientiam. Psal. 105. v. 22. Job 35. v. 11. *Hiphil Participium* מַחְכִּימַת פֶּתִי sapientiam afferens simplici. Psal. 19. v. 8. *Hithpahel* הִתְחַכֵּם sapuit, sapienter se gessit, sapienter, astute egit: *D. Hieronymo* sapienter opprimere. Exod. 1. v. 10. Eccles. 7. v. 17. *Apud Hebræos*

bræos quælibet facultas, scientia, & ars appellatur חָכְמָה, *sicuti cujuslibet artis, disciplinæ, vel scientiæ peritus* חָכָם, *cum* sapere *apud ipsos certam tum humanarum, tum divinarum rerum doctrinam, cognitionem, scientiam, ac peritiam semper importet, solique menti tribuatur, non etiam palato, ut apud Latinos.*

חָכָם m. Sapiens, peritus, prudens, ingeniosus, scitus, gnarus. Prov. 3. v. 7. *Constr.* חֲכַם Prov. 10. v. 8. *Plur.* חֲכָמִים sapientes. Isa. 5. v. 21. *Constr.* חַכְמֵי Exod. 28. v. 3. *Cum affixo* חֲכָמָיו sapientes ejus. Esth. 6. v. 13. חֲכָמֶיךָ sapientibus tuis. 2. Paral. 2. v. 14. *Fœm.* חֲכָמָה. 2. Sam. 20. v. 16. *Plur.* חֲכָמוֹת sapientes. Jer. 9. v. 17. *Constr.* חַכְמוֹת Prov. 14. v. 1.

חָכְמָה f. Sapientia: magia. Prov. 3. v. 13. בְּחָכְמָה scite. *Constr.* חָכְמַת 1. Reg. 4. v. 34. *Cum affixo* בְּחָכְמָתוֹ sapientia sua. Jer. 10. v. 12. *Plur.* חָכְמוֹת sapientiæ. Psal. 49. v. 4. Prov. 24. v. 7.

חַכְמוֹנִי m. Chachmonæus, *nomen gentile*. 1. Paral. 11. v. 11. *idem etiam appellatus fuit* תַּחְכְּמֹנִי TacKemonita. 2. Sam. 23. v. 8. *quibusdam* sapiens, sapientiæ doctor. *Ex hoc nomine videtur posse colligi, supremum quemdam sapientiæ gradum, & habitum ceteris præstantiorem in illo viro fuisse, cui tribuitur.*

חלא חֶלְאָה *Vel* חֶלְאָתָה f. Spuma. *Cum affixo* חֶלְאָתָהּ spuma ejus; *D. Hieronymo* rubigo ejus. Ezech. 24. v. 6. *Alibi in S. Scriptura non invenies.*

חָלָב m. Lac. Gen. 18. v. 8. Exod. 3. v. 8. Isa. 28. v. 9. *Constr.* חֲלֵב Prov. 27. v. 27. *Cum affixo* חֲלָבֵךְ lac tuum. Ezech. 25. v. 4.

חֵלֶב m. Adeps, pinguedo, abdomen, sevum, *optimum cujusque rei hoc nomine nuncupatur*. Gen. 45. v. 18. Deut. 32. v. 14. *Cum affixo* וְאֶת־חֶלְבָּם & adipem eorum. Num. 18. v. 17. *Plur.* חֲלָבִים adipes. Levit. 9. v. 19. *Constr.* חֶלְבֵי Levit. 6. v. 5. *Cum affixo* וּמֵחֶלְבֵהֶן & de adipibus earum. Gen. 4. v. 4. *Deest* י *numeri Pluralis signum.*

חֶלְבּוֹן m. Pinguedo: *aliis nomen proprium loci in Syria, ubi vinum optimum*. Ezech. 27. v. 18. *Targum vertit* vinum novum coctum.

חֶלְבְּנָה f. Galbanum. Exod. 30. v. 34. *aroma, cujus odor malus. Est & succus, sive resina arboris, quæ invenitur in Græcia similis melli nigro. Galbano utebantur olim in conficiendis suffitibus.*

חֶלֶד m. Ævum, vita, tempus, seculum: terra, mundus, orbis. Psal. 89. v. 48. *Cum affixo* וְחֶלְדִּי & tempus meum; *D. Hieronymo* & vita mea. Psal. 39. v. 6.

חֹלֶד m. Mustela. Levit. 11. v. 29.

חָלָה Ægrotavit, ægrotus, æger, imbecillis, infirmus fuit: languit, elanguit: languit, doluit. Isa. 39. v. 1. sollicitus fuit. 1. Sam. 22. v. 8. *Part.* חֹלֶה æger, langui-

guidus, valetudinarius. Gen. 48. v. 1. *Niphal* נֶחֱלָה ægritudine, morbo affici, infirmari. Dan. 8. v. 27. Jer. 12. v. 13. *Pihel* חִלָּה ægrotare fecit, morbo affecit. Deut. 29. v. 22. Psal. 77. v. 11. *Cum nomine* פָּנִים *conjunctum significat* precari, deprecari, obtestari aliquem. Psal. 119. v. 58. חִלָּה פָנָיו litare. *Puhal* חֻלָּה vulnerari. Isa. 14. v. 10. *Hiphil* הֶחֱלָה morbo, ægritudine afficere. Isa. 53. v. 10. Mich. 6. v. 13. *Hithpahel* הִתְחַלָּה morbo conflictari, ægrotare. 2. Sam. 13. v. 2. ostendere se ægrotum. v. 9.

חֳלִי m. Morbus, infirmitas, languor, ægrotatio, valetudo, ægritudo. Eccles. 6. v. 2. Isa. 53. v. 3. *Cum affixo* חָלְיוֹ infirmitas ejus. 1. Reg. 17. v. 17. *Plur.* חֳלָיִם infirmitates. Deuter. 28. v. 59. *sic* חֳלָאִים & חֳלָיִים 2. Paral. 21. v. 15. *Cum affixo* חֳלָיֵנוּ infirmitates nostras. Isa. 53. v. 4.

חֲלִי m. Ornamentum, monile. Prov. 25. v. 12. *Plur.* חֲלָאִים monilia. Cant. 7. v. 1.

חֶלְיָה f. Idem. *Cum affixo* חֶלְיָתָהּ monili suo. Hos. 2. v. 13.

מַחֲלֶה m. Morbus, infirmitas, ægritudo. *Constr.* מַחֲלֵה 2. Paral. 21. v. 15. *Cum affixo* מַחֲלֵהוּ ægritudinem ipsius. Prov. 18. v. 14.

מַחֲלָה f. Idem. Exod. 23. v. 25. 1. Reg. 8. v. 37.

מַחֲלַת Machalath. *Alii volunt esse instrumentum musicum; alii initium alicujus carminis suavissimi. Reperitur usurpatum in titulo Psalmi* 53, & 88.

מַחֲלוּיִים m. *Plur.* Morbi, infirmitates, ægritudines. 2. Paral. 24. v. 25.

תַּחֲלֻאִים m. *Plur.* Idem. Jer. 16. v. 4. *Constr.* תַּחֲלוּאֵי רָעָב attenuati fame. Jerem. 14. v. 18. *Cum affixo* וְאֶת־תַּחֲלֻאֶיהָ & infirmitates ejus. Deut. 29. v. 22.

חֲלִי־כָתֶם Ornamentum obrizi, *vel* auri puri. Prov. 25. v. 12. margarita fulgens *D. Hieronymo*.

חלט Rapere. 1. Reg. 20. v. 33. *alibi in S. Scriptura non reperitur: item* arripere, proprium facere, præcise explorare, vertere, transmutare: familiare quid quærere, venari.

חלך חֵלְכָה m. Pauper, afflictus. Psal. 10. v. 8. *Plur. cum* א חֶלְכָּאִים pauperes. Psal. 10. v. 10. *Kimchi vult* ה *esse paragogicum*.

חלל Perforari, perfodi, confodi: vulnerari, saucium fieri. Psal. 109. v. 22. vulnerare, occidere. Thren. 2. v. 12. tripudiare, saltare, tibiis canere. Jud. 21. v. 21. *Part.* חֹלֵל tibicen. *Plur.* חֹלְלִים tibicines, cantores. Psal. 87. v. 7. *Niphal* נִחַל pollui, violari. Ezech. 7. v. 24. *Anomalum* נִחַלְתְּ profanata es. Ezech. 22. v. 16. *ad formam Perfectorum, & abjecto Daghes, quasi* נֶחְלַלְתְּ. *Pihel* חִלֵּל *vel* חִלֵּל polluere, violare, commune facere. Levit. 19. v. 8. Mal. 2. v. 11. profanare. Psal. 89. v. 40. confodere. Ezech. 28. v. 9. tibiis canere: celebrare. 1. Reg. 1. v. 40. *Part. plur. fœm.* מְחֹלְלוֹת tibicinæ.

næ. Jud. 21. v. 23. saltare. Psal. 55. v. 21. *Hiphil* הֵחֵל incipere, ordiri, exordiri, inchoare. Esth. 6. v. 13. Gen. 6. v. 1. irritum facere. Num. 30. v. 3. *bis* profanare *juxta nonnullos, sc.* Ezech. 39. v. 7. & Num. 30. v. 3. *Futurum anomalum* אַחֵל profanabo. Ezech. 39. v. 7. *cum Pathach distinguendæ significationis caussa;* אָחֵל *enim significat* incipiam. *Hophal* הוּחַל cœptum est: *aliis* profanatum est. Gen. 4. v. 26. *De hoc loco varia est autorum sententia. Alii volunt, tempore Enos invocationem Domini profanatam fuisse, quia tunc Idolis cultum præstare homines cœperunt; alii, ut omnes fere Hebræi, arbitrantur, homines tunc temporis cœpisse invocare Idola nomine Domini; alii dicunt, tunc passim, & publice cœpisse homines invocare nomen Domini; alii denique opinantur, tunc primum quosdam ex hominibus Dei nomine fuisse appellatos, scilicet Dei filios; eo autem consilio hac de re a Mose mentionem esse factam, ne tanquam hospites ad eam historiam legendam aggrederemur, quæ Ecclesiæ certa tessera, & nota futura erat. Veram ego sententiam illorum facile crediderim, qui censent, loco citato innui, Dominum inceptum fuisse invocari in publicis cœtibus per preces, & certas precandi formulas.*

חל חֹל m. Inquinatio, pollutio, profanatio: profanum, commune. Levit. 10. v. 10. 1. Sam. 21. v. 4.

חלל חָלָל m. Confossus: occisus, interfectus: saucius, vulneratus. Deut. 21. v. 1. profanus. Ezech. 21. v. 25. *Constr.* חֲלַל Num. 19. v. 16. *Plur.* חֲלָלִים occisi, vulnerati. Num. 23. v. 24. *Constr.* חַלְלֵי Thren. 4. v. 9. *Cum affixo* חֲלָלֶיךָ vulneratorum tuorum. Psal. 69. v. 27. *Fœm.* חֲלָלָה profana, vile prostibulum. Levit. 21. v. 7. polluta. c. 11. v. 14.

חליל חָלִיל m. Tibia, fistula, *quasi instrumentum profanum adhibitum in choreis*. Isa. 5. v. 12. organum. Isa. 30. v. 28. *Plur.* חֲלִילִים tibiæ. Jer. 48. v. 36. 1. Reg. 1. v. 40.

חלילה חָלִילָה Absit, *vox abominantis*. Gen. 18. v. 25. & c. 44. v. 7.

חלה חַלָּה f. Placenta, collyra. Num. 15. v. 20. *Constr.* חַלַּת Levit. 8. v. 26. *Plur.* חַלּוֹת placentæ. Levit. 2. v. 4.

חלון חַלּוֹן c. Fenestra. Gen. 8. v. 6. Jos. 2. v. 21. *Plur.* חַלּוֹנִים fenestræ. Joel. 2. v. 8. Ezech. 40. v. 25. Jer. 22. v. 14. *Constr.* חַלּוֹנֵי 1. Reg. 6. v. 4. *Cum affixo* בְּחַלּוֹנֵינוּ per fenestras nostras. Jer. 9. v. 21. *forma Fœm.* חַלּוֹנוֹת fenestræ. Ezech. 40. v. 29.

מחול מָחוֹל m. Chorus, tibia. Psal. 149. v. 3. *Constr.* מְחוֹל Jer. 31. v. 4. *Cum affixo* מְחוֹלֵנוּ chorus noster. Thren. 5. v. 15. *Fœm.* מְחוֹלָה chorus. *Constr.* מְחוֹלַת Cant. 6. v. 12. *Plur.* מְחֹלֹת chori: ambubajæ. Exod. 15. v. 20. & c. 32. v. 19.

מחלות מְחִלּוֹת f. *Plur.* Fossæ, cavernæ: foramina, antra, voragines terræ. Isa. 2. v. 19.

תחלה תְּחִלָּה f. Initium, exordium, origo, principium. Gen. 13. v. 3. *Constr.* תְּחִלַּת Prov. 9. v. 10. 2. Sam. 21. v. 9.

חָלַם Somniare, *& ex Chaldaica significatione* convalescere, augescere, pinguescere; *quia insomnia ex crassis vaporibus nascuntur*: confortari, robustum, sanum esse, separari. Gen. 37. v. 9. & c. 40. v. 5. Jer. 23. v. 25. Job 39. v. 4. fuimus בְּחֹלְמִים sicut somniantes; *Septuaginta* sicut consolati. Psal. 126. v 1. יַחְלְמוּ pinguescent; sani erunt, *D. Hieronymus* separantur. Job 39. v. 7. *Hiphil* הַחֲלִים somniare, somniare facere; impinguare: sanare. Jer. 29. v. 8. corripere. Isa. 38. v. 16

חֲלוֹם m Somnium. *Cum affixo* בַּחֲלֹמִי in somnio meo. Gen. 41. v. 22. Isa. 29. v. 7. *Plur.* חֲלוֹמוֹת somnia. *Cum affixo* בַּחֲלוֹמֹתָם in somniis suis. Jer. 23. v. 27.

חַלָּמוּת f. Vitellus, albumen ovi. Job 6. v. 6.

נַחְלָמִי m. Somniator, peritus interpres somniorum. Jer. 29. v. 24. *Hoc nomine loco citato Semejas est nuncupatus, quia populum mendaciis ad insaniam adducens gloriabatur, se somniorum interpretandorum peritissimum esse. D. Hieronymus propterea vocat eum* Nehelamiten.

אַחְלָמָה f. Amethystus, lapis pretiosus. Exod. 28. v. 19. *quem qui digito fert ex R. David somnia qualibet videt.*

חַלָּמִישׁ m. Silex, petra durissima: magnes. Psal. 114. v. 8. Deut. 8. v. 15. *Constr.* חַלְמִישׁ Deut. 32. v. 13.

חָלַף Mutare, commutare: mutari, innovari: præterire, transire, pertransire, transgredi, permeare, abscindere, exscindere, succidere, conscindere. Cant. 2. v. 11. 1. Sam. 10. v. 3. Jud. 5. v. 26. Isa. 2. v. 18. *Pihel* חִלֵּף mutare. 2. Sam. 12. v. 20. *aliis* innovare, instaurare. *Hiphil* הֶחֱלִיף permutare, immutare: interpolare. Gen. 31. v. 7. & c. 35. v. 3. Job 14. v. 7. & c. 29. v. 20.

חֵלֶף Pro, vice, loco, propter, eo quod: vicissitudo, commutatio. Numer. 18. v. 21. & 31.

חֲלוֹף m. Transitus, mutatio, immutatio. Prov. 31. v. 8. *aliis* infortunium.

חֲלִיפָה f Mutatio, immutatio, vicissitudo, excisio. *Cum affixo* חֲלִיפָתִי immutatio mea. Job 14. v. 14. *Plur.* חֲלִיפוֹת mutationes, mutatoria, nova. Gen. 45. v. 22. Psal. 55. v. 20. alternatim, vicissim, per vices. 1. Reg. 5. v. 14. Jud. 14. v. 19.

מַחֲלָפִים m. *Plur.* Cultri mactatorii. Esdræ 1. v. 9.

מַחְלְפוֹת f. *Plur.* Cincinni. Jud. 16. v. 13.

חָלַץ Recedere, dividere se, separare. Hos. 5. v. 6. exuere, detrahere, extrahere: educere, solvere. Deut. 25. v. 9. eruere, liberare, expedire. Thren. 4. v. 3. Isa. 20. v 2. *Pahul* חָלוּץ armatus, miles, miles expeditus. Num. 32. v. 21. *Niphal* נֶחֱלַץ liberari, expediri, expeditum esse. Prov. 11. v. 8. Num. 31. v. 3. *Pihel* חִלֵּץ libera-

ra-

ravit, eruit, eripuit, laxavit, removit, separavit. Levit. 14. v. 43. Psal. 6. v. 5. *Hiphil* הֶחֱלִיץ impinguare. Prov. 15. v. 30. liberare, eripere. Isa. 58. v. 11.

חֲלִיצָה f. Vestis mutatoria, arma, lumborum armatura: extractio, exuviæ. *Cum affixo* חֲלִיצָתוֹ vestem ejus, *vel* arma ejus. 2. Sam. 2. v. 21. *Plur* חֲלִיצוֹת vestes. *Cum affixo* חֲלִיצֹתָם vestes eorum. Jud. 14. v. 19.

חֲלָצַיִם m. *Dual.* Lumbi. Isa. 32. v. 11. *Cum affixo* חֲלָצָיו lumborum ejus. Isa. 5. v. 27.

מַחֲלָצוֹת f. *Plur.* Mutatoriæ vestes. Zach. 3. v. 4. Isa. 3. v. 22.

חָלַק Partiri, impertiri, communicare, distribuere, dividere, dispertire. Jer. 22. v. 8. discrepare, dissentire, dissidere. Hos. 10. v. 2. creare. Deut. 4. v. 19. læve, molle, blandum esse: blandiri, lenire, demulcere: Psal. 55. v. 22. Prov. 29. v. 24. Nehem. 13. v. 13. Jos. 22. v. 8. *Niphal* נֶחֱלַק distributus, divisus est. Num. 26. v. 55. Gen. 14. v. 15. *Pihel* חִלֵּק dividere, distribuere, impertiri, dispertire. Joel. 3. v. 2. Zach. 14. v. 1. Amos 7. v. 17. *Hiphil* הֶחֱלִיק emollivit, lenivit, delinivit, lævigavit: blanditus fuit: mulcere, demulcere, lenem reddere, lubricum, mollem reddere. Psal. 36. v. 3. Prov. 2. v. 16. Isa. 41. v. 7. Jer. 37. v. 12. *Hithpahel* הִתְחַלֵּק dividi. Jos. 18. v. 5. *ubi* וְהִתְחַלְּקוּ אוֹתָהּ & dividite eam *D. Hieronymo.*

חֵלֶק m. Pars, divisio, portio, possessio. Deuter. 18. v. 8. Psal. 73. v. 26. lenitas, blanditiæ. Proverb. 7. v. 21. ager. 2. Reg. 9. v. 10. *Cum affixo* חֶלְקְךָ pars tua. Numer. 18. v. 20. *Plur.* חֲלָקִים partes. Jos. 18. v. 5.

חָלָק m. Lævis, mollis, glaber, sine pilis, blandus, lubricus, lenis, blandiens: lentus. Gen. 27. v. 11. Prov. 26. v. 28. Jos. 11. v. 17.

חֶלְקָה f. Pars, divisio, portio, prædium, fundus, agellus, possessio agrorum. Amos 4. v. 7. lævitas, lenitas, lubricitas, adulatio, blanditiæ. Prov. 6. v. 24. Gen. 27. v. 17. ager. 2. Sam. 14. v. 30. *Constr.* חֶלְקַת possessio. Jos. 24. v. 32. *Cum affixo* חֶלְקָתִי partem meam. Jer. 12. v. 10. *Plur.* חֲלָקוֹת adulationes: placentia. Isa. 30. v. 10. דֹּבֵר חֲלָקוֹת blandus: *& cum Daghes* חֲלַקּוֹת blanditiæ. Dan. 11. v. 32.

חֲלֻקָּה f. Divisio, portio, partitio, distributio. *Constr.* חֲלֻקַּת. 2. Paral. 35. v. 5.

חַלֻּקִּים m. *Plur.* Læves. *Constr.* חַלֻּקֵי אֲבָנִים lapides læves. *D. Hieronymus* lapides limpidissimos. 1. Sam. 17. v. 40.

חֲלָקִים m. *Plur.* Lævitates, blanditiæ. *Constr.* חַלְּקֵי Isa. 57. v. 6.

חֲלַקְלַקּוֹת f. *Plur.* Lubricitates, blanditiæ. Psal. 35. v. 6. Dan. 11. v. 21. & 34.

מַחֲלוֹקֶת f. Partitio, distributio, divisio: dissidium, discordia. *Cum affixo* מַחֲלֻקְתּוֹ divisio ejus. 1. Paral. 27. v. 4. *Plur.* מַחְלְקוֹת divisiones. 1. Paral. 26. v. 19. *Cum affixo* מַחְלְקוֹתָם divisiones suas. 2. Paral. 31. v. 2. בְּמַחְלְקוֹתֵיהֶם in divisionibus suis. v. 16.

חָלַשׁ

חָלַשׁ Debilitavit, fregit, debilis, *vel* debilitatus fuit, ægrotavit. Isa. 14. v. 12. fugare. Exod. 17. v. 13. *aliis* domare, dejicere, violenter subjicere: projicere sortem. Job 14. v. 10.

חַלָּשׁ m. Debilis, fragilis, imbecillis, infirmus. Joel. 3. v. 10.

חֲלוּשָׁה f. Debilitas, dejectio, debilitatio, infirmitas, imbecillitas. Exod. 32. v. 18.

חמא חֶמְאָה f. Butyrum, colostrum. Gen. 18. v. 8. *& cum defectu* א חֵמָה. Job 29. v. 6. *Quidam ita dictum butyrum volunt a radice* חָמַם calere, *quia semper calidum est, & nunquam propter gelu concrescit. Constr.* חֶמְאַת Deut. 32. v. 14.

מַחֲמָאוֹת f. *Plur.* Butyrina, *sc.* verba, *id est* mollia, blanda, *veluti butyrum*. Psal. 55. v. 22.

חָמַד Desiderare, optare, appetere, expetere, cupere, concupiscere. Exod. 34. v. 24. Psal. 68. v. 16. Prov. 1. v. 22. *Niphal* נֶחְמַד desiderari. Gen. 2. v. 9. Prov. 21. v. 20. *Pihel* חִמֵּד desiderare, cupere. Cant. 2. v. 3.

נֶחְמָד m. Desideratus, desiderabilis, optabilis, concupiscibilis, expetendus. Prov. 21. v. 20.

חֶמֶד m. Desiderium, appetitus, cupido. Isa. 32. v. 12. Ezech. 23. v. 6.

חֶמְדָּה f. Idem. Hos. 13. v. 15. Jer. 3. v. 19. *Constr.* חֶמְדַּת Hag. 2. v. 8. *Cum affixo* חֶמְדָּתֵךְ desiderii tui. Ezech. 26. v. 12.

חָמוּד m. Desiderabile, res desiderabilis, desiderium. *Cum affixo* חֲמוּדוֹ desiderium ejus. Psal. 39. v. 12. *Plur.* חֲמוּדִים desideria. *Cum affixo* וַחֲמוּדֵיהֶם & desideria eorum. Isa. 44. v. 9.

מַחְמַד m. Desideratum, desiderium: desiderabile *D. Hieronymo*. 1. Reg. 20. v. 6. *Plur.* מַחֲמַדִּים desideria. Cant. 5. v. 16. *Constr.* מַחֲמַדֵּי. Hos. 9. v. 16. *Cum affixo* מַחֲמַדַּי desideria mea. Joel. 3. v. 5.

מַחְמוּד m. Idem. *Plur.* מַחֲמוּדִים desiderabilia. *Cum affixo* מַחֲמַדֶּיהָ desiderabilia sua. Thren. 1. v. 7.

חֲמוּדוֹת f. *Plur.* Desiderabilia. Esdræ 8. v. 27. אִישׁ חֲמוּדוֹת vir desideriorum: vir habens dignitates, excellenti virtute præditus. Dan. 9. v. 23. *sic* c. 10. v. 11. & 19. לֶחֶם חֲמֻדוֹת panis desideriorum, panis desiderabilis: *quibusdam* panis calidus. Dan. 10. v. 3. 2. Paral. 20. v. 25.

חמה חָם m. Socer. *Cum affixo* חָמִיךְ socer tuus. Gen. 38. v. 13. & 25. *Hæc tria nomina* חָם socer, אָב pater, אָח frater *tam in statu regiminis, quam cum affixis accipiunt a fine Jod, & retinent Kametz, præterquam cum affixis constructis* כֶם כֶן הֶם הֶן, *ut* חָמִיךְ socer tuus, אָבִיךְ pater tuus, אָחִיךְ frater tuus; אֲחִיכֶם fra-

frater vester, אֲבִיכֶם pater vester, חֲמִיכֶם socer vester.

חָמוֹת f. Socrus. *Cum affixo* חֲמוֹתֵךְ socrus tua. Ruth 2. v. 18. חֲמוֹתֵךְ socrum tuam. c. 3. v. 17.

חוֹמָה f. Murus, paries: mœnia. Levit. 25. v. 30. Jos. 2. v. 13. Nah. 2. v. 6. *Constr.* חוֹמַת Jerem. 15. v. 20. *Cum affixo* חוֹמָתָהּ murum ejus. Nah. 2. v. 6. *Dual.* חֹמֹתַיִם duo muri. Isa. 22. v. 11. *Plur.* חוֹמוֹת muri. Isa. 26. v. 1. Psal. 55. v. 1. *Cum affixo* חֹמֹתֶיהָ muros ejus. Jerem. 1. v. 15.

חֵמָה f. Ira, furor. *Vide in* יחם.

חמט חֹמֶט m. Limax, testudo, cochlea terrestris. Levit. 11. v. 30. *aliis* lacerta, *ut D. Hieronymo*.

חמל Parcere, ignoscere, indulgere, misericordia, clementia uti: misereri. *Construitur cum præpositione* עַל, & אֶל. 2. Paral. 36. v. 15. Ezech. 16. v. 5. Isa. 9. v. 19. 1. Sam. 15. v. 15. Malach. 3. v. 17. *ubi quidam exponunt* lætari, *ut etiam* 2. Sam. 21. v. 7.

מַחְמָל m. Indulgentia, misericordia, clementia, animi mollities. Ezech. 24. v. 21.

חֶמְלָה f. Clementia, misericordia: indulgentia, venia. *Constr.* חֶמְלַת Gen. 19. v. 16. Isa. 63. v. 9. *Cum affixo* וּבְחֶמְלָתוֹ & indulgentia sua. Isa. 63. v. 9.

חמם Calefactus fuit, caluit, concaluit, incaluit: æstuare, effervescere. Exod. 16. v. 21. Eccles. 4. v. 11. 1. Reg. 1. v. 2. Isa. 47. v. 14. Psal. 39. v. 4. Jos. 9. v. 12. *Niphal Participium* הַנֵּחָמִים qui incalescunt, calefacientes se, coeuntes. Isa. 57. v. 5. Eccles. 4. v. 11. *Pihel* חִמֵּם calefacere. Job 39. v. 17. *Hithpahel* הִתְחַמֵּם calefacere. Job 31. v. 20.

חָם m. Calidus, fervidus: panis recens. Jos. 9. v. 12. *Plur.* חַמִּים calidi. Job 37. v. 17.

חוֹם m. Calor, fervor, æstus. Gen. 8. v. 22. & חֹם *sine* ו calidus. 1. Sam. 21. v. 6. aër. Isa. 18. v. 4. *Cum affixo* בְּחֻמּוֹ in calore ejus. Job 6. v. 17. בְּחֻמָּם in calore eorum. Jerem. 51. v. 38.

חוּם m. Fuscus, niger, subniger, subrufus. Gen. 30. v. 32.

חַמָּה f. Calor, Sol, Titan. Job 30. v. 28. Psal. 17. v. 7. מֵחַמָּתוֹ a calore ejus. Psal. 19. v. 7.

חַמָּנִים m. *Plur.* Subdiales statuæ, *quasi Soli expositæ*: simulacra, *præsertim lignea a Solis cultoribus facta*, imagines Solis: loca aprica, apricationes: idola. Levit. 26. v. 30. Isa. 17. v. 8. & c. 27. v. 9. 2. Paral. 34. v. 6. *Cum affixo* חַמָּנֵיכֶם simulacra vestra. Ezech. 6. v. 4.

חמס Rapere, removere *aliquid e loco suo*, auferre, abripere violenter, diripere, violentia uti, vim facere, injuria afficere, dejicere, violare. Soph. 3. v. 4.

v. 4. transferre, migrare, demigrare. Job 15. v. 33. contemnere. Ezech. 22. v. 26. abjicere, transgredi, injuste agere, usurpare. Prov. 8. v. 34. expoliare, lædere, corrumpere. Prov. 8. v. 36. perdere, succidere, disrumpere, evellere. Jer. 22. v. 3. opprimere, injuria afficere. Job 21. v. 26. inique cogitare: injuriose agere: dissipare, denudare; *D. Hieronymo* dissipare. Thren. 2. v. 6. *Niphal* נֶחְמַס discooperiri, nudari: injuria affici, vi affligi. Jerem. 13. v. 13.

חָמָס m. Iniquitas, vis, violentia, injuria, rapina, mendacium, falsitas. Gen. 6. v. 11. Exod. 23. v. 1. Levit. 23. v. 1. *Sed* Judic. 9. v. 24. & Psal. 7. v. 17. iniquitas *usurpatur pro pœna, & punitione iniquitatis. Constr.* חֲמַס. Habac. 2. v. 8. *Cum affixo* חֲמָסוֹ iniquitas ejus, *sc. punitio iniquitatis.* Psal. 7. v. 17. חֲמָסִי iniquitas mea. Genes. 16. v. 5. *Plur.* חֲמָסִים iniquitates. Psal. 140. v. 2.

תַּחְמָס m. *Genus avis immundæ, sic appellatæ, quia aves alias rapit*: nycticorax; accipiter nocturnus: noctua: harpyia; *D. Hieronymo* noctua. Levit. 11. v. 16. Deut. 14. v. 15. *aliis* bubo; *aliis* struthiô; *aliis* hirundo. Thren. 4. v. 3. Job 39. v. 17.

חָמַץ *Sive* חָמֵץ Fermentare: fermentari: acescere. Exod. 12. v. 39. & v. 43. Hos. 7. v. 4. vim facere, rapere, opprimere. Psal. 71. v. 4. *ubi Part.* חוֹמֵץ violentus. *Pahul* חָמוּץ בְּגָדִים rufus vestibus, tinctis vestibus. Isa. 63. v. 1. *Hithpahel* הִתְחַמֵּץ *metaphorice* excandescere, irasci: exacerbari, contrahi. Psal. 73. v. 21.

חָמֵץ m. Fermentum: fermentatum. Exod. 12. v. 14. Amos 4. v. 5. *ubi a quibusdam exponitur* rapina.

חָמוֹץ m. Oppressus, injuria affectus: acidus. Isa. 1. v. 17. *Communiter tamen Doctores Hebræi locum illum exponunt*, beatum judicate fermentantem, *id est judicem, qui nisi post multam considerationem non judicat.*

חָמוּץ m. Conspersus, tinctus, infectus, madefactus. *Constr.* חֲמוּץ Isa. 63. v. 1.

חָמִיץ m. Merum, purum, mundum, in vanno a pulveribus discussum: pabulum. Isa. 30. v. 24.

חֻמְצָה f. Fermentatio. Donec חֻמְצָתוֹ fermentaretur ipsa. Hos. 7. v. 4. *Nonnulli volunt esse Infinitivum Conjugationis Kal.*

מַחְמֶצֶת f. Fermentatio, fermentatum. Exod. 12. v. 18. & 19.

חֹמֶץ m. Acetum, vinum acidum. Num. 6. v. 3. Psal. 69. v. 22.

חוֹמֵץ m. Præfractus, violentus, oppressor. Psal. 71. v. 4.

חָמַק Declinare, circuire se subducendo, circumire, abire, discedere, se subducere, inclinare, demittere se. Cant. 5. v. 6. *Hithpahel* הִתְחַמֵּק circuire, declinare, se elongare: *aliis* deliciis dissolvi, *sicut D. Hieronymo*. Jer. 31. v. 22.

חַמּוּק m. Vertebra, circuitus, ambitus. *Plur. constr.* חַמּוּקֵי juncturæ. Cant. 7. v. 1.

חָמַר Rubescere. Psal. 75. v. 7. effervescere: turbari, turbidum, lutosum fieri. Psal. 46. v. 4. bitumine, calce linire. Exod. 2. v. 3. *Puhal geminatis ultimis radicalibus* חֳמַרְמַר turbari: *D. Hieronymo* intumescere. Job 16. v. 16. constipari. Thren. 1. v. 20.

חֶמֶר m. Vini rubedo, vinum bonum, merum. Deut. 32. v. 14. Isa. 27. v. 2.

חֹמֶר m. Limus, lutum, creta. Gen. 11. v. 3. bitumen. Exod. 2. v. 3.

חֵמָר m. Bitumen, lutum, *quod fit ex calce, & arena ad ædificandum*: pix. Exod. 2. v. 3.

חֹמֶר m. Cœmentum: lutum *ex terra, & aqua*, argilla. Gen. 11. v. 3. Job 4. v. 19. Isa. 45. v. 9. *est etiam mensuræ genus*, corus, *continens triginta modios*. Num. 11. v. 32. Isa. 5. v. 10. *Sunt qui hanc mensuram ita dictam arbitrantur a cumulo, quod cumulum, seu acervum efficiat; alii a* חֲמוֹר asinus, *quia volunt hac mensura tantum frumentum contineri, quantum ab asino ferri possit. Item* acervus, cumulus. Habac. 3. v. 15. *Plur.* חֳמָרִים acervi, cori. Num. 11. v. 32. חֳמָרִים חֳמָרִים acervatim. Exod. 8. v. 14. *D. Hieronymus vertit* in immensos aggeres. *Alia forma* חֲמוֹר חֲמֹרָתָיִם acervus acervorum. Jud. 15. v. 16. *Locus citatus a D. Hieronymo explicatur* in maxilla asini, in mandibula pulli asinarum delevi eos. *Sic* 1. Sam. 16. v. 30. חֲמוֹר לֶחֶם acervus panis, *vel* asinus panis, *id est* asinus ferens panem. *D. Hieronymus vertit* asinum plenum, *sc. onustum* panibus.

חֲמוֹר m. Asinus, asellus. Gen. 49. v. 14. *secundum quosdam* corus frumenti. 2. Reg. 6. v. 24. *Cum affixo* לַחֲמֹרוֹ asino suo. Gen. 42. v. 27. וַחֲמֹרְךָ & asinus tuus. Exod. 23. v. 12. *Plur.* חֲמוֹרִים asini. 2. Sam. 19. v. 24. *Cum affixo* וְאֶת־חֲמוֹרֵיכֶם & asinos vestros. 1. Sam. 8. v. 16.

יַחְמוּר m. Bubalus. Deut. 14. v. 5. asinus ferus. 1. Reg. 4. v. 23. *aliis* genus cervorum; *aliis* capra rupicola, dama; *aliis* animal simile capræ magnæ, hircus sylvester. *Qui* asinum ferum *esse volunt, iis similem faciunt, qui in Lappia reperiuntur. Ab incolis hujusmodi asini Raingi appellantur, corpore minores cervis sunt, iis velocitate pares, magnitudine, forma, & colore asinos nostrates referunt, pedes ungulis bifidis distinctos habent, geruntque cornua lanugine obducta cum ramis illis rarioribus, quos gestant cervi.*

חָמֵשׁ f. Quinque. Gen. 5. v. 6. Isa. 19. v. 18. חָמֵשׁ שָׁנִים quinquennium. *Constr.* חֲמֵשׁ Gen. 11. v. 11. *Plur.* חֲמִשִּׁים quinquaginta, quinquageni. 1. Reg. 18. v. 4. *Cum affixo* וַחֲמִשָּׁיו & quinquaginta ejus. 2. Reg. 1. v. 9. *masc.* חֲמִשָּׁה quinque. Gen. 47. v. 2. *Constr.* חֲמֵשֶׁת Jos. 10. v. 5.

חֹמֶשׁ m. Quinta pars, quintæ partis pensio. Gen. 47. v. 26. 2. Sam. 2. v. 20.

חִמֵּשׁ Quintare, accipere quintam partem. Gen. 41. v. 34. *Pahul plur.* חֲמֻשִׁים quini, accincti, *sc. armis expediti;* armati *D. Hieronymo.* Exod. 13. v. 18.

חֲמִישִׁי Quintus. Gen. 1. v. 13. *cum Daghes* חֲמִשִּׁי Zach. 7. v. 3. *Fœm.* חֲמִישִׁית, *vel* חֲמִשִּׁית quinta, & quintum, *sc.* quinta pars. Gen. 47. v. 24. Neh. 6. v. 5. *Illud autem* Reg. 6. v. 28. *transfertur* quinque laterum. *Cum affixo* וְאֶת־חֲמִישִׁיתוֹ & quintam partem ejus. Lev. 5. v. 16. *Plur. masc.* חֲמִישִּׁים quinquaginta, quinquageni. 1. Reg. 18. v. 4.

חֵמֶת

Vel חֵמֶת m. Uter, lagena, hydria, urceus. Gen. 31. v. 15. *alia forma* חֵמַת Gen. 21. v. 13. *Constr.* חֵמַת Hos. 7. v. 5. *ubi* חֲמַת מִיָּיִן *a D. Hieronymo exponitur* furere a vino. *Cum affixo* חֲמָתְךָ utrem tuum; *D. Hieronymus* fel suum *vertit.* Habac. 2. v. 15.

חָנָה

Castrametari, castra ponere; obsidere, considere, residere, manere. *Construitur absolute, & cum præpositionibus* עַל, אֶל, *&* לְ. Num. 2. v. 34. Zach. 9. v. 8. circumdare. Isa. 29. v. 3. Psal. 34. v. 6.

חֲנִית f. Hasta, lancea: cuspis. 1. Sam. 13. v. 22. *Cum affixo* וַחֲנִיתוֹ & lancea ejus. 1. Sam. 19. v. 9. *Plur.* חֲנִיתִים lanceæ. 2. Paral. 23. v. 9. *forma fœm. cum affixo* חֲנִיתוֹתֵיהֶם lanceas suas. Isa. 2. v. 4.

חֲנֻיוֹת f. *Plur.* Cellulæ, hospitiola, habitacula, mansiunculæ, mansiones, tabernæ. Jer. 37. v. 14. *locus, ubi manebant detenti,* ergastula. *Sing.* חָנוּת hospitium, diversorium.

מַחֲנֶה c. Castra, acies, agmen, exercitus, castrametatio, turba, turma. Gen. 32. v. 8. Num. 13. v. 20. *Constr.* מַחֲנֵה Jud. 7. v. 8. *Cum affixo* in medio מַחֲנֶךָ castrorum tuorum. Deut. 23. v. 14. מַחֲנֵהוּ castrorum ejus. Psal. 78. v. 28. *Dualis* מַחֲנָיִם duo castra. Gen. 32. v. 2. *Erant enim castra Jacob adversus castra Laban, & castra Angelorum, quæ viderat; ita R. David in libro Radicum. Hoc idem nomen* מַחֲנָיִם *loco citato multis est nomen proprium loci. Plur.* מַחֲנִים castra. Num. 13. v. 20. Jos. 11. v. 4. *Cum affixo* מַחֲנֶיךָ castra tua. Deut. 23. v. 14. מַחֲנֵיהֶם castra sua. Jud. 8. v. 10. *forma fœminina* מַחֲנוֹת turmæ. 2. Paral. 31. v. 2. castra. Num. 2. v. 17.

תַּחֲנוֹת f Metatio, castrametatio, mansio. *Cum affixo* תַּחֲנוֹתִי mansio mea. 2. Reg. 6. v. 8.

חָנַט

Edere, proferre, educere, protrudere, ostendere fructus immaturos. Cant. 2. v. 12. aromatibus condire. Gen. 50 v. 2.

חִטָּה f. Triticum, frumentum. Exod. 9. v. 32. Deut. 8. v. 8. *Plur.* חִטִּים tritica. Gen. 30. v. 13. *cum* ן חִטִּין Ezech. 4. v. 9. *Constr.* חִטֵּי Ezech. 27. v. 17.

חָנַךְ Initiavit, primum imbuit, erudivit, docuit, instruxit, instituit, prima rudimenta tradidit. Prov. 26. v. 6. dedicavit. Deut. 20. v. 5. 2. Paral. 7. v. 5. *Imperat.* חֲנֹךְ *a D. Hieronymo explicatur* proverbium est. Prov. 22. v. 6. *ab aliis* erudi, imbue. *Apud Rabbinos* חִנֵּךְ *in Conjugatione Pihel* instituere, paulatim assuefacere, *quod Græcis* κατηχίζειν. *Hinc nomen* חִנּוּךְ *apud eosdem Rabbinos*, institutio, rudimenta, catechesis, catechismus.

חֲנֻכָּה f. Initiatio, dedicatio. Num. 7. v. 10. Neh. 12. v. 17. Psal. 30. v. 1. *Festum* חֲנֻכָּה dedicationis *apud Hebræos quater diversis temporibus olim celebratum fuit. Prima templi Salomonis dedicatio ab ipso Salomone facta est mense septimo; altera templi secundi Zorobabelis instituta a Judæis in patriam reducibus mense Februario; tertia repurgati Templi, & altaris holocausti a Juda Machabæo instaurati mense Novembri; quarta Templi ab Herode constructi ipsius natalitiis celebrata. Tres dedicationes semel tantum celebratæ sunt. Qui autem scire desiderat, quomodo hodie singulis annis ab Hebræis peragatur festum renovati altaris a Juda Machabæo, legat primam ex nostris Dissertationibus editis typis Seminarii Patavini anno* 1729 de festis Judæorum *inscriptam. Hoc festum a Judæis peragitur cum magna lætitia, & solennitate, diciturque a Græcis* ἐγκαίνια, *quia a Juda Machabæo repurgatum Templum, & renovatum altare fuit, quod impie ab Antiocho Epiphane pollutum, & contaminatum fuerat.*

חָנִיךְ m. Puer imbutus, & doctus, tyro, catechumenus, initiatus. *Plur.* חֲנִיכִים tyrones, initiati, instructi, expediti: contubernales. Gen. 14. v. 14. *aliis* servi domestici, vernæ, vernaculi, *sicuti D. Hieronymo.*

חֲנָמַל m. Grando major; glacies fortis: *aliis* frigus, *ut & D. Hieronymo.* Psal. 78. v. 47. *quibusdam* locusta.

חָנַן Misereri, parcere, gratia afficere, beneficum, misericordem esse, largiri, donare, condonare: gratiam conferre, gratificari, in gratiam recipere, rem gratam facere, gratis dare, gratiose largiri. Gen. 33. v. 5. Exod. 33. v. 19. Psal. 77. v. 10. 2. Sam. 12. v. 21. supplicare, precari, rogare. Job 19. v. 17. *Anomalum est Futurum* יָחְנְךָ miserebitur tui. Isa. 30. v. 19. *vocalibus transpositis, pro* יָחְנְךָ. *Anomalus & Infinitivus* חַנּוֹת gratiam facere. Psal. 71. v. 10. *forma ex Quiescentibus tertia* ה *petita, pro* חֹן: *cui simile ibidem* v. 11. חַלּוֹתִי vulnerare me *a* חָלַל: *quanquam multi radicem faciunt* חָלָה infirmum esse. *Niphal anomalum* נֵחַנְתְּ grata es, *D. Hieronymo* congemuisti. Jerem. 22. v. 23. *pro* נֶחֱנוֹת. *Pihel* חִנֵּן idem. *Part.* מְחוֹנֵן gratiam faciens, miserescens. Prov. 14. v. 12. Psal. 102. v. 14. *Anomalum* לְחֶנְנָהּ ad gratificandum ei. Psal. 102. v. 14. *cum Segol præter normam, pro* לְחָנְנָהּ. *Hophal Futurum* יֻחַן gratus erit. Prov. 21. v. 10. grata fiat.

Isa.

Isa. 26. v. 10. *Hithpahel* הִתְחַנֵּן supplicite orare, obsecrare, supplicare, precari, deprecari. 1. Reg. 8. v. 59. & c. 9. v. 3. Esth. 4. v. 8. *Part.* מִתְחַנֵּן supplex.

חֵן m. Gratia, favor. Gen. 6. v. 8. *& cum ChireK* חִין. Job 41. v. 3. *Cum affixo* חִנּוֹ gratiam ejus. Gen. 39. v. 21.

חַנּוּן m. Gratiosus, clemens, misericors, benignus, pius, beneficus, gratus. Exod. 22. v. 27. Psal. 86. v. 15.

חִנָּם Gratis, immerito, temere, ab re, nequicquam, gratuito, frustra, sine caussa. Gen. 29. v. 15. Exod. 21. v. 11. 1. Sam. 19. v. 5.

חֲנִינָה f. Gratia, misericordia. Jer. 16. v. 13. *D. Hieronymo* requies.

תְּחִנָּה f. Gratia, misericordia. Jos. 11. v. 20. precatio, obsecratio, postulatio, deprecatio, supplicatio, oratio. 1. Reg. 8. v. 54. *Constr.* תְּחִנַּת *ibidem* v. 30. *Cum affixo* תְּחִנָּתוֹ precationem ejus. v. 28. *Plur.* תְּחִנֹּת preces. *Cum affixo* וְאֶת־תְּחִנֹּתֵיהֶם & deprecationes eorum. 2. Chron. 6. v. 39.

תַּחֲנוּנִים m. *Plur.* Deprecationes, obsecrationes, preces, precationes. Prov. 18. v. 23. Zach. 12. v. 10. *Constr.* תַּחֲנוּנֵי Jer. 3. v. 21. *Cum affixo* וְאֶל־תַּחֲנוּנָיו & ad deprecationes ejus. Dan. 9. v. 17. *Fœm.* תַּחֲנוּנוֹת deprecationes. *Cum affixo* בְּקוֹל תַּחֲנוּנוֹתָי voci deprecationum mearum. Psal. 86. v. 6.

יוֹחָנָן m. Joannes. *Nomen proprium, a gratia sic dictum, quia sc. Zacharias ejus pater in senectute a Deo per preces ipsum obtinuit, & spiritu intellexit, eum præconem futurum gratiæ per Christum in fideles omnes emanaturæ.*

חָנֵף *Vel* חָנַף Contaminatus, profanatus, corruptus, adulteratus est, profane egit; impius, profanus, hypocrita fuit, impie egit: *aliquando* contaminare, profanare: hypocrisi uti, hypocritam agere, simulare: adulari. Jer. 23. v. 11. infici, pollui. Isa. 24. v. 5. Jer. 3. v. 1. & 9. *Hiphil* הֶחֱנִיף inficere, contaminare, polluere, inquinare, maculare: simulare. Num. 35. v. 33. Dan. 11. v. 32.

חָנֵף m. Profanus, impurus, nebulo: hypocrita, simulator, adulator, assentator, iniquus, impius, peccator, acceptor personarum. Isa. 9. v. 17. Prov. 11. v. 9. *Plur.* חֲנֵפִים hypocritæ. Isa. 33. v. 14. *Constr.* חַנְפֵי Job 36. v. 13.

חֹנֶף m. Hypocrisis, profanatio, impietas, pollutio, simulatio. Isa. 32. v. 6. Jer. 23. v. 15.

חֲנֻפָּה f. Pollutio. Jerem. 23. v. 15.

חִנֵּק *Pihel* Strangulare, præfocare, suffocare, necare. Nah. 2. v. 12. *Niphal Futurum* וַיֵּחָנַק & strangulavit se. 2. Sam. 17. v. 23. *Reperitur etiam cum* ר *in fine.*

מַחֲנָק m. Strangulatio, suspendium. Job 7. v. 15. *Strangulatio fuit unum ex quatuor suppliciis capitalibus, quæ olim apud Hebræos sontibus infligebantur. Fiebat autem hoc*

pa-

pacto. Damnati humi ad genua defixi collum linteo constrictum iandiu a duobus hinc inde distorquebatur, donec animam efflaret.

חֶסֶד m. Benignitas, beneficentia, bonitas, benevolentia, humanitas, beneficium, misericordia, clementia, officium, pietas, probitas: *item* probrum, sacrilegium. Deut. 5. v. 10. opprobrium. Levit. 20. v. 17. Prov. 14. v. 34. Psal. 106. v. 1. Jon. 2. v. 9. *Cum affixo* חַסְדּוֹ misericordia ejus. Psal. 106. v. 1. *Plur.* חֲסָדִים misericordiæ. Gen. 32. v. 10. *Constr.* חַסְדֵי 2. Paral. 6. v. 42. *Cum affixo* חֲסָדֶיךָ misericordiarum tuarum. Psal. 106. v. 7.

חִסֵּד *Pihel* Probro, ignominia afficere: insultare. Prov. 25. v. 10. *Hithpahel* הִתְחַסֵּד benignum se exhibere, pium, misericordem esse. Psal. 18. v. 26.

חָסִיד m. Benignus, beneficus, humanus, clemens, beneficiarius, probus, misericors, pius, officiosus, bonus, sanctus. Psal. 12. v. 2. Mich. 7. v. 2. Prov. 11. v. 17. Jer. 3. v. 12. *Cum affixo* חֲסִידְךָ misericordi tuo. Deut. 33. v. 8. *Plur.* חֲסִידִים misericordes. Psal. 149. v. 1. *Cum affixo* אֶת־חֲסִידָיו misericordes suos. Psal. 37. v. 28.

חֲסִידָה f. Ciconia: herodion *D. Hieronymo*. Levit. 11. v. 19. Jer. 8. v. 7. struthio. Job 39. v. 10. *aliis* herodius, *aliis* milvus, *sicut D. Hieronymo; aliis* pelargus. Zach. 5. v. 9.

חָסָה Confugere, recipere se ad aliquem, hospitari: sperare, fidere, confidere, spem ponere, *vel* collocare, fiduciam habere. *Construitur cum præposit.* ב, *& aliquando* תַּחַת. Psal. 11. v. 1. & 64. v. 11. Deut. 32. v. 37. Ruth 2. v. 12. *Anomalum est* חָסָיָה confidit. Psal. 57. v. 2. *tertia radicalis* ה *mutata est in* י, *& propter accentum retractum de more Sceva transiit in Kametz, pro* חָסְתָה. *Hinc* Deut. 32. v. 37. *dicitur* חָסָיוּ confiderunt, *pro* חָסוּ, *ad cujus formam est* נָטָיוּ declinarunt. Psal. 73. v. 2. & נִטָּיוּ extenduntur. Num. 24. v. 6.

חָסוּת f. Receptus, confugium, receptaculum, receptio, perfugium, refugium: spes, protectio. Isa. 30. v. 3. Joel. 3. v. 16. Psal. 104. v. 18. tegmen, hospitium. Isa. 4. v. 6.

מַחְסֶה *Vel* מַחְסֶה m. Idem. Job 24. v. 8. *Constr.* מַחְסֵה Isa. 28. v. 17. *Cum affixo* מַחְסֵהוּ spes ejus. Psal. 14. v. 6.

חָסַל Absumere, excidere, consumere, vastare. Deut. 28. v. 38. *D. Hieronymo* devorare.

חָסִיל m. Bruchus, locusta. 1. Reg. 8. v. 37. rubigo, ærugo. Joel. 1. v. 4.

חָסַם Obturare os, capistrare, claudere, obstruere, frænare, occludere, coercere. Deut. 25. v. 4. Ezech. 39. v. 11. *aliis* obstupescere facere, *sicut D. Hieronymo.*

מַחְסוֹם m. Capistrum, clausura, claustrum, *instrumentum, quod in ore jumenti poni-*

ni.ur, ne comedat, vel mordeat: silentium *D. Hieronymo*. Psal. 39. v. 2.

חסן חָסִין m. Robustus, fortis, validus, potens. Psal. 89 v. 9.

חָסֹן m. Idem. Amos 2. v. 9. Isa. 1. v. 31.

חֹסֶן m. Robur, fortitudo. Isa. 33. v. 6. *item* thesaurus, opes, facultates, *sic dicta, quia sunt hominis fortitudo*. Ezech. 22. v. 25. fortitudo. Prov. 15. v. 6. potestas. c. 27. v. 24. *Hinc Verbum* reponere, recondere, *sed tantum in Niphal usurpatur*, נֶחְסַן recondi, reponi. Isa. 23. v. 18.

חסף מְחֻסְפָּס m. Rotundus, teres, circularis. Exod. 16. v. 14. *Targum* decorticatus; *aliis* quasi pilo contusus, *sicuti D. Hieronymo*. *Rabbini pyxidem, in qua aromatopolæ saccharum, & alia aromata condunt, vocant* מְחֻסְפָּס *a figura orbiculari, & rotunda*.

חָסֵר Deesse, deficere, destitui, carere, egere, indigere. Gen. 8. v. 5. Deut. 2. v. 7. Jer. 44. v. 18. minui. 1. Reg. 17. v. 16. *Pihel* חִסֵּר destituere, privare, defraudare, derogare, minuere, imminuere. Eccles. 4. v. 8. Psal. 8. v. 6. *Hiphil* הֶחְסִיר diminuere, imminuere. Exod. 16. v. 18. Isa. 32. v. 6. *Locus Exodi citatus* וְהַמַּמְעִיט לֹא אֶחְסִיר *a D. Hieronymo exponitur* nec qui minus paraverat, minus reperit.

חֹסֶר m. Inopia, penuria, egestas, defectus, defectio, privatio, indigentia. Deut. 28. v. 48. Amos 4. v. 6.

חָסֵר m. Idem. *Constr.* חֲסַר Prov. 10. v. 21.

חֶסֶר m. Idem. Job 30. v. 3. Prov. 28. v. 22.

חָסֵר m. Deficiens, destitutus, carens, egens, indigus, indigens: mancus. 1. Reg. 11. v. 22. לֹא חָסֵר indeficiens. *Constr.* חֲסַר 2. Sam. 3. v. 29. Prov. 7. v. 7. חֲסַר לֵב excors, vecors.

חֶסְרוֹן m. Defectus. Eccles. 1. v. 15.

מַחְסוֹר m. Egestas, indigentia, inopia, penuria, defectus. Jud. 18. v. 10. & c. 19. v. 20. *Plur.* מַחְסוֹרִים defectus. *Cum affixo* וּמַחְסֹרֶיךָ & defectus tui. Prov. 24. v. 34.

חָפָה Tegere, abscondere, occultare, velare, operire. Jer. 14. v. 3. 2. Sam. 15. v. 30. Esth. 7. v. 8. Et faciem Haman חָפוּ operuerunt, *sc. ministri, juxta illorum morem, qui suspendebantur*. *Ex hoc Esther loco colligitur etiam apud Hebræos eandem consuetudinem viguisse operiendi reorum caput, quæ apud Romanos, sicuti constat ex illis verbis Tullii, & Livii*. Vade lictor, colliga manus, caput obnubito, arbori infelici suspendito. *Quidam tamen locum citatum intransitive explicandum esse volunt, ut sensus sit, faciem Haman opertam fuisse, sc. in terram dejectam ob pudorem*. *Niphal* נֶחְפָּה tegi.

tegi. Psal. 68. v. 14. *Pihel* חִפָּה tegere, velare. 2. Paral. 3. v. 9. *& cum* א *loco tertiæ radicalis* ה. 2. Reg. 17. v. 9. *ubi* וַיְחַפְּאוּ *vertitur a D. Hieronymo* & irritaverunt.

חָפַז Festinare, accelerare cum tremore, festinanter se abripere metu periculi, præcipitare se, contremiscere, trepidare, pavere, obstupescere, pavore moveri, mirari. Psal. 31. v. 23. Deut. 20. v. 3. mirari. Job 40. v. 8. *Niphal* נֶחְפַּז conturbari. Psal. 48. v. 6. festinare. 1. Sam. 23. v. 16. formidare. Psal. 104. v. 7. *Partic.* נֶחְפָּז præceps. 1. Sam. 23. v. 26.

חִפָּזוֹן m. Festinatio, celeritas, properatio, acceleratio: trepidatio, tumultus, pavor *D. Hieronymo*. Deut. 16. v. 3. בְּחִפָּזוֹן festinanter. Exod. 12. v. 11. in tumultu. Isa. 53. v. 11.

חָפַן חֹפֶן m. Pugillus, pugnus, vola, palma manus: *interdum* manus. *Dualis* חָפְנַיִם utraque manus. Eccles. 4. v. 6. *Constr.* חָפְנֵי volæ. Ezech. 10. v. 7. *Cum affixo* חָפְנָיו volarum ejus. Levit. 16. v. 12. חָפְנֶיךָ volas tuas. Ezech. 10. v. 2.

חָפַף Tegere, protegere; obtegere, operire, abscondere, occultare. Deut. 33. v. 12. pectere, stringere *apud Rabbinos*.

חוֹף m. Portus, *locus, in quo naves proteguntur a ventis, & tempestatibus*. Jos. 9. v. 1. regio maritima. Ezech. 25. v. 16. litus. Deut. 1. v. 7.

חַף m. Pexus, nitidus, tectus, mundus, purus, innocens a scelere. Job 33. v. 9.

חֻפָּה f. Obtectio, protectio, velum, velamen. Isa. 4. v. 5. thalamus, *proprie* nuptialis: nuptiæ. *Cum affixo* מֵחֻפָּתוֹ de thalamo suo. Psal. 19. v. 7. מֵחֻפָּתָהּ de thalamo suo. Joel. 2. v. 16.

חָפֵץ Velle, optare, desiderare, amare, delectari, oblectari, bene affectum esse: placere, complacere. *Construitur cum præpositione* ב, *vel cum Accusativo, vel cum Infinitivo*. Gen. 34. v. 19. Deut. 25. v. 7. Psal. 40. v. 7. *aliis* movere, stringere, arrigere, erigere. Job 40. v. 12.

חָפֵץ m. Volens, libens, optans, desiderans, *qui re aliqua delectatur*. Psal. 5. v. 5. *Fœm.* חֲפֵצָה 1. Paral. 28. v. 9. *Plur.* חֲפֵצִים volentes. Mal. 3. v. 1. *Constr.* חֲפֵצֵי Psal. 35. v. 27.

חֵפֶץ m. Voluntas, desiderium, studium, appetitus, affectus, delectatio, oblectatio, oblectamentum, optatum, placitum, beneplacitum: res, negotium, actio, institutum, propositum. *Eleganter construitur cum* ב, *ut Verbum ipsum*. 1. Sam. 18. v. 25. Eccles. 3. v. 1. Isa. 58. v. 13. consilium. Prov. 31. v. 13. *Cum affixo* חֶפְצְךָ voluntas tua. Isa. 58. v. 13. *Plur.* חֲפָצִים voluntates. Prover. 8. v. 11. *Cum affixo* חֲפָצֶיךָ voluntates tuæ. Prov. 8. v. 11.

חָפַר Fodere, effodere, perfodere. Deut. 23. v. 13. *metaphorice* investigare, scrutari, perscrutari, explorare. Jos. 2. v. 20. erubescere, pudore perfundi, pro-

bro,

bro, ignominia affici, confundi. Mich 3. v. 7. Jer. 15. v. 9. Eccles. 10. v. 8. contemplari. Job 39. v. 32. *Hiphil* הַחְפִּיר *modo est transitivum, modo intransitivum*, erubescere. Isa. 33. v. 9. & c. 54. v. 4. erubescere facere. Prov. 13. v. 5. & c. 19. v. 26.

חֲפַרְפֵּרוֹת f. *Plur.* Talpæ, *ab effodienda terra sic dictæ*. Isa. 2. v. 20.

חפש חֹפֶשׁ m. Libertas. Ezech. 27. v. 20. Levit. 19. v. 20.

חָפְשִׁי m. Liber, manumissus: immunis. Exod. 21. v. 5. & 27. Job 39. v. 8. *Plur.* חָפְשִׁים liberi. Isa. 58. v. 6.

חָפְשִׁית f. Libertas. Levit. 13. v. 46. libera. 2. Reg. 15. v. 5. 2. Paral. 26. v. 21. *ubi scribitur* חָפְשׁוּת*, sed Masorethæ volunt legendum* חָפְשִׁית.

חֻפְשָׁה f. Libertas. Levit. 19. v. 20.

חֻפַּשׁ *Puhal* Libertate donari, manumitti. Levit. 19. v. 20.

חָפַשׂ Scrutari, perscrutari, rimari, investigare, pervestigare, exquirere, inquirere: nudare, discooperire. Prov. 20. v. 27. Thren. 3. v. 40. *Niphal* נֶחְפַּשׂ Obad. 6. *Pihel* חִפֵּשׂ scrutari. 1. Sam. 23. v. 23. 2. Reg. 10. v. 23. *Puhal* חֻפַּשׂ pervestigari. Psal. 64. v. 7. Prov. 28. v. 12. *Hithpahel* הִתְחַפֵּשׂ mutare se, dissimulare se mutato habitu. 2. Paral. 35. v. 22. consumi. Job 30. v. 18.

חֵפֶשׂ m. Perscrutatio, scrutinium. Psal. 64. v. 7.

חָצַב Cædere, exscindere, excidere, incidere, exculpere, dolare. Hos. 6. v. 5. fodere *D. Hieronymo*. Isa. 5. v. 2. *Participium cum* י *paragogico* חֹצְבִי cædens, lapicida, latomus. Isa. 22. v. 16. *Niphal* נֶחְצַב excidi. Job 19. v. 24. *Puhal* חֻצַּב idem. Isa. 51. v. 1. *Hiphil Participium fœm.* הַמַּחְצֶבֶת quæ excidis. Isa. 51. v. 9.

מַחְצֵב m. Excisio, dedolatio, dolatio. 2. Reg. 12. v. 12. 2. Paral. 34. v. 10.

חָצָה Dimidiare, dividere, distribuere, partiri. Num. 31. v. 27. Isa. 30. v. 27. Psal. 55. v. 24. *Niphal* נֶחֱצָה dividi. Dan. 11. v. 4. 2. Reg. 2. v. 8.

חֲצִי m. Dimidium, medium, pars dimidiata, medietas: Exod. 25. v. 10. 1. Reg. 10. v. 7. *cum pausa habet Tzere* חֵצִי. *Constr.* חֲצִי Jos. 10. v. 13. *Cum affixo* חֶצְיוֹ medietas ejus. Jos. 8. v. 33.

חֲצוֹת f. Idem. Exod. 11. v. 4.

מֶחֱצָה f. Dimidium, media pars, medium. Num. 31. v. 36. *Constr.* מֶחֱצַת Num. 31. v. 43.

מַחֲצִית f. Idem. Exod. 30. v. 13. & 23. *Cum affixo* מִמַּחֲצִיתָם e dimidio eorum. Numer. 31. v. 29.

חצן חֹצֶן m. Brachium, lacertus: ala, ora vestis: sinus, gremium, ulna. *D. Hieronymus modo* sinum, *modo* ulnam *exponit*. Isa. 49. v. 22. *Cum affixo* חָצְנִי sinum meum.

meum . Neh. 5. v. 13. *& cum duplici Sægol* חֶצֶן . *Cum aff.* וְחִצְנוֹ & sinum suum . Psal 129. v. 7.

חָצַץ Discindere, excindere, devastare, dimidiare . Prov. 30. v. 27. *Pihel* חִצֵּץ ejaculari, sagittas jacere . Jud. 5. v. 11. *Puhal* חֻצָּץ dimidiari, per medium dividi . Job 21. v. 21.

חֵץ m. Sagitta, jaculum, spiculum, telum. Psal. 91. v. 5. *cum* י *paragogico* חֵצִי 1. Sam. 20. v 36. *Cum affixo* חִצּוֹ sagitta ejus. Zach. 9. v. 14. *Plur.* חִצִּים sagittæ . 2. Sam. 22. v. 15. *Constr.* חִצֵּי Psal. 120. v. 4. *Cum affixo* חִצֶּיךָ sagittæ tuæ . Psal. 38. v. 3. חִצַּי sagittas meas . Deut. 32. v. 23.

חָצָץ m. Scrupus, lapillus, calculus . Prov. 20. v. 17. numerus . Thren. 3. v. 16. *Plur.* חֲצָצִים sagittæ : fulgura, lapides grandinis . *Cum affixo* חֲצָצֶיךָ fulgura tua ; *D. Hieronymo* sagittæ tuæ . Psal. 77. v. 18.

חָצֵר c. *Sed sæpius* f. Atrium : castrum, pagus . 1. Reg. 7. v. 8. Ezech. 40. v. 19. *Constr.* חֲצַר Exod. 27. v. 9. *Cum affixo* בַּחֲצֵרוֹ in atrio ejus . 2. Sam. 17. v. 18. *Plur.* חֲצֵרִים atria ; *item* villæ sine muro . Levit. 25. v. 31. Jos. 21. v. 12. Psal. 48. v. 11. *Constr.* חַצְרֵי Neh. 13. v. 7. *forma fœm.* חֲצֵרוֹת villæ . Exod. 8. v. 13 *Constr.* חַצְרוֹת 2. Reg. 21. v. 5. *Cum affixo* חֲצֵרֹתָיו atria ejus . Psal. 100. v. 4.

חָצִיר m. Gramen, fœnum, herba . Isa. 44. v. 4. 1. Reg. 18. v. 5. porrum . Num. 11. v. 5. *semel* atrium, habitaculum . Isa. 34. v. 13. pascua . Isa. 34. v. 13. viror . c. 35. v. 7. *Constr.* חֲצִיר Isa. 37. v. 27.

חֲצֹצְרָה f. Tuba . Hos. 5. v. 8. *Plur.* חֲצֹצְרוֹת tubæ . Num. 10. v. 2. *Hinc Partic. ex Pihel* לְמַחְצְצְרִים clangentibus . 2. Paral. 5. v. 13. *& Participium ex Hiphil* מַחְצְצְרִים 2. Paral. 29. v. 28. *quæ sunt cum* צ *redundante*, מַחְצְרִים *autem est pro* מַחְצִירִים.

חֲצֹצְרָה Tuba *constabat ex metallo, & recta erat, eratque unum ex quinque musicis instrumentis, quæ, stante Templo, erant in usu ; quorum alterum* נְבָלִין nablia ; *tertium* חֲלִילִין tibiæ ; *quartum* כִּנּוֹרוֹת citharæ ; *quintum* הַצֶּלְצַל cymbalum . *In Templo tantummodo tubis buccinarum usum adjungebant, extra illud vero vel tuba, vel buccinis solum utebantur.*

חָקָה Imprimere, exprimere, exsculpere, exarare . 1. Reg. 6. v. 32. Ezech. 8. v. 10. *Puhal Participium* מְחֻקֶּה expressum, exaratum, depictum, descriptum . Ezech. 23. v. 14. עַל־הַמְּחֻקָּה 1. Reg. 6. v. 35. *D. Hieronymus explicat* ad regulam . *Hithpahel* הִתְחַקָּה imprimi . Job 13. v. 27. *D. Hieronymo* considerare ; *aliis* describere .

חָקַק Descripsit, scripsit, exaravit, literis mandavit, in acta retulit memoriæ caussa, pinxit, depinxit, incidit, sculpsit, insculpsit, exsculpsit, effigiavit : statuit, instituit, decrevit, statuta condidit . Ezech. 4. v. 1. Isa. 39. v. 16. *Participium cum* י *pa-*

י *paragogico* חֹקְקִי statuens, legislator, scriba. Isa. 22. v. 16. *Pihel Participium* מְחֹקֵק decernens, legislator, legifer, rex, judex, dominus, princeps: scriba: dux, dominator, præsidens. Gen. 49. v. 10. Deut. 33. v. 21. *Plur.* מְחֹקְקִים duces, præfecti, magnates. Jud. 5. v. 14. *Puhal* מְחֻקָּק statutum. Prov. 31. v. 5. וְיֻחָקוּ & scribentur; *D. Hieronymo* ut exarentur. Job 19. v. 23.

חק חֹק m. Statutum, *præcipue ad religionem, Deique cultum pertinens*, dogma, ritus, præceptum, jus, constitutio, decretum, lex, demensum, præscriptum, portio, pars statuta, pensum: ritus, ceremonia: modus, ratio: mos, consuetudo, institutum. לִבְלִי חֹק sine termino, præter modum, *aut* statutum, immodice, præter morem, & consuetudinem. Job 23. v. 12. Isa. 5. v. 14. & c. 24. v. 5. Proverb. 31. v. 15. Psal. 105. v. 10. Levit. 10. v. 14. *Cum affixo* חָקְךָ statutum tuum. Prov. 8. v. 29. *Plur.* חֻקִּים statuta, decreta, præcepta. Deut. 4. v. 5. *Constr.* חֻקֵּי Exod. 18. v. 16. *Cum aff.* אֶת־חֻקֶּיךָ præcepta tua. Psal. 119. v. 135.

חקה חֻקָּה f. Idem. Num. 9. v. 14. *Constr.* חֻקַּת Num. 10. v. 8. *Plur.* חֻקּוֹת præcepta. Levit. 20. v. 23. *Cum affixo* חֻקֹּתָיו præcepta ejus. Num. 9. v. 3.

חקק חִקֵּק m. Cogitatio: insculptio. *Plur.* חִקְקִים cogitationes, statuta, descriptiones, sculpturæ, incisiones. *Constr.* חִקְקֵי Isa. 10. v. 1.

חָקַר Inquirere, exquirere, percontari, investigare, pervestigare, scrutari, perscrutari, explorare; experiri, pertentare. Deut. 13. v. 14. Jer. 17. v. 10. Eccles. 12. v. 9. Jud. 18. v. 2. 1. Sam. 20. v. 12. *Niphal* נֶחְקַר pervestigatus, perquisitus est. 1. Reg. 7. v. 47. Jer. 46. v. 23. *Pihel* חִקֵּר conquirere, disquirere, examinare, vestigare. Eccles. 12. v. 9.

חֵקֶר m. Investigatio, perscrutatio, pervestigatio, scrutatio, scrutinium, inquisitio, experientia. Isa. 40. v. 28. Prov. 25. v. 3. *Plur. constr.* חִקְרֵי investigationes, cogitationes, sollicitudines. Jud. 5. v. 16.

מֶחְקָרִים m. Scrutationes, investigationes, scrutinia ad imum, usque ima, intima. Psal 95. v. 4.

חָרַב Arescere, siccari, exsiccari, æstu confici: vastari, devastari, desolari, destrui, in solitudinem redigi. Gen. 8. v. 13. Isa. 60. v. 12. Jer. 2. v. 12. & c. 50. v. 21. & 27. *aliis* destruere, perdere. *Niphal* נֶחֱרַב gladio occidere. Jer. 51. v. 21. desolari, occidi. 2. Reg. 3. v. 23. Ezech. 26. v. 19. & c. 30. v. 7. *Puhal* חֹרַב siccari. Jud. 16. v. 7. *Hiphil* הֶחֱרִיב exsiccare, siccare, vastare, desolare. Ezech. 19. v. 7. Soph. 3. v. 6. Isa. 51. v. 10. siccare fecit. Nahum 1. v. 4. Isa. 37. v. 25. *Hophal* הָחֳרַב deseri, desolari. Ezech. 26. v. 2.

חָרֵב m. Siccus, vastus, desolatus. Jer. 33. v. 10. *Fœm.* חֲרֵבָה sicca. Prov. 17. v. 1.

Neh. 2. v. 3. *Plur.* חֳרָבוֹת desolatæ. Ezech. 36. v. 35. *cum Kateph Kametz pro Kateph Pathach.*

חֹרֶב m. Siccitas, ariditas, desolatio, destructio, vastitas: æstus. Gen. 31. v. 40. Jud. 6. v. 39. solitudo, desertum. Isa. 61. v. 4. Ezech. 29. v. 10.

חֶרֶב f. Gladius, ensis, sica, machæra, mucro, spatha. Gen. 34. v. 26. Exod. 20. v. 25. Ezech. 21. v. 9. Job 1. v. 15. & 17. novacula. Ezech. 5. v. 1. pugio. Jud. 3. v. 16. culter. Jos. 5. v. 2. cælum, *sculpendi instrumentum*, malleus, scalprum. Exod. 20. v. 25. rutrum, securis *ad dejicienda ædificia*. Jerem. 33. v. 4. Ezech. 26. v. 9. 2. Paral. 34. v. 6. Isa. 49. v. 2. Gen. 4. v. 25. *semel* siccitas, ardor, æstus. Deut. 28. v. 22. חֶרֶב שְׁלוּפָה gladius strictus. *Cum affixo* חַרְבּוֹ gladium suum. Gen. 34. v. 25. *Plur.* חֲרָבוֹת gladii. Jos. 5. v. 2. *Constr.* חַרְבוֹת Ezech. 32. v. 12. *Cum affixo* בְּחַרְבוֹתָם malleis suis; *D. Hieronymus* in armatura sua. Ezech. 26. v. 9.

חָרָבָה f. Siccitas, siccum, locus siccus. Gen. 7. v. 22. Exod. 14. v. 21.

חָרְבָּה f. Vastitas, solitudo. *Plur.* חֳרָבוֹת solitudines. Ezech. 13. v. 4. & c. 38. v. 12.

חֻרְבָּה f. Vastatio, desolatio, destructio. Ezech. 29. v. 9. *Plur.* חֳרָבוֹת *semper sine Daghes in* ב. Isa. 5. v. 29. Ezech. 29. v. 10.

חַרְבוֹנִים m. *Plur.* Siccitates. *Constr.* חַרְבוֹנֵי Psal. 32. v. 4.

חָרַג Pavere, formidare, timere, horrere, contremiscere: arctari, coerceri. Psal. 18. v. 46. *D. Hieronymo* contrahi.

חַרְגֹּל m. Cantharus: ophiomachus. Levit. 11. v. 22. *Volunt quidam esse genus volucris, vel lacertæ cum serpente pugnantis, ut ex radice Græca colligitur. Etenim* ὄφις serpentem, & μάχη pugnam *significat. Ex textu colligitur esse genus locustæ, cujus esus a Moyse permittitur.*

חָרַד Pavere, expavescere, timere cum motu corporis, tremere, contremiscere, trepidare, perterreri, exterreri: sollicitum esse, trepide accurrere, satagere, festinare: *& sic construitur cum præpositione* אֶל, *&* אַחַר: moveri, commoveri, agitari. Isa. 19. v. 16. 1. Sam. 13. v. 17. & c. 21. v. 1. 2. Reg. 4. v. 13. *ubi alii* sollicitum esse *exponunt, D. Hieronymus* ministrare *vertit*: obstupescere. Ezech. 32. v. 10. *Hiphil* הֶחֱרִיד deterrere, exterrere, perterrere, terrefacere, perterrefacere, percellere, terrorem incutere. 2. Sam. 17. v. 2.

חָרֵד m. Pavidus, trepidus, tremebundus, tremulus. Jud. 7. v. 3. 1. Sam. 4. v. 13. *Plur.* חֲרֵדִים pavidi. Isa. 66. v. 5. Esdræ 10. v. 3.

חֲרָדָה f. Pavor, motus, tremor, trepidatio, sollicitudo. Gen. 27. v. 33. 2. Reg. 4. v. 13. *Constr.* חֶרְדַּת 1. Sam. 14. v. 15. *Plur.* חֲרָדוֹת pavores. Ezech. 26. v. 16.

חָרָה Irasci, succensere, excandescere, ardere, exardere ira, ira accendi. *Regit Accusativum personæ cum præpositione* ב; *impersonaliter, vel reciproce usurpatum construitur cum Dativo*. Numer. 11. v. 33. Jonæ 4. v. 9. Gen. 18. v. 30. 2. Sam. 22. v. 7. *Anomalum est* מַחֲרוֹן ab æstuando. Psal. 85. v. 4. *cum nun paragogico præter morem, ex* מַחֲרָה, *vel potius* מַחֲרוּת. *Niphal* נִחַר pugnare. Cant. 1. v. 6. irasci. Isa 41. v. 11. *Hiphil* הֶחֱרָה exardere, accendi. Neh. 3. v. 20. Job 19. v. 11. *Hithpahel Futurum per apocopam* תִּתְחַר pugnes. Prov. 24. v. 19. miscere se. Psal. 37. v. 1. *Priorem locum Septuaginta vertunt* æmulari, *D. Hieronymus* contendere.

חֳרִי m. Ira, iracundia; æstus. Deut. 29. v. 24. Exod. 11. v. 8.

חָרוֹן m. Ira, furor, excandescentia, æstus iræ. *Cum affixo* חֲרֹנְךָ iram tuam. Exod. 15. v. 7. *Constr.* חֲרוֹן Psal. 78. v. 49. *Plur. cum affixo* חֲרוֹנֶיךָ iræ tuæ. Psal. 88. v. 17.

חרז *Hinc nomen plurale* חֲרוּזִים m. Torques, monilia; *hoc est, lapides boni, & margaritæ perforatæ, filo copulatæ*. Cant. 1. v. 10.

חֶרֶט m. Cælum, *instrumentum sculptorium*: *D. Hieronymo* opus fusorium. Exod. 32. v. 4. stylus scriptorius, pugillaris: typus, forma: marsupium. Isa. 8. v. 1. *Plur.* חֲרִיטִים sacci, loculi, fibulæ vestium muliebrium, marsupia, crumenæ: calamistrum. 2. Reg. 5. v. 22. Isa. 3. v. 22. *aliis* discernicula.

חַרְטֹם m. Magus, genethliacus. *Plur.* חַרְטֻמִּים magi. Dan. 1. v. 20. *Constr.* חַרְטֻמֵּי Gen. 41. v. 8.

חָרַךְ Cremare, urere, inurere, adurere, comburere, assare: sepire cancellis, claudere clathris arctis. Prov. 12. v. 27.

חֲרַכִּים m. *Plur.* Clathri, cancelli, fenestræ. Cant. 2. v. 9.

חרל חָרוּל m. Urtica: spina, sentis, carduus: lolium. Soph. 2. v. 9. Job 30. v. 7. *Plur.* חֲרֻלִּים urticæ. Prov. 24. v. 31.

חרם *Hiphil* הֶחֱרִים Occidere, excidere, corrumpere, disperdere, perdere, anathematizare, excommunicare, anathemate, *vel* anathemati, internecioni, perditioni devovere, destruere, delere, morti addicere: consecrare, sacrare, devotum efficere: publicare, proscribere. Levit. 27. v. 28. Jos. 6. v. 18. & c. 11. v. 12. interficere. Mich. 4. v. 13. demoliri. 1. Sam. 15. v. 9. desolare. Isa. 11. v. 15. *Hophal Futurum* יָחֳרָם ut anathema perditor. Exod. 22. v. 20.

חֵרֶם, *Vel* חֶרֶם m. Occisio, interfectio, perditio, excisio, consecratio, dedicatio, devotio, anathema, excommunicatio, interdictum. Num. 18. v. 14. Jud. 7. v. 1. Isa. 34. v. 5 Zach. 14. v. 11. 1. Reg. 20. v. 39. sagena, plagæ, cassis, rete. Mich. 7. v. 2. *Cum affixo* בְּחֶרְמוֹ plagis suis. Habac. 1. v. 15. חֶרְמִי occisionis meæ. Isa. 34. v. 5. *Plur.* חֲרָמִים plagæ, re-

retia, sagenæ. Eccles. 7. v. 27.

Fuit חֵרֶם *species quædam voti, quo res, vel homines Deo obstringebantur. Itaque quæ erant devota voto* חֵרֶם *non redimebantur, sed usui sacro, vel Sacerdotibus cedebant; aut si essent homines, morte plectebantur, sicuti accidit Agag Amalechitarum Regi, qui a Samuele in Galgalis coram Domino in frusta concisus est. Est etiam apud Hebræos* חֵרֶם *hodie pœna Ecclesiastica, qua sontes propter nonnulla delicta excommunicantur, ejiciuntur a synagoga cum diris, & execrationibus, excluduntur a gymnasiis, conviviis, conventibus, & a qualibet societate, & consuetudine.*

חָרוּם m. Curtus membris: simus, habens nasum simum: *aliis* torto collo; *D. Hieronymo* torto naso. Levit. 21. v. 18. *cui opponitur* שָׂרוּעַ superfluus membris.

חֶרְמֵשׁ m. Falx messorum. Deut. 16. v. 9. & 23.

חֶרֶס *Et* חַרְסָה m. Sol, Titan. Psal. 22. v. 16. Jud. 8. v. 13. & c. 14. v. 18. prurigo, scabies sicca: *aliis* inflammatio, ulcus adustum. Deut. 28. v. 27.

חַרְסִית f. Solaris: Orientalis: *nomen portæ ad ortum Solis positæ*. Jer. 19. v. 2. *D. Hieronymo* fictilis, *quasi legisset* חַרְשֵׁת testa fictilis.

חָרַף Exprobrare, probris afficere, dehonestare: probro exponere: manifestari. Prov. 27. v. 11. Job 27. v. 6. *ubi quidam* repuerascere, *alii* declinare, *alii* retrocedere, *alii* reprehendere *exponunt*. *Semel est* hyemare, hybernare. Isa. 18. v. 6. *Niphal* נֶחֱרַף probris affici: desponsari. *Part.* נֶחֱרֶפֶת deflorata, opprobrio affecta, vitiata; *D. Hieronymo* nubilis. Levit. 19. v. 20. *Pihel* חֵרֵף detegere, exponere, revelare, manifestare, *D. Hieronymo* offerre. Judic. 5. v. 18. probris afficere, divulgare *alterius vitia*, carpere, convitiari, vitiare: blasphemare: exprobrare, vituperare, criminari, probro exponere. 1. Sam. 17. v. 45. 2. Sam. 23. v. 9.

חֹרֶף m. Hyems: frigus. Gen. 8. v. 22. Prov. 20. v. 4. Psal. 74. v. 17. juventus, pueritia, adolescentia. *Cum affixo* חָרְפִּי pueritiæ meæ. Job. 29. v. 4.

חֶרְפָּה f. Probrum, opprobrium, ludibrium, exprobratio, deformatio, convitium, vituperium, dedecus, ignominia, contumelia. Gen. 34. v. 10. *Constr.* חֶרְפַּת Isa. 25. v. 8. *Cum affixo* חֶרְפָּתֵנוּ probrum nostrum. Isa. 4. v. 1. חֶרְפָּתֵךְ probrum tuum. c. 47. v. 3. *Plur.* חֲרָפוֹת probra. Psal. 69. v. 11. *Constr.* חֶרְפּוֹת Psal. 69. v. 10.

חָרַץ Movit, motus fuit, movit se: acuit, exacuit, strinxit, vim suam exercuit, ursit, rem ad finem perduxit: acer fuit, acriter egit: decidit, præcidit, concidit, excidit: decrevit, judicavit, definivit, statuit. Jos. 10. v. 21. 1. Reg. 20. v. 40. mutire. Exod. 11. v. 7. *Niphal* נֶחֱרָץ decidi, decerni. Isa. 10. v. 23. Dan. 9. v. 26.

חָרוּץ m. Excisus. Job 41. v. 21. abbreviatus. Isa. 10. v. 22. decisio, concisio. Joel 3. v. 19.

v. 19. sedulus, industrius, strenuus, sollicitus, acer, alacer, agilis, diligens, solers, impiger, argutus, astutus. Prov. 12. v. 27. robustus. Prov. 21. v. 5. tribula, clava dentata, rostrum, traha, instrumentum, quo fruges triturantur: plaustrum triturans. Isa. 41. v. 15. fossa, fovea. Job 41. v. 21. aurum. Zach. 9. v. 3. *Plur.* חֲרוּצִים solliciti: fortes. Prov. 10. v. 4. & cap. 13. v. 4.

חֲרִיצִים m. *Plur.* Tribulæ: carpenta ferrata. *Constr.* חֲרִיצֵי casei formellæ. 1. Sam. 17. v. 18. carpenta ferrata. 2. Sam. 12. v. 31. *forma fœm.* חֲרֻצוֹת plaustra, tribulæ. Amos 1. v. 3. & 6.

חַרְצֹב. *Hinc* חַרְצֻבּוֹת f. *Plur.* Nexus, vincula, ligamina, colligationes. Psal. 73. v. 4. Isa. 58. v. 6.

חרצן, חַרְצַנִּים m. *Plur.* Nuclei acinorum. Num. 6. v. 4.

חָרַק Frendere, stridere dentibus, fremere. Thren. 2. v. 16. Job 16. v. 9. Psal. 112. v. 10. *Importat abominationem, & sibilum cum indignatione.*

חָרַר Exarsit, exustus, adustus, combustus, incensus, ustulatus fuit: succensuit, excanduit: aruit, exaruit. Job 30. v. 30. Ezech. 24. v. 11. insanire. Isa. 24. v. 6. *Niphal* נָחַר deficere: exardescere, exsiccari, exarescere. Jer. 6. v. 29. *& cum Chirek sub nun* נִחַר arescere. Psal. 69. v. 4. comburi. Ezech. 15. v. 5. *Pihel ex geminata prima radicali Infinit.* לְחַרְחַר ad accendendum. Prov. 26. v. 21. *D. Hieronymo* suscitare.

חַרְחֻר m. Adustio, inflammatio: febris ardens. Deut. 28. v. 22.

חֲרֵרִים m. *Plur.* Siccitates, loca sicca, exustiones; æstus. Jer. 17. v. 16.

חוֹרִים, *Et* חֹרִים m. *Plur.* Liberi, ingenui, nobiles, illustres. Eccles. 10. v. 17. Neh. 4. v. 19 & c. 5. v. 7. *Constr.* חֹרֵי Neh. 6. v. 17.

חֹר m. Foramen, caverna, latibulum. 2. Reg. 12. v. 9. *&* חֻר Isa. 11. v. 8. *Plur.* חֹרִים cavernæ, foramina. 1. Sam. 14. v. 11. *metonymice* excrementa. *Ubi vero hæc dictio talem habet significationem, ibi aliud vocabulum honestius a scribis est substitutum, cujus vocales præcedenti voci subjecerunt, ut* חֹרָאֵיהֶם excrementa sua. Isa. 36. v. 12. *ut legatur juxta vocales* צוֹאָתָם, *quæ vox est in margine; nam juxta consonas legendum fuisset* חֹרָאֵיהֶם, *vel* חֹרֵיהֶם, *cum* א *sit adventitium. Constr.* חֹרֵי Job 30. v. 6. *Cum affixo* חֹרָיו foramina sua. Nahum 2. v. 12. *Et cum Surek* חוּרִים Isa. 42. v. 22. *Est etiam* חֹר podex, *sc.* foramen *ventris posterioris, unde exeunt excrementa.*

מַחֲרוֹת *Et* מַחֲרָאוֹת f. *Plur.* Latrinæ. 2. Reg. 10. v. 27.

חֲרְיוֹנִים m. *Plur.* Excrementa columbarum. 2. Reg. 6. v. 25. *quasi* חֹרֵי יוֹנִים.

חָרַשׁ Arare. Jud. 14. v. 18. Psal. 129. v. 3. Hos. 10. v. 13. exarare, exprimere, imprimere, insculpere, fabrefacere, fabricari. Jer. 17. v. 1. machinari, moliri,

cogitare malum. Prov. 6. v. 14. obsurdescere, surdum agere, obmutescere, tacere, silere, conticescere, conticere, præseferre surditatem. Psal. 50. v. 3. Mich. 7. v. 16. tacitum cogitare. Prov. 3. v. 27. Psal. 28. v. 1. *Niphal* נֶחֱרַשׁ arari. Jer. 26. v. 18. *Hiphil* הֶחֱרִישׁ tacere. Num. 30. v. 15. 1. Sam. 23. v. 9. *Hithpahel* הִתְחָרֵשׁ silere. Jud. 16. v. 2.

חֹרֵשׁ m. Acuens, fabricans, faber. Gen. 4. v. 23. 1. Reg. 7. v. 14.

חָרָשׁ m. Faber, artifex, mechanicus, figulus, opifex: carpentarius. Deut. 27. v. 15. *Constr.* חָרַשׁ Isa. 44. v. 12, & 13. *Plur.* חָרָשִׁים artifices. Isa. 3. v. 3. *ubi scribitur cum Kateph Pathach*, & 1. Paral. 4. v. 14. & חֲרָשִׁים Neh. 11. v. 35. *Constr.* חָרָשֵׁי 2. Sam. 5. v. 11.

חֵרֵשׁ m. Surdus. Psal. 38. v. 14. *Plur.* חֵרְשִׁים surdi. Isa. 42. v. 18.

חֶרֶשׁ m. Silentium: surditas: clam, silenter. Jos. 2. v. 1.

חָרִישׁ m. Aratio. Gen. 45. v. 6. *Cum affixo* חֲרִישׁוֹ arationem suam. 1. Sam. 8. v. 12.

חֹרֶשׁ m. Sylva, saltus, lucus: virgultum, ramus. Ezech. 31. v. 3. Isa. 17. v. 9. *Plur.* חֳרָשִׁים 2. Paral. 27. v. 4.

חֲרִישִׁית f. Silens: ventus validissimus. Jonæ 4. v. 8.

חֲרֹשֶׁת f. Artificium, fabrefactura, fabrefactio, fabrica. Exod. 31. v. 5. *Est & nomen proprium loci*. Jud. 4. v. 31.

מַחֲרֵשָׁה f. Rutrum, vomer, sarculum, instrumentum aptum ad omnem fabrefactionem. *Cum affixo* וְאֶת מַחֲרַשְׁתּוֹ & sarculum suum. 1. Sam. 13. v. 20. *Plur.* מַחֲרֵשׁוֹת vomeres. 1. Sam. 13. v. 21.

מַחֲרֶשֶׁת f. Vomer, fabrilia. *Cum affixo* אֶת־מַחֲרַשְׁתּוֹ vomerem suum. 1. Sam. 13. v. 20.

חֶרֶשׂ m. Testa, vas fictile. Levit. 6. v. 28. Isa. 30. v. 14. Job 2. v. 8. *ubi quidam* pruriginem *exponunt*. *Plur. constr.* חַרְשֵׂי Isa 45. v. 9. *Cum affixo* וְאֶת־חֲרָשֶׂיהָ & testas ejus; *D. Hieronymus* & fragmenta ejus. Ezech. 23. v. 34.

חֲרֶשֶׂת f. Testa, fictilis. 2. Reg. 3. v. 25. קִיר חֲרֶשֶׂת *Kimchi in commentariis est nomen urbis Moabiticæ*.

חָרַת Exarare, sculpere, incidere, describere. Exod. 32. v. 16. *Ubi Part. Pahul* חָרוּת descriptus, sculptus.

חָשַׁב Cogitare, excogitare, recogitare, deliberare, existimare, putare, deputare, imputare, reri, reputare, computare, supputare, æstimare, pensare, considerare, autumare, censere, opinari, imaginari, arbitrari, ratiocinari, machinari, moliri, commoliri, suspicari. *Construitur cum præpositionibus* אֶל, עַל, & לְ. Gen. 38. v. 15. Jer. 49. v. 30. 2. Sam. 19. v. 19. *Anomalum* תַּחְשְׁבֻנִי reputent me. Job 19. v. 15. *ubi est nota fœm. & terminatio masculina; cui simile* Ezech. 37. v. 7. וַתִּקְרְבוּ & appropinquarunt. *Niphal* נֶחְשַׁב imputari, reputari, æstimari, annumerari. Num. 18. v. 27.

Psal.

Psal. 106. v. 13. *Pihel* חִשֵּׁב cogitare, excogitare: reputare, supputare, numerare. Levit. 25. v. 50. Hos. 7. v. 15. *Hithpahel* הִתְחַשֵּׁב reputari. Num. 23. v. 9.

חֹשֵׁב m. Cogitans, ingeniosus, artifex, phrygio: artificium. Exod. 26. v. 1. & 31. מַעֲשֵׂה חֹשֵׁב opus cogitantis, *hoc est* opus phrygionis, *sive* acu pingentis. Exod. 39. v. 8.

חֵשֶׁב m. Cingulum: artificium, opus artificiosum, opus phrygionicum, opus ingeniosum, & industrium. Exod. 28. v. 8.

חֶשְׁבּוֹן m. Cogitatio, excogitatio, supputatio, ratio, ratiocinium: *hoc nomine appellatur* Philosophia. Eccles. 7. v. 26.

חִשְּׁבֹנוֹת m. *Plur.* Idem. Eccles. 7. v. 30. machinæ. 2. Paral. 26. v. 15.

מַחֲשָׁבָה, *vel* מַחֲשֶׁבֶת f. Cogitatio, excogitatio, opinio, industria. Exod. 35. v. 33. *Cum affixo* מַחֲשַׁבְתּוֹ cogitatio ejus. Esth. 9. v. 25. *Plur.* מַחֲשָׁבוֹת cogitationes. Jer. 11. v. 19. *Constr.* מַחְשְׁבוֹת Prov. 15. v. 26. *Cum affixo* מַחְשְׁבֹתֶיךָ cogitationes tuæ. Psal. 92. v. 6. מַחְשְׁבוֹתַי מַחְשְׁבוֹתֵיכֶם cogitationes meæ cogitationes vestræ. Isa. 55. v. 8.

חָשָׁה Silere, tacere, mutum esse. Eccles. 3. v. 7. Psal. 28. v. 1. *metaphorice* cessare, quiescere. *Hiphil* הֶחֱשָׁה silentium indicere. Neh. 8. v. 11. connivere. Psal. 39. v. 3. negligere. 2. Reg. 22. v. 3. *Anomalus Imperativus* הֶחֱשׁוּ silete. 2. Reg. 2. v. 3. *pro* הַחֲשׁוּ.

Ex hoc Verbo חָשָׁה tacere *multi contendunt, Hessæos, quæ fuit una ex tribus præcipuis Judæorum sectis, nomen traxisse, quia longe ab hominum strepitu tranquillitate animi, & quiete gaudebant. Cum enim temporibus afflictissimis Machabæorum se in speluncas multi abdidissent, ex iis nonnulli, ceteris in patriam regressis, in montanis sedem fixerunt, & sub Hessæorum nomine instar Monachorum propriam sibi vivendi rationem instituerunt. Ideo autem in Evangelio de Hessæis mentio non fit, sicuti de Pharisæis, & Sadducæis, quia longe a civium dissidiis, & contentionibus sibi viventes ceteris non adversabantur, ut Pharisæi, & Sadducæi, & in montibus, speluncisque latitantes, & pauci numero vix agnoscebantur. Qui plura de Hessæis desiderat, adeat quartam ex nostris Dissertationibus typis Seminarii Patavini editis anno 1729, & brevi, Deo dante, multo auctioribus edendis.*

חָשַׁךְ Obscurus, obscuratus fuit, tenebrosus, obtenebratus fuit. Isa. 13. v. 10. *Hiphil* הֶחְשִׁיךְ obtenebravit, tenebras attulit, tenebras induxit, opacavit, obnubilavit, obscuravit. Amos 8. v. 9. Job 38. v 2. Jer. 13. v. 16.

חֹשֶׁךְ m. Obscuritas, tenebræ. Gen. 1. v. 2. Jos. 2. v. 5. Isa. 29. v. 18. *Cum affixo* חָשְׁכִּי tenebras meas. 2. Sam. 22. v. 29.

חֲשֻׁכִּים m. *Plur.* Homines obscuri, ignobiles, plebeji. Prov. 22. v. 29.

חֲשֵׁכָה f. Tenebræ, obtenebratio. Gen. 15. v. 12. *Constr.* חֶשְׁכַת Psal. 18. v. 12. *Plur. masc.* חֲשֵׁכִים tenebræ. Isa. 50. v. 10.

מַחְשָׁךְ m. Tenebræ, locus tenebris obductus. Psal. 88. v. 19. *D. Hieronymus explicat* abstulisti; *Septuaginta* a miseria. *Plur.* מַחֲשַׁכִּים tenebræ. Psal. 88. v. 7. *Constr.* מַחֲשַׁכֵּי. Psal. 74. v. 20.

חָשַׂךְ Cohibere, retinere, vetare, prohibere, subtrahere. Gen. 39. v. 9. custodire. 1. Sam. 25. v. 39. parcere. Gen. 22. v. 12. liberare. Esdr. 9. v. 13. *Niphal* נֶחְשַׂךְ prohiberi; quiescere *D. Hieronymo*. Job 16. v. 6. servari. c. 21. v. 30.

חָשַׁל Debilitare. *Niphal* נֶחֱשַׁל debilitari. Deut. 25. v. 18. lassum residere *D. Hieronymo*.

חַשְׁמַל m. Pruna. Ezech. 1. v. 4. & 17. *cum* ה *paragogico* חַשְׁמַלָה cap. 8. v. 2. *aliis nomen Angeli; aliis color similis igni; aliis* electrum, *sicuti D. Hieronymo*.

חַשְׁמַן m. Magnas, primas. *Plur.* חַשְׁמַנִּים magnates, optimates, legati, satrapæ, duces. Psal. 68. v. 32. *aliis* munera: *aliis, sicuti D. Hieronymo, est adverbium* velociter. *Apud Judæos hoc nomine appellantur S. Romanæ Ecclesiæ* Cardinales. *Apud Aben Ezrà hoc nomen* חַשְׁמַנִּים *redditur* סְגָנִים *principes magni instar Chasmonæorum. Hinc Matthatias Sacerdos Summus, ejusque posteri Chasmonæi dicti sunt, iidemque a nobis Machabæi appellati.*

חֹשֶׁן m. Pectorale; *erat ornamentum Summi Sacerdotis, quod supra pectus ponebatur:* rationale. Exod. 28. v. 4. Num. 27. v. 21. *Sacerdos Summus veste* חֹשֶׁן *indutus responsa dabat de rebus ad rempublicam Israelitarum pertinentibus. Vestis isthæc propter immane pretium erat luculentissima; appendebatur collo, & ad pectus pendebat; coniungebatur cum Ephod vittis hyacinthinis, & anulis aureis; quadrata erat, & duplicata ad magnitudinem spithamæ. Ei insitæ erant duodecim gemmæ in quatuor ternarios ordines dispositæ, in quibus erant incisa nomina duodecim Tribuum Israel; quo autem ordine vide* Exodi cap. 8. *Præterea in pectorali ex Dei mandato posita erant Urim, & Tummim, de quibus varia Interpretum sententia. Vide, si placet, de iis Quæstionem decimam septimam ex Quæstionibus a nobis editis typis Seminarii Patavini anno 1725. De ratione consulendi Deum per Urim, & Tummim multa a Rabbinis dicuntur, quæ cum fabulam redoleant, & admodum suspecta sint, eos sibi habere facile patimur. Quorumdam autorum opinio est, apud Sacerdotes Romanos ex hoc ritu originem traxisse ancilia, sc. peltas æneas, quas e cœlo descendisse, & ab iis Romanorum fata pendere Numa Pompilius populo persuasit.*

חָשַׁף

חָשַׂף Nudare, denudare, revelare, discooperire. Isa. 20. v. 4. Jer. 13. v. 26. *metaphorice* haurire, exhaurire, depromere, exprimere. Psal. 52. v. 10. Isa. 30. v. 14.

חֲשִׂפִים m. *Plur.* Greges, greges nudi, *sc.* tonsi. *Constr.* חֲשִׂפֵי 1. Reg. 20. v. 27.

מַחְשֹׂף m. Nudatio, denudatio. Gen. 30. v. 37.

חָשַׁק Amare, diligere, optare, concupiscere, desiderare, avere, benevolentia prosequi: adhærere, complecti, complacere. *Construitur cum Accusativo, & præpositione* ב. Gen. 34. v. 8. Deut. 7. v. 7. & c. 10. v. 15. 1. Reg. 9. v. 19. Psal. 91. v. 13. *Pihel* חִשֵּׁק cingere, circumdare, conjungere. Exod. 38. v. 28. *Puhal* חֻשַּׁק cingi. Exod. 27. v. 17.

חֵשֶׁק m. Desiderium, voluntas, propensio, beneplacitum, amor. 1. Reg. 9. v. 19. *Cum affixo* חִשְׁקִי amoris mei. Isa. 21. v. 4.

חֲשׁוּקִים m. *Plur.* Fasciæ, cincturæ, orbes. *Cum affixo* וַחֲשֻׁקֵיהֶם & cincturæ earum. Exod. 27. v. 10.

חִשֻּׁקִים m. *Plur.* Canthi, exterior rotæ cinctura: radii rotæ. *Cum affixo* חִשֻּׁקֵיהֶם canthi earum. 1. Reg. 7. v. 33.

חָשַׁר חִשֻּׁרִים m. *Plur.* Radii rotarum: modioli; ligamina, *quasi a* קָשַׁר. *Cum affixo* וְחִשֻּׁרֵיהֶם & modioli earum. 1. Reg. 7. v. 33.

חַשְׁרָה f. Colligatio, congregatio, conglomeratio. *Constr.* חַשְׁרַת 2. Sam. 22. v. 12.

חֲשַׁשׁ m. Quisquiliæ, gramen torridum, gluma, stipula minuta: calor, æstus, ardor *D. Hieronymo*. Isa. 5. v. 24. & c. 33. v. 11.

חָתָה Capere, accipere, ferre: haurire, sumere *ignem, aut prunas ex foco, vel pyra*. Isa. 30. v. 14. Psal. 52. v. 7. Prov. 6. v. 27. congregare. c. 25. v. 22.

מַחְתָּה f. Thuribulum, receptaculum, acerra: forceps, trulla. Levit. 16. v. 12. *Cum affixo* מַחְתָּתוֹ thuribulum suum. Lev. 10. v. 1. *Plur.* מַחְתּוֹת thuribula. Num. 4. v. 14. *Cum affixo* וּמַחְתֹּתֶיהָ & receptacula ejus. Exod. 25. v. 38.

חָתַךְ Concidere, incidere, præcidere: definire, determinare. *Niphal* נֶחְתַּךְ decisum est. Dan. 9. v. 24. *D. Hieronymo* abbreviari.

חָתַל Fasciis involvere, ligare, alligare, circumligare: operire. *Hophal MaKor, & Puhal Præteritum* וְהָחְתֵּל לֹא חֻתָּלְתְּ & involvendo non fores involuta, *vel* operiendo non fuisses operta; *D. Hieronymo* nec involuta pannis. Ezech. 16. v. 4.

חִתּוּל m. Fascia. Ezech. 30. v. 21.

חֲתֻלָּה f. Idem. *Cum affixo* חֲתֻלָּתוֹ fasciam ejus. Job 38. v. 9.

חָתַם Signare, consignare, obsignare, sigillare, claudere, notare, imprimere, sigillo confirmare, occludere, absolvere. Ezech. 28. v. 12. Deut. 32. v. 34.

Niphal נֶחְתּוֹם signari. Esth. 8. v. 8. *desinit in Cholem, ut Verbum* עָתַר, & הֻפַּךְ. *Pihel* חִתֵּם designare. Job 24. v. 16. *Hiphil* הֶחְתִּים claudere, obstruere. Levit. 15. v. 3.

חוֹתָם m. Sigillum, signum, signaculum, anulus signatorius. Exod. 28. v. 11. Job 41. v. 6. *Cum affixo* בְּחֹתָמוֹ anulo ejus. 1. Reg. 21. v 8.

חֹתֶמֶת f. Idem. Gen. 38. v. 25.

חָתַן *Hithpahel* הִתְחַתֵּן Affinitatem inire, contrahere, jungere, generum esse, affinitate se conjungere, affinitate jungi, connubia jungere, ad lætitiam initiari: nubere. *Construitur cum præpositione* ב, *aliquando cum* אֵת, & *Dativo*. Gen. 34. v. 9. Jos. 23. v. 12. 1. Sam. 18. v. 23. 2. Paral. 18. v. 1.

חֹתֵן m. Socer. Exod. 18. v. 1. affinis: cognatus. Jud. 1. v. 16. & c. 4. v. 11. *Cum affixo* לְחֹתְנוֹ socero suo. Exod. 18. v. 15. חֹתֶנְךָ socer tuus. v. 6. *Fœm.* חֹתֶנֶת socrus, uxoris mater. Deut. 27. v. 23. *Cum affixo* cum חֹתַנְתּוֹ socru sua. Deut. 27. v. 23.

חָתָן m. Gener. 1. Sam. 18. v. 18. sponsus. Isa. 62. v. 5. Psal. 19. v. 6. *Constr.* חֲתַן 1. Sam. 22. v. 14. *Cum affixo* חֲתָנוֹ generum suum. Jud. 19. v. 5. *Plur. cum affixo* חֲתָנָיו generos suos. Gen. 19. v. 14.

חֲתֻנָּה f. Desponsatio, sponsalia, nuptiæ. *Cum affixo* חֲתֻנָּתוֹ desponsationis illius. Cant. 3. v. 11.

חָתַף Rapere. Job 9. v. 12. *D. Hieronymo* interrogare.

חֶתֶף m. Præda, rapina. Prov. 23. v. 28. *aliis* latro, *sicuti D. Hieronymo*.

חָתַר Fodere, effodere, perfodere, penetrare perforando. Job 24. v. 16. Ezech. 12. v. 5. sulcare, remigare. Jon. 1. v. 13. descendere. Amos 9. v. 2.

מַחְתֶּרֶת f. Effossio, suffossio, perfossio, foramen, fovea, latibulum. Exod. 22. v. 2. *Aliis est* perfossorium, *sc. instrumentum, quo muri perfodiuntur*.

חָתַת Conterere, frangere, confringere: frangi animo, atteri, conteri: terreri, turbari, pavere, percelli. Jerem. 50. v. 2. 2. Reg. 19. v. 26. 1. Sam. 2. v. 4. *Niphal* נִחַת conteri, timere. Malach. 2. v. 5. Psal. 18. v. 35. 2. Sam. 22. v. 51. *Pihel* חִתַּת conterere: terrere, terrefacere. Job 7. v. 14. Jer. 51. v. 56. *Anomalum est* יְחִיתַן terrefaciet eos. Habac. 2. v. 17. *pro* יְחִתַּן: *primo Daghes resolutum est in ChireK longum; secundo est Pathach loco Tzere propter pausam. Hiphil* הֵחַת conterere, confringere, consternatum reddere, exterrere, terrefacere. Isa. 49. v. 37.

חַת m. Terror, pavor, contritio. Job 41. v. 24. *Cum affixo* חִתְּכֶם terror vester. Gen. 9. v. 2.

חִתָּה f. Idem. *Constr.* חִתַּת Gen. 35. v. 5.

חֲתַת m. Consternatio, fractio, contritio. Job 6. v. 21.

חִתִּית m. Idem. Ezech. 32. v. 27. *Cum affixo* חִתִּיתִו terrorem meum. *Masora Jod, quod in Vau degenerarat, pristinæ formæ restituit.* v. 32.

מְחִתָּה f. Terror, consternatio, contritio. *Constr.* מְחִתַּת Prov. 10. v. 15. Psal. 89. v. 41.

חַתְחַתִּים m. *Plur.* Contritiones, pavores. Eccles. 12. v. 5.

INCIPIENTIA

A ט

ט *Apud Arithmeticos valet novem, semperque est litera radicalis.*

טאט *Pihel* טֵאטֵא Everrere, verrere, mundare, scopare: וְטֵאטֵאתִיהָ & everram eam. Isa. 14. v. 23. *prima persona Præteriti, cujus thema alii ponunt hoc idem* טאט *media geminata; alii* טוא *geminata prima, & tertia; alii denique* טָאָה. *Ex Hebræorum Doctoribus colligitur, significationem vocis hujus peregrinam esse. Testantur enim, se audisse in Arabia heram hoc verbo præcipientem ancillæ, ut domum verreret, scopa accepta, & tunc vim huic verbo subjectam intellexisse.*

מַטְאֲטֵא m. Everriculum, scopæ: *ibidem*.

טֵיאוּט Everritio, expurgatio. *Apud R. Salomonem*. Isa. 28. v. 17.

טָבַח Mactare, jugulare, excarnificare, occidere, immolare, sacrificare: *differt a* זָבַח, *quod est mactare ad sacrificium,* טָבַח *ad coctionem, cibum, aut convivium: de homine usurpatum* occidere, decollare, collum præcidere. Exod. 21. v. 37. 1. Sam. 25. v. 11. Deut. 28. v. 31.

טַבָּח m. Coquus: lanio, lanius, carnifex, lictor. 1. Sam. 9. v. 23. *Plur.* טַבָּחִים coqui, carnifices, satellites, *quia solebant animadvertere in sontes*: milites. Gen. 37. v. 36. militia. Jerem. 39. v. 9. *Fœm.* טַבָּחוֹת coquæ: focariæ. 1. Sam. 8. v. 13.

טֶבַח m. Occisio, victima, macellum, immolatio, jugulatio, mactatio, animal mactandum. Gen. 43. v. 16. Isa. 34. v. 9. Ezech. 25. v. 15. *Cum affixo* טִבְחָהּ mactationem suam. Prov. 9. v. 2.

טִבְחָה f. Mactatio, jugulatio. Jer. 12. v. 3. *Cum affixo* טִבְחָתִי mactationem meam. 1. Sam. 25. v. 11.

מַטְבֵּחַ m. Occisio, victima, laniena. Isa. 34. v. 2. Jer. 12. v. 2. Isa. 14. v. 22.

טָבַל Tingere, intingere, mergere, immergere, demergere, lavare, baptizare. Levit. 4. v. 6. Jer. 38. v. 6. Psal. 9. v. 16. *Kimchi vult, hoc Verbum non de re mundanda, ut* כַּבֵּס *lavare, adhiberi, sed de tangenda re humida, vel tota, vel ex parte. Niphal* נִטְבַּל tinctum, vel immersum esse. Jos. 3. v. 15.

טָבַע Mergere, demergere, obruere, immergere, submergere, infigere, defigere: inficere: immergi, submergi, infigi, figi. Psal. 69. v. 3. 1. Sam. 17. v. 49. *Puhal* טֻבַּע submersum esse. Exod. 15. v. 4. *Hophal* הָטְבַּע fixum esse, solidari. Prov. 8. v. 25. Job 38. v. 6.

טַבַּעַת m. Anulus, *sic appellatus, quod digitus ei infigatur*: circulus. Exod. 35. v. 22. Esth. 3. v. 12. *Cum affixo* אֶת־טַבַּעְתּוֹ anulum suum. Gen 41. v. 42. *Plur.* טַבָּעוֹת anuli. Exod. 25. v. 12. *Constr.* טַבְּעוֹת ibidem. *Cum affixo* וְאֶת־טַבְּעֹתֵיהֶם & anulos earum. Exod. 26. v. 29. וְאֶת־טַבְּעֹתָם & anulos earum. c. 36. v. 34.

טבר טַבּוּר m. Umbilicus *in homine: metaphorice* tuber, medium terræ, editus terræ locus. Jud. 9. v. 37. Ezech. 38. v. 12. *Ubi Judæa intelligitur, quæ in medio terræ, hoc est in quarto climate sita est.*

טֵבֵת m. Tebèt, *nomen mensis, qui ex parte respondet nostro* Decembri. Esth. 2. v. 16. *Est vox peregrina: unde male quidam dictum volunt a* טָבַע immergere.

טָהַר *Et* טָהֵר Purificare, mundare, emundare: mundum, purum esse *a sordibus*. Num. 19. v. 19. Levit. 12. v. 7. Prov. 20. v. 9. *Pihel* טִהֵר mundare, purgare, repurgare, purificare, mundum pronuntiare. Levit. 13. v. 34. Num. 8. v. 6. Malach. 3. v. 3. *Hithpahel* הִטַּהֵר mundare se, mundari. Esdræ 6. v. 20. *Anomalum* וְהִטֶּהָרוּ & purificabunt se. Num. 8. v. 7. *cum Sægol pro Kametz, quod compensare debebat Daghes ejectum, ne duo Kametz concurrerent: est insuper syncopa litera* ת, *pro* וְהִתְטַהֲרוּ: *Kametz autem sub secunda radicali est propter accentum. Huic simile est* וְהִנֶּחָמְתִּי & consolabor me. Ezech. 5. v. 13. *pro* וְהִתְנַחַמְתִּי.

טָהוֹר m. Mundus, purus, serenus, putus, pudicus, impollutus, intemeratus. Exod. 25. v. 10. Deut. 14. v. 20. *Plur.* טְהֹרִים puri. Ezech. 36. v. 25. *Fœm.* טְהוֹרָה munda. Gen. 7. v. 8. Num. 5. v. 28. *Plur.* טְהוֹרוֹת Psal. 12. v. 7.

טֹהַר m. Puritas, munditia, mundities, purgatio, nitor. Exod. 24. v. 10. *Cum affixo* טָהֳרָהּ munditiæ suæ. Lev. 12. v. 6.

מְטֹהָר m. Idem. *Cum affixo* מְטָהֳרוֹ munditiam ejus. Psal. 89. v. 45.

טָהֳרָה f. Munditia, emundatio, pudicitia, puritas. Levit. 12. v. 4. *Constr.* טָהֳרַת 1. Paral. 23. v. 28. *Cum affixo* טָהֳרָתוֹ munditiæ suæ. Lev. 14. v. 2.

טוב Bonum, pulcrum, gratum, jucundum, amabilem esse. Num. 24. v. 5. Cant. 4. v. 10. *Hiphil* הֵטִיב benefacere, gratum facere: promereri. 1. Reg. 8. v. 18. Ezech. 36. v. 11.

טוֹב m. Bonus, elegans, præstans, probus, utilis, idoneus, faustus, commodus, bellus, blandus: lepidus: frugi: belle. Gen. 1. v. 4. decorus, pulcher, benignus, lenis, speciosus. 1. Sam. 9. v. 2. jucundus. Esth. 1. v. 10. טוֹב מְאֹד optimus: יוֹתֵר טוֹב melior: לֹא טוֹב inutilis. *Cum affixo* טוֹבָם optimus eorum. Mich. 7. v. 4. *Plur.* טוֹבִים boni. Deut. 8. v. 12. *Constr.* טוֹבֵי Dan. 1. v. 4. *Fœm.* טוֹבָה bona; *& substantive* bonum, bonitas, beneficentia, commodum: fas. Gen. 50. v. 20. Exod. 3. v. 8. *Constr.* טוֹבַת 2. Sam. 11. v. 2. *Cum affixo* טוֹבָתֶךָ bonitatis tuæ. Psal. 65. v. 12. *Plur.* טוֹבוֹת speciosæ. Esth. 2. v. 2. *Cum affixo* טוֹבָתִיו bona ejus. Neh. 6. v. 19.

טוּב m. Bonum, bonitas, jucunditas, benignitas, clementia, humanitas. Gen. 45. v. 18. Deut. 28. v. 45. gloria. Exod. 33. v. 17. *Cum affixo* טוּבוֹ bonum ejus. Zach. 9. v. 17.

טָוָה Nere, filare. Exod. 35. v. 26.

מַטְוֶה Netum. Exod. 35. v. 25.

טוּחַ Linere, oblinere, inungere, complanare, operire, tegere, incrustare, obducere parietem. Levit. 14. v. 41. Ezech. 22. v. 28. *Anomalum* טַח obduxit. Isa. 4. v. 18. *cum Pathach ad formam deficientium* ע, *pro* טָח. *Niphal Infinitivus* הִטּוֹחַ obduci. Levit. 14. v. 48.

טִיחַ m. Litura, complanatio: incrustatio, obductio, tectorium, superinductio, gypsus. Ezech. 13. v. 12.

טוּחוֹת, & טֻחוֹת f. Præcordia, renes, *quia operti sunt adipe*. Job 38. v. 36. Psal. 51. v. 8. *aliis* loca occulta, *quæ sunt consilia cordis; aliis* viscera, abscondita.

טוּל *Hiphil* הֵטִיל Jacere, injicere, ejicere, projicere. 1. Sam. 18. v. 11. Jonæ 1. v. 4. & 12. proficisci facere. Jer. 16. v. 13. exonerare. Jer. 22. v. 26. *Hophal* הוּטַל ejici, projici. Jer. 22. v. 28. Prov. 16. v. 33. *Pihel* טִלְטֵל movere, transferre, projicere, deportare. Isa. 22. v. 17. *Niphal Fut.* יוּטַל projicietur. Isa. 40. v. 15.

טַלְטֵלָה f. Migratio, vagatio, asportatio, ablatio, propulsio, extirpatio. Isa. 22. v. 17.

טוּר m. Ordo, dispositio, series; ambitus muri. Exod. 28. v. 18. *Plur.* טוּרִים ordines. Exod. 28. v. 17. & *fœm.* טוּרוֹת. *Constr.* טוּרֵי 1. Reg. 7. v. 2.

טוש

טוּשׁ Festinare, accelerare. Job 9. v. 26. *aliis* volare, involare, avolare. Psal. 55. v. 7. *D. Hieronymo* volare.

טחה *Pihel* Jaculari, ejaculari, impellere. *Hinc* מְטַחֲוֶה jactus. *Plur.* כִּמְטַחֲוֵי קֶשֶׁת sicut jactus arcus, *id est* sagittæ arcus, *sc. secundum mensuram cursus sagittæ*. Gen. 21. v. 16. *Participium Plur. contractum, tertia radicali* ה *in* ו *mutata, pro* מְטַחִים, *sicuti dicitur* הֲגוּי fissuræ *ab* הָגָה, *&* קְצוֹי extremitates *a* קָצָה.

טחן Molere, commolere, contundere, comminuere *impulsione, & impetu*: frangere. Jud. 16. v. 21. Num. 11. v. 8. Isa. 47. v. 2. impudice abuti. Thren. 5. v. 13. Job 31. v. 10. *ubi potest exponi etiam* coire, scortari.

טְחוֹן m. Lima. Deuter. 9. v. 22. *D. Hieronymo* in frusta comminuens.

טַחֲנָה f. Mola, molitio, molitura. Eccles. 12. v. 4. *D. Hieronymus vertit* vocis molentis.

טֹחֲנוֹת f. *Plur.* Molares dentes: molitrices. Eccles. 12. v. 3.

טחר m. Infirmitas ani: marisca. Deut. 28. v. 25. *Plur.* טְחוֹרִים hæmorrhoides, mariscæ. *Constr.* טְחוֹרֵי 1. Sam. 6. v. 17. *Cum affixo* טְחֹרֵיהֶם anorum suorum, *vel* mariscarum suarum. v. 11.

טטף Frontale, *factum sicut lamina. Hæc frontalia duo erant, quorum alterum Judæi alligabant fronti, alterum brachio; vulgo ab Hebræis ambo vocantur* תְּפִלִּין, *illisque etiam hodie utuntur. Sunt etiam dicta* Phylacteria *in Novo Testamento, de quibus vide in* פלל. *Plur.* טוֹטָפוֹת frontalia ornamenta. Exod. 13. v. 16. Deut. 6. v. 8. *potes vertere* monimenta: *sunt enim precum monimenta*.

טיט m. Cœnum, lutum, limus. Isa. 41. v. 25. Nah. 3. v. 14. *Hinc* עַבְטִיט lutum densum. Habac. 2. v. 6.

טיר טִירָה f. Ædes, palatium, arx: *aliis* paries, porticus, castellum, vicus, caula. *Constr.* טִירַת propugnaculum. Cant. 8. v. 9. *Cum affixo* טִירָתָם palatium eorum; *D. Hieronymo* commoratio eorum. Psal. 69. v. 26. *Plur.* טִירוֹת porticus: palatia. Ezech. 46. v. 23. *Cum affixo* טִירֹתָם castella eorum. Num. 31. v. 10. לְטִירֹתָם per vicos eorum. 1. Paral. 6. v. 54.

טלא טָלוּא m. Maculosum, respersum maculis grandioribus, *sicuti* נָקוֹד *minoribus*. Gen. 30. v. 30. *Plur.* טְלֻאִים *& fœm.* טְלֻאוֹת. *Illud* Ezech. 16. v. 16. e pannis multorum colorum: *aliis* idola consuta: *aliis* hinc inde consuta, *sicuti D. Hieronymo*.

מְטֻלָּאוֹת Resarta, consuta. Isa. 9. v. 5.

טלה m. Agnus, agnellus. Isa. 65. v. 25. *Constr.* טְלֵה. *Plur.* טְלָאִים agni. Isa. 40. v. 11. *Est & nomen loci nonnullis*. 1. Sam. 15. v. 4. *De voce* טְלָאִים *loco cita-*

citato multiplex est autorum sententia. Alii Telais, *alii* Galgalis, *alii* agnis Paschalibus, *alii* agnos, *sicuti Vulgata, vertunt: aliis est nomen proprium urbis, aliis appellativum. Vulgatæ lectio est omnium potissima, cum ante nomina propria articulus* ה *locum non habeat, nullaque urbs hoc nomine appellata in sacris literis legatur. Itaque colligitur ex loco citato, Saulem intellexisse numerum populi Israelitici ex agnis, quos offerebant. Cui simile vide* c. 11. v. 8. *ubi Saul dicitur populum recensuisse* בבזק in lapillis, *quæ significatio voci* בזק *a Judæis tributur.*

טָלַל *Pihel* Tegere, protegere, obtegere, contegere, operire, cingere, obumbrare. Nehem. 3. v. 15. Psal. 5. v. 12. *geminata prima radicali* טִלְטֵל idem.

טַל m. Ros, pruina. Deut. 33. v. 28. Judic. 6. v. 37. *Cum affixo* טַלָּם rorem suum. Zach. 8. v. 12. טַלֶּךָ ros tuus. Isa. 26. v. 19.

טַלְטֵלָה f. Contectio, tegumentum: projectio. Isa. 22. v. 17.

טַלִּית Tallit *est una ex duabus vestibus, quibus precum tempore, & in sacris peragendis Hebræi induuntur, estque vox apud Rabbinos usurpata, ita dicta ab operiendo.* Velum *optime dixeris. Ex tenui lana confecta est, quadrata, capiti, & collo tegendo accommodata, a cujus singulis angulis* ציצת *pendet quatuor nodis colligatum. Ex Lege qualibet Judæorum vestes talibus fimbriis ornatæ esse deberent, sed ad evitandam derisionem sub vestibus omnibus vestem parvulam quadratam gestant, quæ recte a nobis sermone vulgari diceretur* pazienza; *ab ipsis vero appellatur vestis* אַרְבַּע כַּנְפוֹת *sc. quatuor alarum, quia ex ea a quatuor angulis quatuor* ציצת *pendent.*

טָמֵא Immundum, impurum, pollutum esse. Num. 6. v. 12. Levit. 15. v. 5. *Niphal* נִטְמָא pollutum fieri, polluere se. Jer. 2. v. 23. Hos. 5. v. 3. *Anomalum* וְנִטְמֵתֶם Levit. 14. v. 43. polluti estis, *excluso* א *radicali, pro* וְנִטְמֵאתֶם. *Pihel* טִמֵּא polluere, contaminare, immundum reddere, temerare, vitiare, inquinare, maculare. Gen. 34. v. 4. exaugurare: immundum declarare. 2. Reg. 23. v. 13. *Hithpahel* הִטַּמָּא *abjicit* ת, contaminari, inquinari. Levit. 21. v. 1. Ezech. 14. v. 11. *Anomalum* הֻטַּמָּאָה polluta facta est; *aliis* prohibita est. Deut. 24. v. 4. *forma est composita ex Hophal, & Hithpahel cum syncopa literæ* ת, *pro* הִתְטַמְּאָה.

טָמֵא m. Pollutus, immundus, impudicus, obscœnus, impurus, illotus, maculosus, sordidus. Levit. 5. v. 2. *Quidam* טְמֵא *illud* Isa. 6. v. 5. *exponunt* clausus labiis, *a* טָמָה. *Fœm.* טְמֵאָה immunda. Levit. 11. v. 6. & c. 27. v. 37.

טֻמְאָה f. Impuritas, immundities, sordes, impudicitia, immunditia, contaminatio, illuvies, proluvies, pollutio. Num. 5. v. 9. Jud. 3. 7. *aliis* prohibitio, res prohibita. *Constr.* טֻמְאַת Lev. 5. v. 3. Esdr. 6. v. 21. *Cum affixo* וְטֻמְאָתוֹ & immunditia ejus. Lev. 22.

22. v. 5. בְּטֻמְאָתֵךְ in immunditia tua. Ezech. 24. v. 13. *Plur.* טֻמְאֹת immunditiæ. Lev. 16. v. 16. *Cum affixo* ab omnibus טֻמְאֹתֵיכֶם immunditiis vestris. Ezech. 36. v. 25.

טָמָה Obturare, claudere *cor, ut non intelligat. Niphal* נִטְמָה occultari, concludi, abscondi. Job 18. v. 3. Levit. 11. v. 42. *ubi tamen quidam deducunt a* טמא : *Pihel geminatis literis* טִמְטֵם claudere, obturare. *Verbum frequens apud Rabbinos.*

טָמַן Abdere, abscondere, recondere, occultare, celare: defodere. Prov. 19. v. 24. Psal. 35. v. 8. Jer. 43. v. 9. *Niphal* נִטְמַן abscondi. Isa. 2. v. 10. *Hiphil* הִטְמִין abscondere, occultare. 2. Reg. 7. v. 8.

טָמוּן m. Occultus, absconditus. Job 40. v. 8. *Plur. constr.* טְמוּנֵי Deut. 33. v. 19.

מַטְמוֹן m. Thesaurus: abditum. Gen. 43. v. 22. *Plur.* מַטְמֹנִים thesauri. Jer. 41. v. 8. Job 3. v. 21. & *cum Kibbutz loco Cholem in statu constr.* מַטְמֻנֵי Isa. 45. v. 4.

טֶנֶא m. Canistrum, cophinus, corbis, sporta, sportula. Deut. 26. v. 4. *D. Hieronymo* cartallum, *a Græco* κάρταλλος canistrum. *Cum affixo* טַנְאֲךָ canistrum tuum; *D. Hieronymo* horrea tua. Deut. c. 28. v. 5.

טִנֵּף *Pihel* Fœdare, inquinare, coinquinare, conspurcare, polluere, maculare, contaminare, profanare. Cant. 5. v. 4. *Alibi in sacris literis non invenies.*

טָעָה Errare, aberrare, vagari. *Hiphil* הִטְעָה errare fecit, in errorem induxit. Ezech. 13. v. 10.

טָעַם Gustare, degustare, prægustare, delibare, comedere: *metaphorice* cognoscere, sentire, intelligere, experiri, judicare, tentare, probare. 1. Sam. 14. v. 25. & c. 30. v. 45. Job 12. v. 12. Prov. 31. v. 18.

טַעַם m. Sapor, gustus. Job 6. v. 6. *metaphorice* consilium, ratio, argumentum, judicium, sententia, species, habitus, sensus, probatio, apta rei constitutio: sermo. Num. 11. v. 8. Job 12. v. 12. Psal. 119. v. 66. edictum, decretum. Jon. 3. v. 7. *Cum affixo* טַעְמוֹ consilium suum. 1. Sam. 21. v. 13. טַעְמֵךְ sermo tuus. 1. Sam. 25. v. 33. *Apud Grammaticos* accentus *hoc nomine* טַעַם *appellatur.*

מַטְעַמִּים m. & מַטְעַמּוֹת f. *Plur.* Cupediæ, *cibi palato sapidi, grati, ac delectabiles,* pulmenta sapida, edulia sapida, dapes sapidæ, cibi delicati. Gen. 27. v. 4. 7. 9. *Cum affixo secundum formam fœm.* לְמַטְעַמֹּתָיו de cibis illius. Prov. 23. v. 3.

טָעַן Onerare, onus imponere. Gen. 47. v. 17. pungere stimulo, figere, transfigere, confodere, perfodere. Isa. 14. v. 9. *ubi* מְטֹעֲנֵי חֶרֶב *D. Hieronymus vertit* cum his, qui interfecti sunt gladio. *Huic Verbo* טָעַן *Targum, & Rabbini frequentissime* onerandi *significationem tribuunt.*

טפח טֹפַח m. Palmus, palma, *mensura quatuor digitorum sibi junctorum*. Exod. 25. v. 25. Ezech. 40. v. 43.

טֶפַח m. Idem. 1. Reg. 7. v. 26. *Plur.* טְפָחוֹת parvi, brevesque, *ut mensura quatuor digitorum conjunctorum*. *Septuaginta* mensurabiles; *D. Hieronymus* breves. Psal. 39. v. 6.

עַד־הַטְּפָחוֹת usque ad summitatem parietum. 1. Reg. 7. v. 9.

טִפַּח *Pihel* Mensurare, metiri palma, palmis distendere, *aut* explanare, palmis ducere, *vel* gestare: evehere; educare, nutrire. Thren. 2. v. 22. Isa. 48. v. 13.

טִפּוּחַ m. Educatio. *Plur.* טִפֻּחִים educationes. Thren. 2. v. 20.

מִטְפַּחַת f. Linteum, *quo mulieres faciem operiunt*, peplum, velum, ventrale; pallium *D. Hieronymo*. Ruth 3. v. 15. *Plur.* מִטְפָּחוֹת linteamina, chirothecæ. Isa. 3. v. 22.

טָפַל Conjungere, adjungere, copulare, applicare, concinnare, assuere, consuere, compingere. Psal. 119. v. 69. Job 13. v. 4.

טִפְסָר m. Imperator, Dux, Princeps. Jer. 51. v. 27. *Pluralis cum Pathach* טַפְסְרַיִךְ bellatores, principes tui. Nahum 3. v. 17. *D. Hieronymo* parvuli tui. *Vox est peregrina in suam linguam ab Hebræis ascita; licet multi velint, eam compositam esse ex* טַף parvulo, & שַׂר principe, & *significare parvulorum Ducem, vel imbellis vulgi Principem*.

טפף טַף m. Parvulus, impubes, parvuli. *Usurpatur tam de maribus, quam fœminis*. Ezech. 9. v. 6. *Cum affixo* טַפָּם parvulum eorum. Gen. 34. v. 29.

טַפְּכֶם parvulus vester. Deut. 3. v. 19.

טָפֹף Parvulum agere incessu: impubem imitari: passibus æqualibus incedere: plaudere more parvulorum. Isa. 3. v. 16.

טָפַשׁ Pinguefieri, incrassatum esse. Psal. 119. v. 70. *Septuaginta* coagulari. *Semel tantummodo Sacræ literæ hoc Verbum usurpant*.

טָרַד Perseverare, assiduum, continuum esse in opere, jugiter occupari; *D. Hieronymo* perstillare. Prov. 19. v. 13. molestum, turbidum esse. Isa. 57. v. 20.

טָרָה Virescere, virens esse, recens esse. *Hinc*

טְרִיָּה f. Humens, humidum, recens, viride. Jud. 15. v. 15. Isa. 1. v. 6. *aliis*, *ut D. Hieronymo* tumens; purulenta *aliis*.

טָרַח Aggravare, laborare, fatigare se. *Hiphil* הִטְרִיחַ urgere, fatigare, molestia afficere, onerare. Job 37. v. 11.

טֹרַח m. Fatigatio, labor, molestia, gravamen, pondus. Isa. 1. v. 14. *Cum affixo* טָרְחֲכֶם laborem vestrum; *D. Hieronymus* negotia vestra. Deut. 1. v. 12.

טֶרֶם Ante, antequam, priusquam, necdum, nondum. Gen. 2. v. 5. & c. 24. v. 44. הֲטֶרֶם nonne antequam? Exod. 10. v. 7.

טָרַף Prædari, laniare, dilaniare, rapere, carpere, discerpere, lacerare, dilacerare prædando: *proprie de feris usurpatur*. Deut. 33. v. 20. Mich. 5. v. 8. Nahum 2. v. 12. *Niphal* נִטְרַף rapi. Exod. 22. v. 13. *Hiphil* הִטְרִיף alere, cibare. Prov. 30. v. 8.

טָרָף m. Raptum, carptum, decerptum, avulsum, fractum. Gen. 8. v. 11. *aliis* folium, *quia a vento rapitur*.

טֶרֶף m. Raptum, rapina, præda: esca, cibus, victus: folium, frons, ramus *proferens fructus comestibiles*. Psal. 76. v. 5. & 111. v. 5. Prov. 31. v. 15. Mal. 3. v. 10. *Cum affixo* טַרְפּוֹ prædam suam. Isa. 31. v. 4. טַרְפֵּךְ prædam tuam. Nah. 2. v. 13. *Plur. constr.* טַרְפֵּי folia. Ezech. 17. v. 9.

טְרֵפָה f. Discerptum, laceratum, dilaceratum, raptum. Gen. 31. v. 39. Levit. 22. v. 8.

INCIPIENTIA

י A

In numeris valet decem; modo est litera radicalis, modo servilis. In Verbis denotat tertiam personam Futuri tam singularem, quam Pluralem.

יאב יָאַב Concupiscere, avide desiderare, cupidum esse. Psal. 119. v. 131. *Semel tantum reperitur.*

יאה יָאָה Pulcrum, elegantem, decorum, speciosum, congruum, dignum esse: convenire, decere. Jer. 10. v. 7.

יאל *Hiphil* הוֹאִיל Velle, incipere, desiderare, resolvere, parare, quiescere, assentiri, obsequi, acquiescere. Exod. 2. v. 21. 2. Reg. 6. v. 3. 1. Paral. 17. v. 27. adjurare. 1. Sam. 14. v. 25. incipere. Deut. 1. v. 5. *Niphal* נוֹאַל dissolutum esse, stultum fieri, insanire, stulte agere. Isa. 19. v. 13. Jer. 5. v. 4. stulte committere. Num. 12. v. 11.

יאר יְאוֹר m. Fluvius, flumen, amnis, rivus, *proprie ductus e flumine, & data opera effossus ad agros irrigandos. Hinc sacræ literæ Nilum, Euphratem, & Tigrim rivorum nomine appellant, quia ex illis multi rivi originem trahunt.* Exod. 1. v. 22. Isa. 19. v. 7. *defective* כָּאֹר velut rivus. Amos 8. v. 8. *pro* כִּיאֹר. *Cum affixo* יְאֹרִי fluvius meus. Ezech. 29. v. 3. *Plur.* יְאֹרִים rivi. Isa. 33. v. 21. *Constr.* יְאֹרֵי 2. Reg. 19. v. 24. *Cum affixo* יְאֹרָיו fluminum ejus. Ezech. 29. v. 3. יְאֹרֶיךָ fluminum tuorum. v. 4. יְאֹרֵיהֶם flumina eorum. Exod. 7. v. 19. *Hinc, quia flumen Jordanis urbem Dan alluit, nonnulli volunt, eum dictum esse* יַרְדֵּן *ex* יְאֹר *&* דָּן, *quasi* rivum Dan.

יאש *Niphal* נוֹאַשׁ Desperare, diffidere, spem, animum abjicere. 1. Sam. 27. v. 1. Jer. 2. v. 25. Isa. 57. v. 10, Job 6. v. 26. *impersonaliter* desperatum, actum est, con-

conclamatum est. *Part.* נוֹאָשׁ exspes. *Pihel* יֵאֵשׁ spe destituere, ad desperationem adducere. Eccl. 2. v. 20.

יאת Placere, complacere in aliquo, obsequi; pulcre convenire, recte congruere, decere, assentire, consentire, acquiescere. Jer. 10. v. 7. Gen. 34. v. 35. וַיֵּאֹתוּ & complacuerunt; *D. Hieronymus* prohibitique sunt. 2. Reg. 12. v. 8.

יבב Jubilare, clamare, vociferari, ululare; lætari. *Semel tantum invenitur.* Jud. 5. v. 27. *D. Hieronymo* ululare.

יבל *Hiphil* הוֹבִיל Ducere, adducere, afferre, apportare, transferre, derivare, abducere, deducere, producere, reducere. Psal. 68. v. 29. & 108. v. 11. Jer. 31. v. 9. Soph. 3. v. 10. *Hophal* הוּבַל Job 10. v. 9. Isa. 18. v. 7.

יוּבַל m. Fluvius, amnis, rivus, aquæductus, processus aquarum. Jer. 17. v. 8.

יְבוּל m. Fructus, fruges, proventus, germen. Jud. 6. v. 4. Levit. 26. v. 4. Hag. 3. v. 17. Job 20. v. 28. *Cum affixo* יְבוּלָם fructum eorum. Psal. 78. v. 46. יְבוּלָהּ fructum suum. Ezech. 34. v. 37. *per aphæresin* בּוּל. Job 40. v. 20. Isa. 44. v. 19. *Hoc discrimen intercedit inter* פְּרִי, *&* יְבוּל, *quod* יְבוּל *fructum ex terra nascentem importat,* פְּרִי *autem proprie arborum fructum significat, per translationem hominum, animantium, vel aliarum rerum.*

אוּבַל m. Rivus, fluvius, palus, udis. Dan. 8. v. 3. porta. v. 2. *Septuaginta* palus.

יָבָל m. Rivus. Isa. 30. v. 25. & c. 44. v. 4.

יוֹבֵל m. Jubilæus. Levit. 25. v. 10. 11. 12. 13. 15. aries, buccina *e cornu arietino*. Jos. 6. v. 5. *Annus quinquagesimus in Sacra Scriptura Jubilæus appellatur, quod in illo clangerent buccina arietina, debitorumque remissionem, & libertatem denuntiarent. Eo anno terra non colebatur, & agri dono dati, vel venditi ad pristinos dominos redibant, servique manumittebantur. Institutus autem hic annus a Deo fuit ad benignitatem significandam erga Israelitas, & ut docerentur, nullis hominum laboribus, sed soli divinæ providentiæ in re qualibet esse omnino fidendum. Porro Jubilæus erat quædam Judæorum Epocha juxta Græcorum Olympiades, & Latinorum lustra. Ejus celebratio erat hujusmodi. Per novem integros dies veluti Saturnalia quædam publice agebantur, servis edentibus, & bibentibus, & coronas capiti imponentibus. Ubi vero Seniores ex concilio tubis clanxerant, liberi statim abibant servi, & prædia dominis reddebantur. Licet autem Jubilæorum solemnitas, & beneficium ad Templi prioris excidium desierit; eorum tamen supputatio, & Epochæ etiam novissimis temporibus accuratissime servabatur.*

יַבֶּלֶת f. Verruca, *id est caruncula eminens in cute sine pruritu, vulgo* porro *dicitur:* papula. *Sic appellata fortasse est a productione, & excrescentia carnis.* Levit. 22. v. 22.

יבם *Pihel* יִבֵּם Accipere fratris sui, *aut* propinqui mortui uxorem, leviri, & affinis proximi jus, & officium præstare. Gen. 38. v. 8. Deut. 25. v. 5.

יָבָם m. Cognatus, *qui uxorem fratris debebat accipere*: levir, mariti frater. *Cum affixo* יְבָמִי cognatus meus. Deut. 25. v. 7.

יְבָמָה f. Uxor fratris defuncti, glos, fratria. Deut. 25. v. 7.

יְבֶמֶת f. Idem. Ruth 1. v. 15. *Cum affixo* יְבִמְתּוֹ cognatam suam. Deut. 25. v. 7.

יבש *Sive* יָבֵשׁ Arescere, exarescere, arefieri, exsiccari. Jer. 23. v. 10. Thren. 4. v. 8. Hos. 13. v. 15. *Anomalum* יְבֹשֶׁת Gen. 8. v. 7. exsiccari: *habet formam compositam ex* יְבֹשׁ *secundum analogiam Verborum perfectorum*, *& ex* בֹּשֶׁת *juxta anomaliam Quiescentium* פּ״י. *Huic simile est* Num. 14. v. 16. יְכֹלֶת posse, *a* יָכֹל. *Pihel* יִבֵּשׁ arefacere, siccare, exsiccare. Nahum 1. v. 4. *Anomalum* וַיַּבְּשֵׁהוּ & arefecit ipsum: ibidem; *cum apocopa* י *radicalis*, *pro* וַיְיַבְּשֵׁהוּ. *Hiphil* הוֹבִישׁ pudefacere: siccare, exsiccare, torrere. Jos. 2. v. 10. *intransitive* arescere, exsiccari. Zach. 10. v. 11. confundi. Joel. 1. v. 17.

יָבֵשׁ m. Aridus, siccus, torridus, exsuccus. Hos. 9. v. 15. Ezech. 17. v. 25. *Fœm.* יְבֵשָׁה sicca. Num. 11. v. 6. *Plur.* יְבֵשִׁים sicci. Num. 6. v. 3. *Fœm.* יְבֵשׁוֹת siccæ. Ezech. 37. v. 4.

יַבֶּשֶׁת f. Arida, aridum, siccum. Exod. 4. v. 9. Psal. 95. v. 5.

יַבָּשָׁה f. Idem. Gen. 1. v. 9. Exod. 15. v. 19.

יְבֹשֶׁת f. Exsiccatio. Gen. 8. v. 7. *aliis est Infinitivus*: עַד־יְבֹשֶׁת הַמַּיִם donec siccarentur aquæ.

יגב m. Ager. *Plur.* יְגֵבִים agri. Jer. 39. v. 10.

יֹגֵב m. Agricola. *Plur.* יֹגְבִים agricolæ. 2. Reg. 25. v. 12.

יגה *Hiphil* הוֹגָה Dolore, mæstitia afficere, affligere, deprimere. Thren. 1. v. 12. Isa. 51. v. 23. Job 19. v. 2. abjicere. Thren. 3. v. 32. *Pihel* יִגָּה abjicere. Thren. 3. v. 33. *ex Niphal* נוּגוֹת dolore affectæ; *D. Hieronymo* squalidæ. Thren. 1. v. 4.

יָגוֹן m. Dolor, mæror, mæstitia, tristitia, luctus. Isa. 35. v. 10. Esth. 9. v. 22. *Cum affixo* מִיגוֹנָם a dolore eorum. Jer. 31. v. 13.

תּוּגָה f. Idem. Psal. 119. v. 28. Prov. 14. v. 13. *Constr.* תּוּגַת Prov. 10. v. 1.

יגע Laborare, elaborare, conari, fatigari, delassari. Isa. 43. v. 23. Thren. 5. v. 4. Job 9. v. 29. *Pihel* יִגַּע fatigare. Jos. 7. v. 3. *Hiphil* הוֹגִיעַ laborem præbere. Isa. 43. v. 25.

יָגֵעַ m. Laborans, defatigatus, laboriosus, lassus, fessus. Deut. 25. v. 18. 2. Sam. 17. v. 2. לֹא יָגֵעַ indefessus. *Plur.* יְגֵעִים fessi. Eccles. 1. v. 8.

יְגִיעַ m. Idem. *Plur. constr.* יְגִיעֵי כֹחַ fessi robore. Job 3. v. 17.

יְגִיעַ m. Labor: fatigatio, defatigatio; *quod labore partum est:* facultates, divitiæ. Gen. 31. v. 40. Deut. 28. v. 33. Psal. 128. v. 2. *Cum affixo* יְגִיעֲךָ laborem tuum. Deut. 28. v. 33. וִיגִיעֲכֶם & laborem vestrum. Isa. 55. v. 2. *Fœm. constr.* יְגִיעַת labor. Eccles. 12. v. 12. *Plur. masc. cum affixo* יְגִיעַי labores mei. Hos. 12. v. 8.

יָגָע m. Idem. Job 28. v. 18.

יָגֹר *Sive* יָגֹר Timuit, exhorruit, formidavit, metuit, veritus est. Deut. 9. v. 19. Job 3. v. 25.

יָגוֹר m. Timens. Jer. 22. v. 25.

יָד c. *sed sæpius* f. Manus, ansa: axis. Exod. 21. v. 24. *metaphorice* potentia, robur, vires. Num. 11. v. 23. consilium, auxilium, conatus, opera, machinatio. 2. Sam. 14. v. 19. plaga, percussio. Exod. 9. v. 3. & c. 14. v. 31. prophetia, spiritus propheticus. Ezech. 2. v. 9. & c. 3. v. 21. ripa, latus, terminus, tractus, via. Num. 13. v. 30. jussum, præceptum, ministerium; sors, opus externum, titulus. Num. 33. v. 1. medium. Zach. 4. v. 12. locus, spatium. 1. Sam. 15. v. 12. Num. 5. v. 15. Deut. 23. v. 12. pistillum; favor. Esdræ 7. v. 9. facultas, potestas, dominium. Gen. 24. v. 2. יָד לְיָד manus ad manum; *aliis* in propinquo; *aliis* repente; *aliis* mox. Prov. 11. v. 26. *Cum affixo* יָדוֹ manus ejus. Levit. 25. v. 35. מִיֶּדְכֶם de manu vestra. Mal. 1. v. 9. וְיָדֵנוּ & manus nostra. Genes. 37. v. 27. בְּיֶדְכֶן in manu vestra. Ezech. 13. v. 21. מִיָּדָהּ de manu illius. 1. Sam. 25. v. 35. *Dual.* יָדַיִם manus. Isa. 13. v. 7. *Constr.* יְדֵי manus, loci, termini, limites, vires. *Cum affixo* יָדָיו manus suas. Isa. 25. v. 11. יָדֶיךָ manus tuæ. Jos. 10. v. 6. יְדֵיהֶן manus earum. Ezech. 23. v. 42. *Plur.* יָדוֹת manus. *Constr.* יְדוֹת. *Usurpatur etiam de* cardinibus ostiorum, & incastraturis. Exod. 25. v. 17. & c. 26. v. 19. *significat etiam* partes, portiones. Gen. 43. v. 33. fulcra manualia, reclinatoria. 1. Reg. 10. v. 19. axes rotarum. 1. Reg. 7. v. 32. *Cum affixo* יְדֹתָיו cardinibus ejus. Exod. 26. v. 19. יְדוֹתָם cardines earum. 1. Reg. 7. v. 33. יְדֹתֶיהָ cardines ejus. v. 35.

יָדַד Jacere, projicere. Joel. 3. v. 3. Thren. 3. v. 52.

יְדִיד m. Carus, dilectus, adamatus, amicus, amabilis, jucundus. Deut. 33. v. 12. Psal. 127. v. 3. *Cum affixo* לִידִידִי dilecto meo. Isa. 5. v. 1. *Plur.* יְדִידִים dilecti. *Cum affixo* יְדִידֶיךָ dilecti tui. Psal. 60. v. 7. *Fœm.* יְדִידוֹת dilecta. Psal. 84. v. 2.

יְדִידוּת f. Amicitia, dilectio. Psal. 84. v. 2. Jer. 12. v. 7.

יְדִידְיָה Amicus Dei, dilectus Deo; *epitheton Salomonis*. 2. Sam. 12. v. 25. *Compositum est ex* יְדִיד dilectus, *&* יָהּ *Dominus*.

ידה Jacere, projicere, dejicere, jaculari: edere, proferre, emittere. Jer. 50. v. 14. Zach. 1. v. 21. *Hiphil* הוֹדָה confiteri, fateri, profiteri, gratias agere, gratari, gratulari, laudare, prædicare, divulgare, celebrare, insinuare, affirmare, asserere, asseverare, confirmare. Psal. 75. v. 2. 1. Reg. 8. v. 33. Prov. 28. v. 13. *Anomalus Infinitivus* לְהֵידוֹת ad celebrandum. Neh. 12. v. 8. *pro* לְהוֹדוֹת. *Hithpahel* הִתְוַדָּה confiteri. Num. 5. v. 7. Levit. 5. v. 5. Dan. 9. v. 20. Neh. 9. v. 2. *est & aliud Hithpahel pro* Judaizare, *vel* ritum Judæorum servare, Judæum fieri, in Judaismum assumi. Esth. 8. v. 16. מִתְיַהֲדִים Judaizantes.

תּוֹדָה f. Confessio, celebratio, laus, sacrificium, *in quo confitebantur suas iniquitates*: gratiarum actio: hymnus: gratia: eucharisticum sacrificium. Levit. 22. v. 28. Psal. 95. v. 2. chorus, cœtus. Nehem. 12. v. 36. *Constr.* תּוֹדַת Levit. 7. v. 13. *Plur.* תּוֹדוֹת confessiones: chori *D. Hieronymo*. Nehem. 12. v. 31. 2. Paral. 29. v. 31.

Erat תּוֹדָה *species Eucharisticorum sacrificiorum, sive pacificorum, eratque sacrificium privatum pro accepto beneficio singulari, quo quis Dei benignitatem, & clementiam extollebat, eique gratias agebat. Hoc tantummodo sacrificium ex omnibus, quæ in Lege veteri in usu erant, in Lege nova remansit, per quod nos Deo offerimus, omninoque obstrictos testamur.*

הֻיְּדוֹת f. *Plur.* Celebrationes, odæ. Nehem. 12. v. 8.

יְהוּדָה Judas. *Filius Jacob a confessione ita appellatus.* Gen. 29. v. 35.

יְהוּדִי m. Judæus. 2. Reg. 18. v. 26. Esth. 8. v. 8. *Plur.* יְהוּדִים Judæi. Esth. 8. v. 9. *Fæm.* יְהוּדִיָּה Judæa. 1. Paral. 4. v. 18. & יְהוּדִית, *quod etiam adverbialiter sumitur*, Judaice. 2. Reg. 8. v. 26.

ידע Scire, nosse, callere, videre, agnoscere, cognoscere, dignoscere, sentire, animadvertere, intelligere, percipere, notare. Gen. 38. v. 15. coire, rem habere. Gen. 4. v. 1. contemnere. Isa. 53. v. 3. Ezech. 19. v. 7. approbare, amare, curare, curam agere. Psal. 1. v. 6. Prov. 27. v. 23. expertum, præditum, peritum esse. Isa. 29. v. 11. cædere, excruciare, comminuere, perdere. Jud. 8. v. 16. Ezech. 19. v. 7. *Part.* יֹדֵעַ expertus, sciens, certus, cognitor. 2. Sam. 12. v. 12. לֹא יָדַע ignorare, nescire. *Infinitivus legitur trifariam* יְדֹעַ, דַּעַת, & דֵּעָה. *Niphal* נוֹדַע notum, insignem fieri, cognosci, innotescere, animadverti: clarere: liquere. Exod. 6. v. 2. & 3. Deut. 21. v. 1. conteri. Psal. 74. v. 5. Prov. 10. v. 9. *Part.* נוֹדָע cognitus, notus: לֹא נוֹדַע ignotus, incognitus. *Pihel* יִדַּע cognoscendum præbere. *Hiphil* הוֹדִיעַ notum facere, significare, publicare, propalare, notificare, patefacere, demonstrare, indicare, instruere, certiorem facere, denuntiare, evulgare, promulgare, præmonstrare, ostendere: contere-

terere. Jud. 8. v. 16. *Anomalum* יוֹרַעְתִּי notum feci. 1. Sam. 21. v. 2. *pro* הוֹדַעְתִּי. *Anomalum etiam* יְיַדַּע notum faciet. Pſal. 138. v. 6. *pro* יוֹדַע: *ſed alii volunt eſſe Futurum Pihel pro* יְיַדַּע noſcet. *Huc pertinet* יְיֵטִיב *pro* יֵיטִיב benefaciet. *Hithpahel* הִתְוַדַּע cognoſcendum ſe præbere, ſe notum facere. Gen. 45. v. 1. Num. 12. v. 6.

דֵּעָה f. Scientia, peritia, notitia, cognitio, ſententia. Jer. 3. v. 15. Pſal. 73. v. 11. *ſine* ה, דֵּעַ. *Cum affixo* דֵּעִי ſententiam meam. Job 32. v. 10. *Plur.* דֵּעוֹת ſcientiæ. 1. Sam. 2. v. 3. & דֵּעִים Job 37. v. 16.

דַּעַת f. Cognitio, notio, artificium, propoſitum, notitia, ſcientia, mens, conſcientia, ſententia, opinio, opinatio, cogitatio. Deut. 4. v. 42. Job 38. v. 2. *Cum affixo* דַּעְתְּךָ ſcientiam tuam. Job 10. v. 7.

מַדָּע, *vel* מַדַּע m. Idem. Dan. 1. v. 17. 2. Paral. 1. v. 10. *Cum affixo* בְּמַדָּעֲךָ in cogitatione tua. Eccleſ. 10. v. 20.

מוֹדָע m. Propinquus, affinis, cognatus, notus, familiaris. Ruth 1. v. 23. & c. 2. v. 1. Prov. 7. v. 4.

מוֹדַעַת f. Familia, propinquitas, cognatio, affinitas: *Cum affixo* מֹדַעְתָּנוּ familia noſtra. Ruth 3. v. 2.

יִדְּעֹנִי m. Augur, hariolus, ſciolus, futurorum divinator: *D. Hieronymo* ſpiritus divinationis. Levit. 20. v. 27. *Hebræi hoc diſcrimen ponunt inter* יִדְּעֹנִי & אוֹב, *quod hariolus reſponſa dabat, & loquebatur ore, Python autem ex axilla. Sæpe utrunque nomen conjunctum reperitur. Plur.* יִדְּעֹנִים divini, harioli. Levit. 19. v. 31.

מַדּוּעַ Quare? quamobrem? cur? Gen. 26. v. 27. Exod. 18. v. 14.

יָהּ *Unum ex decem nominibus Dei ſignificans* Dominum *ab* הָיָה eſſe, *quod Deus omnibus rebus eſſe tribuat. Alii a timendo dictum putant; quia Deus timendus eſt;* Iſa. 26. v. 4. Pſal. 68. v. 5. & 94. v. 7. & 150. v. 6.

יְהוָה *Nomen Dei ineffabile, divinam ſignificans naturam, & eſſentiam. Non profertur ab Hebræis, ut ſcribitur, ſed pro eo legunt* אֲדֹנָי Adonai; *quod* Dominum *ſignificat*. Deut. 3. v. 23. *vel* אֱלֹהִים Elohim, *id eſt* Deum, *quando præcedit aliud nomen divinum*. Deut. 3. v. 24. *tum enim recipit puncta nominis* אֱלֹהִים. *Cabbaliſtæ hoc nomen vocant* שֵׁם הַמְּפֹרָשׁ nomen expoſitum, *quia per alia exponitur; eoque plurima myſteria contineri volunt. Sed cave a ſuperſtitione. De vera, & germana lectione nominis* יְהוָה *lege, ſi placet, primam ex noſtris Quæſtionibus editis typis Seminarii Patavini anno 1725.*

יָהַב Dare, tradere, perhibere, afferre, ponere. Pſal. 55. v. 23. *In Imperativo frequenter eſt ſine* י, *& cum* ה *paragogico in fine*. Gen. 11. v. 3. 4. & 7. Pſal. 60. v.

 13.

13. *ut* הָבוּ, הָבִי, הָב, הָבָה, *semel* הֵבוּ. Hos. 4. v. 18. *quæ quidem possunt etiam sumi pro adverbiis hortantis* eja, age, agesis, agedum, agite. *Geminatum* הַב הַב da da; *D. Hieronymo* affer affer; *per quæ verba importatur inexplebilis aviditas*. Prov. 30. v. 15.

יְהָב m. Onus, cura. Psal. 55. v. 23. *ubi de verbo* יְהָבְךָ *multiplex est Interpretum expositio; alii enim vertunt* dedit tibi; *alii* donabit tibi; *alii* pondus tuum, onus tuum; *Septuaginta* curam tuam; *D. Hieronymus* charitatem tuam.

הַבְהָבִים m. *Plur.* Dona, donaria. Hos. 8. v. 13. *aliis* assata.

יָהִיר יָהִר m. Superbus, petulans, arrogans, temerarius, audax. Prov. 21. v. 24. Habac. 2. v. 5.

יוֹם m. Dies. Gen. 1. v. 5. & c. 8. v. 20. Jos. 10. v. 14. Esth. 2. v. 11. tempus. Num. 3. v. 13. Isa. 30. v. 25. כָּל־הַיּוֹם quotidie: יוֹם יוֹם *geminatum significat* quotidie, in dies. Exod. 16. v. 5. הַיּוֹם hodie. Gen. 24. v. 42. *Cum affixo* יוֹמְךָ dies tuus. Jer. 50. v. 31. *Dual.* יוֹמַיִם biduum. Exod. 21. v. 21. *Plur.* יָמִים dies. 1. Sam. 2. v. 31. יָמִים רַבִּים diu, perdiu, dierum circulus, annus: Levit. 25. v. 29. מִיָּמִים יָמִימָה quotannis, annuatim, singulis annis. Exod. 13. v. 10. בַּיָּמִים הָהֵם interim, interea. *Semel defective* יָמִם Num. 6. v. 5. יָמִים הַבָּאִים propediem. *Constr.* יְמֵי & יְמוֹת dies, anni. Levit. 25. v. 29. Amos 4. v. 4. יָמִים אוֹ עָשׂוֹר per annum, vel per decem menses; *D. Hieronymus* saltem decem dies; *R. Salomò* annum, vel decem menses. *Solebant enim illo tempore virginibus menses duodecim concedere, ut ornamenta sibi necessaria compararent. Itaque vult, hanc illi loco sententiam esse subjectam*; si non vis dare annum, da saltem decem menses. Gen. 24. v. 54. *Cum affixo* הֲמִיָּמֶיךָ num a diebus tuis? Job 38. v. 12.

Dies olim apud Hebræos vocabantur Lunæ, ut patet ex capite primo libri tertii Esdræ. Dierum divisio erat in naturales, & artificiales: dies naturalis constabat ex viginti quatuor horis; artificialis autem ex duodecim, illumque metiebantur ab ortu Solis ad ejus occasum. Dies naturalis in duplici erat classe, civilis ab ortu Solis usque ad ortum Solis juxta Babylonios; sacer a Solis occasu usque ad ejus occasum juxta Judæos, Athenienses, & veteres Gallos. Cum his omnibus non consentiunt Romani, & Ægyptii dies suos a media nocte metientes. Dies vero artificialis in quatuor quadrantes dividebatur a prima exordii hora nomen trahentes. Quilibet quadrans tribus horis constabat, vocabaturque primus hora prima, secundus hora tertia, tertius hora sexta, denique quartus hora nona. Nox quoque artificialis in quatuor partes separabatur vigilias vulgo vocatas ex tribus horis & ipsas constantes.

יוֹמָם Interdiu, die. Psal. 1. v. 2. & 42. v. 4. Nehem. 9. v. 9.

יָמִימָה Ad dies, in dies, vel annos. Exod. 13. v. 10.

יָוֵן m. Cœnum, lutum. Psal. 43. v. 3. *Constr.* יְוֵן Psal. 69. v. 3.

יָוָן Græcia, Jonia: *sic dicta a Javan filio Japheth, unde nomen traxit mare Jonium eam alluens.* Dan. 10. v. 20.

יְוָנִי m. Græcus. *Plur.* יְוָנִים Græci. Joel. 3. v. 11.

יוֹן m. Columbus. *Singularis masc. non invenitur, sed pluralis* יוֹנִים *significans utrunque sexum.* Cant. 1. v. 15. Isa. 59. v. 11. *Constr.* יוֹנֵי Ezech. 7. v. 16.

יוֹנָה f. Columba. Levit. 12. v. 8. Isa. 38. v. 14.

יָזַם Cogitare, conari, moliri, se obstringere. Gen. 11. v. 6. *idem ac* זָמַם. *Alibi non invenitur.*

יָזַן Armare, *cujus Participium passivum Pihel reperitur* Jer. 5. v. 8. מְיֻזָּנִים armati: *aliis* robusti, feroces, agrestes: *aliis* saturati *a* זוּן.

יָזַע Sudare. *Hiphil* הֵזִיעַ sudorem emittere. *Rabbini hoc Verbo frequenter utuntur.*

יֶזַע m. Sudor. Ezech. 44. v. 18.

זֵעָה f. Labor, *qui parit sudorem.* *Constr.* זֵעַת Gen. 3. v. 19.

יָחַד Uniri, adunari. Gen. 49. v. 6. *Pihel Imperat.* יַחֵד aduna, uni. Psal. 86. v. 11.

יָחִיד m. Unicus, singularis, unigenitus: solus, solitarius, desertus. Gen. 22. v. 2. Jer. 6. v. 26. *Plur.* יְחִידִים unici, solitarii. Psal. 68. v. 7. *Fœm.* יְחִידָה unica. Jud. 11. v. 33. *Cum affixo* יְחִידָתִי unicam meam. Psal. 22. v. 21.

יַחַד, & יַחְדָּיו, *vel* יַחְדָּו Una, simul, pariter. Psal. 2. v. 12. & 4. v. 9. Jerem. 46. v. 12. 1. Paral. 12. v. 17. *Item* יַחַד unitas. Deut. 33. v. 5. *ut nonnullis placet.*

יָחַל Expectare, morari, moram trahere, præstolari, sperare, confidere. *Construitur cum præpositionibus* אֶל, ל, & עַל. Mich. 5. v. 7. Gen. 8. v. 10. *Niphal* נוֹחַל expectavit; *aliis* periit. Ezech. 19. v. 5. *Pihel* יִחֵל spem facere. Psal. 119. v. 43. & 130. v. 7. Ezech. 13. v. 6. *Anomalum* וַיָּחֶל & expectavit. Gen. 8. v. 10. *cum aphæresi Jod radicalis pro* וַיְיַחֵל. *Hiphil* הוֹחִיל idem. Psal. 130. v. 5. 2. Sam. 18. v. 14. *Illud autem* Jerem. 4. v. 19. אוֹחִילָה dolere faciam, dolorem afferam, dolore afficiam.

יָחִיל m. Expectans. Thren. 3. v. 26.

תּוֹחֶלֶת f. Expectatio, spes. Prov. 10. v. 28. & c. 11. v. 7. & c. 13. v. 12. *Cum affixo* תּוֹחַלְתִּי spes mea. Psal. 39. v. 8. תּוֹחַלְתּוֹ spes ejus. Job 40. v. 28.

יָחַם Calere, incalescere: concipere, coire. Gen. 30. v. 39. 1. Reg. 1. v. 1. *Anomalum* וַיֵּחַמְנָה & incalescebant. Gen. 30. v. 38. *ubi juxta Aben Ezra Jod est cum*

Sagol propter sequentem gutturalem; est enim loco יֵחָמוּ, *sicuti dicitur* יֵשְׁבוּ. *Anomalum etiam* וַיֵּחַמְנָה ut incalescerent. Gen. 30. v. 38. *cum Jod nota generis masculini pro* וַתֵּחַמְנָה; *cui simile* 1. Sam. 6. v. 12. וַיִּשַּׁרְנָה & recta contenderunt, *pro* וַתִּשַּׁרְנָה. *Niphal* נֵחַם *vel* נִחַם idem. Isa. 57. v. 5. Psal. 51. v. 7. *significat etiam* excandescere præ ira. *Anomalum* נֵחָמִים incalescentes. Isa. 57. v. 5. *Particip. Niphal pro* נוֹחָמִים, *quasi Jod quiescat in Tzere, ut fit in Hiphil hujusmodi Verborum.*

חֵמָה f. Ira, furor, excandescentia, æstus iræ. Isa. 27. v. 4. & c. 42. v. 25. Jer. 10. v. 25. & c. 25. v. 15. Dan. 11. v. 43. *cum* א *pro* ה. *Constr.* חֲמַת Prov. 6. v. 34. Gen. 27. v. 44. *Cum affixo* חֲמָתְךָ iram tuam. Jer. 10. v. 25. בַּחֲמָתִי in ira mea. Isa. 63. v. 6. *Plur.* חֵמוֹת Psal. 76. v. 11. Prov. 22. v. 24.

חֲמַת f. Venenum, virus. Deut. 32. v. 33. Psal. 58. v. 5. & 140. v. 4. *ponitur pro absoluto* חֵמָה: *quibusdam* fel, furor. *Cum affixo* חֲמָתָם venenum eorum. Job 6. v. 4.

יָחֵף m. Discalceatus. 2. Sam. 15. v. 29. discalceatio, nuditas. Jer. 2. v. 25.

יַחַשׂ m. Genealogia, familia, census, genus, generis recensio: gentilitas. Neh. 7. v. 5. *Hinc Verbum* הִתְיַחֵשׂ recenseri per genealogiam, *vel* familias, recensere per genus, familiam, *aut* genealogiam: genealogiam ostendere. 1. Paral. 5. v. 17. & c. 9. v. 1. *Infinitivus* הִתְיַחֵשׂ *interdum capitur pro nomine* genealogia, *ut* 2. Paral. 31. v. 17. *Cap. vero* 4. v. 33. *habetur cum affixo* וְהִתְיַחְשָׂם & recenseri eorum; *aliis* & genealogia eorum ipsis; *D. Hieronymo* & sedium distributio.

יָטַב Bonum esse, *aut* videri, bene esse, placere, gratum, jucundum esse, *vel* videri. Gen. 12. v. 13. & c. 40. v. 14. Deut. 4. v. 40. 2. Sam. 18. v. 4. 1. Reg. 21. v. 7. *Hiphil* הֵיטִיב bene, *vel* bonum facere, bene agere, melius, *aut* præstantius reddere, *vel* efficere. *Construitur cum Dativo, & Accusativo, quandoque cum præpositione* אֶל, *&* עִם Jos. 24. v. 20. Ruth 3. v. 10. Isa. 23. v. 16. Gen. 12. v. 15. ornare, decorare, dirigere, aptare. Exod. 30. v. 7. Prov. 15. v. 13. Jerem. 2. v. 33. & c. 7. v. 5. exhilarare. Jud. 19. v. 22. *Anomalum Futurum* הֲתֵיטְבִי num bona eris? Nahum 3. v. 8. *pro* הֲתֵיטִיבִי *ChireK longo in Sceva commutato accelerandæ pronuntiationis caussa. Interdum* הֵיטֵב *est adverbium*, bene, belle, optime, vehementissime, *idemque est ac* מְאֹד מְאֹד. Deut. 9. v. 21. Jon. 4. v. 9.

מֵיטַב m. Bonitas: melius: optimum: præcipuum. *Constr.* מֵיטַב Gen. 47. v. 6. Exod. 22. v. 4.

יַיִן m. Vinum, temetum. Gen. 19. v. 32. Psal. 104. v. 15. Isa. 28. v. 7. *Constr.* יֵין Gen. 19. v. 32. Isa. 5. v. 12. Cant. 7. v. 9. *Cum affixo* יֵינְךָ vinum tuum. Eccl. 9. v. 7. מִיֵּינוֹ a vi-

a vino suo. Genes. 9. v. 24. יֵינָם vinum eorum. Deut. 32. v. 33.

יכח *Hiphil* הוֹכִיחַ Increpare, objurgare, redarguere, arguere, coarguere, reprehendere, corripere, insimulare, emendare, corrigere, disceptare, argumentari, disserere, disputare, refellere, contendere: *sic construitur ut plurimum cum Accusativo, interdum cum* לְ. Gen. 21. v. 25. 2. Reg. 19. v. 4. Isa. 2. v. 4. præparare, adjudicare, ostendere *cum Dativo*. Gen. 24. v. 44. dijudicare *cum præpositione* בֵּין inter. Gen. 31. v. 37. *Niphal* נוֹכַח disceptavit, disputavit, argutus, eruditus fuit. Gen. 20. v. 16. Job 23. v. 7. *Hophal* הוּכַח corripi, redargui. Job 33. v. 19. *Hithpahel* הִתְוַכַּח disceptare, arguere, argumentari. Mich. 6. v. 6. *D. Hieronymo* dijudicari.

תּוֹכֵחָה f. Increpatio, argumentatio, objurgatio, castigatio, correctio, correptio, reprehensio. Prov. 12. v. 1. Hos. 5. v. 9. 1. Reg. 19. v. 13. *Plur.* תּוֹכֵחוֹת increpationes. Psal. 149. v. 7.

תּוֹכַחַת f. Idem. Prov. 12. v. 1. & c. 27. v. 5. *Cum affixo* תּוֹכַחְתִּי increpationem meam, *vel* argumentationem meam. Job 13. v. 16. *Plur.* תּוֹכָחוֹת disceptationes. Psal. 38. v. 15. *Constr.* תּוֹכְחוֹת Ezech. 5. v. 15.

יָכֹל Posse, quire, valere. Gen. 45. v. 1. Exod. 40. v. 35. prævalere, superare. *Sic construitur cum* לְ. Exod. 18. v. 23. Obad. 7. Num. 13. v. 31. Psal. 13. v. 5. *Futurum* אוּכַל Gen. 19. v. 19. Jerem. 20. v. 9. *Infinitivus* יָכוֹל *&* כֹּל *cum defectu Jod*. Job 42. v. 2. *&* יְכֹלֶת Num. 14. v. 16. *nisi malis esse nomen Verbale*: לֹא יָכֹל nequire.

מִיכָל m. Rivus, rivulus, vadum. *Constr.* מִיכַל 2. Sam. 17. v. 20. *Alibi in sacris literis non reperies*.

יְכֹלֶת f. Potentia, posse. Num. 14. v. 16. Deut. 9. v. 29.

יָלַד Gignere, generare *de viris*. Gen. 4. v. 18. Isa. 49. v. 21. parere, parturire *de fœminis*: fœtificare. Gen. 29. v. 34. Isa. 23. v. 4. Deut. 21. v. 15. *Part.* יֹלֵד genitor. Prov. 23. v. 24. *Fæm.* יֹלֶדֶת genitrix puerpera. Lev. 12. v. 7. Jerem. 31. v. 8. *Competit etiam creationi rerum inanimatarum*. Job 38. v. 29. Jer. 2. v. 27. *Anomalum* יְלִדְתָּנוּ peperisti nos. Jerem. 2. v. 27. *pro* יְלַדְתִּינוּ. *Anomalum* לַלַת ad pariendum. 1. Sam. 4. v. 19. *contractum est pro* לָלֶדֶת: *quidam positum contendunt pro* לְיַלֵּלֶת ad ejulandum, *a* יָלַל, *ut R. Moscè Kimchì, & R. David in libro Radicum, & in Michlol*; *huic similis contractio est in* אַחַת *pro* אַחֶדֶת. *Niphal* נוֹלַד nasci. Gen. 21. v. 5. Psal. 22. v. 32. 1. Paral. 3. v. 1. *Part.* נוֹלָד oriundus, prognatus. *Anomalum* נוּלְדוּ editi sunt. 1. Paral. 3. v. 5. *est formæ compositæ ex Niphal, & Puhal, quasi ex* יֻלְּדוּ, & נוֹלְדוּ. *Pihel* יִלֵּד parere fecit, obstetricavit. Exod. 1. v. 16. *Hiphil* הוֹלִיד genuit, procreavit, progenuit, parere fecit, *de viris proprie usurpatur*. Isa. 55. v. 10. & c. 59. v. 4. Gen. 48. v. 6. Isa. 55. v. 10. *Reperitur sæ-*

pe

pe הֹלִיר *sine Vau, quod est loco Jod. Infinitivum invenies* הוֹלִיר *cum Tzere, & Jod.* Isa. 59. v. 4. *Part.* מוֹלִיד parens. Isa. 66. v. 8. *Juxta R. David in Michlol, & in libro Radicum*, die הֻלֶּדֶת אֶת־פַּרְעֹה qua natus fuit Pharao. Gen. 40. v. 20. *est Infinitivus Conjugationis Hophal. Et cum Vau & Lamed cum Daghes*: in die הוּלֶּדֶת אֹתָךְ qua nata es tu. Ezech. 16. v. 4. *Hithpahel* הִתְיַלֵּד natales suos profiteri, secundum genealogiam recenseri per familias, genus ostendere. Num. 1. v. 18.

יֶלֶד m. Infans, filius, puer, puerulus, parvulus, natus: fœtus. Gen. 37. v. 10. Ruth 1. v. 5. Eccles. 4. v. 3. *Plur.* יְלָדִים filii, liberi. 1. Sam. 1. v. 2. catuli. Isa. 11. v. 17. cogitationes, consilia. Isa. 2. v. 6. *quia sunt quasi filii cordis. Constr.* יַלְדֵי Isa. 57. v. 4. *& cum Pathach ab initio* יַלְדֵי Hos. 1. v. 2. & Isa. 2. v. 6. *Cum affixo* יְלָדָיו pueros suos. Gen. 32. v. 22. *Fœm.* יַלְדָּה puella. Gen. 34. v. 4. *Plur.* יְלָדוֹת puellæ. Zach. 8. v. 8.

יְלִיד m. Natus, filius: genitus, infans. Gen. 17. v. 12. יְלִיד הַבַּיִת vernaculus. *Plur.* יְלִידֵי vernaculi. Gen. 17. v. 23. filii. 2. Sam. 21. v. 18.

יִלּוֹד m. Natus recens: genitus. Exod. 1. v. 22. 2. Sam. 12. v. 14. *Plur.* יִלּוֹדִים nati. 2. Sam. 5. v. 14. Jerem. 16. v. 3.

וָלָד m. Proles, filius, natus. Genes. 11. v. 30.

וָלָד m. Idem: *item* fœtus. 2. Sam. 6. v. 23.

יַלְדוּת f. Juventa, pueritia, adolescentia, infantia. Eccles. 11. v. 10. *Cum affixo* יַלְדוּתֶךָ pueritiæ tuæ. Psal. 110. v. 3.

לֵדָה f. Partus, nativitas: genitura. Jerem. 13. v. 21. 2. Reg. 19. v. 3. Isa. 37. v. 4.

מְיַלֶּדֶת f. Obstetrix. Gen. 35. v. 17. *Plur.* מְיַלְּדֹת obstetrices. Exod. 1. v. 17.

מוֹלֶדֶת f. Nativitas, ortus, progenies, generatio, cognatio, natale solum. *Cum affixo* מוֹלַדְתּוֹ nativitatis suæ. Gen. 11. v. 28. & c. 48. v. 6. *Plur.* מוֹלְדֹת nativitates. Ezech. 16. v. 3. *Cum affixo* מוֹלְדֹתַיִךְ nativitates tuæ.

תּוֹלְדוֹת f. *Plur.* Generationes, procreationes, progenies. Gen. 2. v. 4. & c. 6. v. 9. *sed cap. 37. v. 2. & alibi capitur pro* accidentibus, *& aliis rebus gestis*.

יָלַךְ Ire, ambulare, pergere, venire, proficisci, progredi, accedere, procedere, abire. Deut. 6. v. 7. 1. Reg. 11. v. 10. 1. Sam. 29. v. 7. 2. Sam. 19. v. 23. Num. 10. v. 29. *Hiphil* הוֹלִיךְ ire, abire facere, ducere, abducere, deducere, educere, afferre, deferre, perferre. Num. 16. v. 44. Isa. 42. v. 16. Jer. 2. v. 6. 2. Reg. 24. v. 15. Ezech. 32. v. 14.

ילל *Hiphil* הֵילִיל Ululare, exululare, ejulare. Jer. 47. v. 2. & c. 48. v. 31. Zach. 11. v. 12. Isa. 52. v. 5. *Anomalum* אֲיֵלִיל ejulabo. Jer. 48. v. 31. *pro* אֵילִיל *vel* אוֹלִיל. *Anomalum etiam* יְהֵילִילוּ ejulabunt. Isa. 52. v. 2. *cum* ה *litera characteristica Hiphil expressa, pro* יֵילִילוּ.

הֵילֵל m. Lucifer. Isa. 14. v. 11.

יְלֵל m. Ejulatus, ululatus: solitudo. Deut. 32. v. 10.

יְלָלָה f. Idem. Soph. 1. v. 10. *Constr.* יִלְלַת Zach. 11. v. 3. וִילְלַת Jer. 25. v. 36. *pro* וְיִלְלַת. *Cum affixo* יְלָלָתָהּ ululatus ejus. Isa. 15. v. 8.

אַלְלַי Væ, hei, heu. Job 10. v. 15. Mich. 7. v. 1.

ילף יַלֶּפֶת f. Scabies *saniosa*, *Ægyptiaca*, *durans & adhærens usque ad mortem*: *D. Hieronymo* impetigo. Levit. 21. v. 20. & c. 22. v. 22. *Nonnulli ita dictam scabiem a* לָפַת apprehendere, adhærere *volunt*, *quia hominem corripit*, *ei mordicus adhæret*, *totumque repente occupat*; *Rabbini vero a Verbo* לָפַף involvere *apud ipsos usitato*, *quod hominem involvendo ad mortem implicet*.

יֶלֶק m. *Species locustæ*. *D. Hieronymo* bruchus; gryllus *aliis*. Nahum 3. v. 15. Joel. 2. v. 25. *Alii* יֶלֶק *arbitrantur esse vermem pilosum*; *alii animal potius reptans*, *quam volans*, *semperque saliens*, *& quodcunque olus omnino devorans*; *alii locustam specie crabronem referentem*, *sed corpore minorem*, *alatam*, *arborum folia penitus rodentem*; *alii a* לָקַק lambere *nomen deductum volunt*, *quod aculeo quodam herbas*, *& fruges lambat*, *& consumat*.

ימם יָם m. Mare, fretum, pontus, pelagus, salum, æquor, lacus. Gen. 14. v. 3. Exod. 14. v. 21. occidens. Jos. 23. v. 4. *semel* meridies. Psal. 107. v. 3. יָם הַמֶּלַח mare salis, mare mortuum. Gen. 14. v. 3. יַם־סוּף mare rubrum, mare caricosum, mare Erythræum. Exod. 23. v. 31. *Transfertur etiam ad lacum*. Num. 34. v. 11. יָם גָּדוֹל Oceanus. Num. 33. v. 10. *Item mare fusum*, *sive vas amplum a Salomone templo dicatum*. 1. Reg. 7. v. 23. 2. Reg. 16. v. 17. & cap. 25. v. 16. hominum multitudo *instar maris fremens*. Isa. 17. Psal. 65. *Plur.* יַמִּים maria. Gen. 1. v. 10. & v. 22.

יֵמִים m. *Plur.* Muli. Gen. 36. v. 24. *Targum exponit* fortes, potentes, gigantes: *alii* maria, *sive* congregationem aquarum; *alii* aquas calidas.

Apud D. Hieronymum in lib. Hebraicarum Quæstionum hæc loco supra citato habentur. Multa & varia apud Hebræos de hoc capitulo disputantur. Apud Græcos quippe, & nostros super hoc silentium est. Alii putant יַמִּים maria appellata. Iisdem enim literis scribitur maria, quibus & nunc hic sermo descriptus est. Et volunt illum, *sc. Hanah*, dum pasceret asinos patris sui in deserto, aquarum congregationem reperisse: quæ juxta idioma linguæ Hebraicæ maria nuncupentur; quod sc. stagnum repererit, cujus rei inventio in eremo difficilis est. Nonnulli putant aquas calidas juxta Punicæ linguæ viciniam, quæ Hebrææ contermina est, hoc vocabulo signari. Sunt qui arbitrentur, onagros ab hoc admissos esse ad asinas, & ipsum per istiusmodi invenisse concubitum,

ut velocissimi ex his asini nascerentur, qui vocantur יֵמִים. Plerique putant, quod equarum greges ab asinis in deserto ipse fecerit primus ascendi, ut mulorum inde nova contra naturam animalia nascerentur. *Ita D. Hieronymus. Postrema opinio voci Hebraicæ est maxime accommodata. Etenim non* יָמִים, *sed* יַמִּים maria *significat*. Aquas *vero* calidas *quomodo verti possit, licet & ipse D. Hieronymus ita exposuerit, non video*.

ימן יָמִין f. Dexter, dextera, dexterum: dexterum latus, dextera manus. Levit. 8. v. 26. Exod. 29. v. 22. 1. Sam. 11. v. 2. Gen. 24. v. 49. *Item* auster, plaga mundi dextera, meridies. Psal. 89. v. 13. fortitudo; juramentum. Psal. 104. v. 8. מִיָּמִים dextrorsum. 1. Reg. 7. v. 39. *Constr.* יְמִין. 1. Sam. 20. v. 9. Psal. 144. v. 8. *Cum affixo* יְמִינוֹ dexteræ suæ. Prov. 27. v. 16. יְמִינְךָ dexteram tuam. Gen. 48. v. 28. מִימִינוֹ a dextera ejus. Deuter. 33. v. 2.

יְמָנִי m. Dexter. 2. Paral. 3. v. 16. 1. Reg. 7. v. 21. Ezech. 4. v. 6. *Fœm.* יְמָנִית dextera. Exod. 29. v. 20. Levit. 8. v. 29. 1. Reg. 6. v. 8.

תֵּימָן & תֵּימָא m. Auster, meridies. Job 39. v. 29. Isa. 21. v. 14. & c. 43. v. 6. ventus australis; africus; notus. Cant. 4. v. 16. Num. 2. v. 10. *Item Teman, urbs Idumææ*. Ezech. 25. v. 13. תֵּימָנָה ad meridiem. Deut. 3. v. 27.

הֵימִין *Hiphil* Dexteram petere, ad dexteram tendere, flectere, declinare. Gen. 13. v. 9. 1. Paral. 12. v. 2. 2. Sam. 14. v. 19. Ezech. 21. v. 16. *Anomalum* תַּאֲמִינוּ dexteram petetis. Isa. 30. v. 21. *cum* א *loco* י; *dicendum enim erat* תּוֹמִינוּ: *aut saltem* תֵּימִינוּ: *huc referendum* תַּאסִיפוּן Exod. 5. v. 7. *pro* תּוֹסִיפוּן.

ימר *Unde in Hithpahel* תִּתְיַמָּרוּ jactabitis vos. Isa. 16. v. 6. *sed potest derivari ab* אָמַר.

ינה Oppressit vi, *vel* fraude, fraudem fecit, defraudavit, damnum dedit, aliorum substantiam cepit, rapuit, populatus est, vim intulit, oppressit, circumvenit. Soph. 3. v. 1. Jer. 46. v. 16. Psal. 74. v. 8. *Hiphil* הוֹנָה idem: *item* contristare, affligere; exprobrare, sollicitare. Ezech. 18. v. 12. & cap. 22. v. 7. Isa. 49. v. 26.

יוֹנָה f. Columba, *sic dicta, quia prædæ obnoxia*. Levit. 12. v. 8. Hos. 7. v. 11. *Constr.* יוֹנַת Psal. 56. v. 1. 1. Sam. 21. v. 20. *Cum affixo* יוֹנָתִי columba mea. Cant. 2. v. 14. *Plur. masc.* יוֹנִים columbæ. Cant. 1. v. 5. *Constr.* יוֹנֵי Ezech. 7. v. 16.

Quinque erant species animalium, quæ Deo sacrificabantur ab Israelitis, sc. tres ex quadrupedibus, הַבָּקָר, כְּבָשִׂים, עִזִּים, *& duo ex avibus, hoc est* תּוֹרִים, & בְּנֵי יוֹנָה, *nimirum* boves, oves, capræ, turtures, columbæ. *Hæc tamen animalia non omnia sine discrimine offerebantur. Etenim* פַּר juvencus *offerebatur infra triennium*, & עֵגֶל vitulus

infra

infra primum ætatis annum : ex ovibus כֶּבֶשׂ agnus *infra primum ætatis annum ab octavo nativitatis die* ; אַיִל aries *intra primum , & ſecundum ætatis annum* , שְׂעִיר עִזִּים hircus caprarum *ſupra annum ætatis primum , infra ſecundum* ; תּוֹרִים turtures *debebant eſſe edules ; & ex columbis tantummodo pulli poterant offerri . Rurſus juxta ſacrificiorum ſpecies animalia offerebantur . Aves enim in ſacrificiis ſalutaribus prohibebantur ; ex quadrupedibus mares juxta, ac fœminæ admittebantur ; in ſacrificio pro delicto locum habebant ſoli agni mares , & in ſacrificio piaculari mares æque ac fœminæ ; in holocauſtis ex quadrupedibus mares ; ex turturibus , & pullis columbarum tam mares , quam fœminæ . Porro ſi animalia vitio aliquo laboraſſent , omnino ſacrificiis inepta erant . Judæi autem quinquaginta vitia enumerant , quæ tum pecudes , tum homines contaminabant .*

ינח *Hiphil* הֵנִּיחַ Statuere , collocare , ponere , deponere , imponere , reponere , relinquere , ſinere , dimittere , omittere , permittere . Exod. 32. v. 10. Num. 19. v. 9. Jud. 3. v. 1. Pſal. 105. v. 14. 1. Reg. 8. v. 9. Eccleſ. 5. v. 11. Levit. 16. v. 23. *Hophal* הֻנַּח dimitti , locari . Zach. 5. v. 11. & הוּנַח requiem dari . Thren. 5. v. 5.

מֻנָּח m. Relictum , dimiſſum , dimiſſio ; area , locus liber , & vacuus : interſtitium . Ezech. 41. v. 9. & 11. *Prior locus D. Hieronymo* domus interior ; *alter* ad orationem .

נַחַת f. Depoſitio , depoſitum : requies , remiſſio , refocillatio , recreatio : poſitio , dimiſſio . Job 36. v. 16.

ינק Sugere : lac ſugere . Gen. 21. v. 7. Deut. 32. v. 25. Iſa. 60. v. 16. Cant. 8. v. 1. Job 3. v. 12. *Hiphil* הֵינִיק lactare . Gen. 21. v. 7. *Anomalum* הֵינִקֵהוּ lacta eum . Exod. 2. v. 9. *ſecunda perſona fœminina Imperativi pro* הֵינִיקִיהוּ .

מֵינֶקֶת f. Nutrix . Gen. 35. v. 8. *Cum affixo* וְאֶת־מֵינִקְתּוֹ & nutricem ejus . 2. Reg. 11. v. 2. *Plur.* גְּמַלִּים מֵינִיקוֹת camelos fœminas lactantes , Gen. 32. v. 15.

יוֹנֶקֶת f. Surculus , planta , ramus tener , *quia ſuccum arboris exſugit . Cum affixo* יוֹנַקְתּוֹ ramum ejus . Job 15. v. 30. *Plur. cum affixo* יוֹנְקוֹתָיו plantæ teneræ ejus , ſurculi ejus . Hoſ. 14. v. 7.

יְנִיקוֹת f. *Plur.* Idem . *Cum affixo* יְנִיקוֹתָיו ramorum ejus . Ezech. 17. v. 4.

יסד Fundare . Prov. 3. v. 19. Pſal. 104. v. 5. 2. Paral. 31. v. 7. Iſa. 23. v. 13. & c. 51. v. 16. *Niphal* נוֹסַד fundari : conſultare , conſiliari . Pſal. 2. v. 2. & 31. v. 14. Exod. 9. v. 18. *Pihel* יִסַּד fundare , conſtituere . Eſth. 1. v. 8. Iſa. 14. v. 32. Ezech. 1. v. 8. Pſal. 8. v. 3. *Puhal* יֻסַּד fundari . Eſdr. 3. v. 6. 1. Reg. 6. v. 37. *Hiphil* הוּסִיד Iſa. 28. v. 16.

יִסֵּד m. Fundator . Iſa. 28. v. 16.

יְסוֹד m. Fundamentum , fundatio , fulcrum , elementum , initium . Exod. 29. v. 12. Eſdræ 3. v. 8. Pſal. 87. v. 2. *Cum affixo* יְסוֹדוֹ fundamentum ejus . Ezech. 13. v. 14. יְסוֹדָם fun-

fundamentum eorum. Job 4. v. 19. *Plur.* יְסֹדִים fundamenta. *Cum affixo* וִיסֹדֶיהָ & fundamenta ejus. Mich. 1. v. 6. *& fœm.* יְסֹדוֹת *cum affixo* יְסֹדוֹתֶיהָ fundamenta ejus. Ezech. 30 v. 4. Thren. 4. v. 11.

יְסוּד m. Idem. Esdræ 7. v. 9. *Fœm. cum affixo* יְסוּדָתוֹ Psal. 87. v. 1.

מַסָּד m. Idem. 1. Reg. 7. v. 9.

מוּסָד m. Idem. *Constr.* מוּסָד Isa. 28. v. 16.

מוּסָדָה f. Idem. Isa. 30. v. 32. *Plur. constr.* מוֹסְדוֹת fundamenta. Ezech. 41. v. 8.

מוֹסָדוֹת f. *Plur.* Fundamenta. Jer. 51. v. 26. *Constr.* מוֹסְדוֹת Psal. 18. v. 16. Isa. 40. v. 21. *masc. constr.* מוֹסְדֵי Deut. 32. v. 22.

הוּסַד m. Dispositio *ædificii, &* mensura *jam animo concepta.* Esdræ 3. v. 10. *Sic dicitur a consulendo, quia Salomon in ædificando Templo totius ædificii exemplar a Davide relictum consulebat, ut illo tanquam fundamento tota Templi structura niteretur, atque adeo Templi fundamenta juxta illud recte ponerentur.*

יָסַךְ Ungere. *Futur.* יִיסָךְ Exod. 30. v. 32.

יָסַף Addere, adjicere, adjungere, augere: pergere. Gen. 38. v. 26. Levit. 22. v. 14. Num. 32. v. 15. Deut. 5. v. 22. indulgere. Isa. 26. v. 15. *Participium in ChireK* יוֹסִיף. Isa. 29. v. 14. & c. 38. v. 5. *Niphal* נוֹסַף addi. Exod. 1. v. 10. Num. 36. v. 4. Prov. 11. v. 14. *Hiphil* הוֹסִיף addere, apponere: subjungere. 2. Reg. 24. v. 7. 1. Reg. 10. v. 7. Deut. 18. v. 16. Levit. 19. v. 25. *Anomalum* תֹּסֵף addes. Prov. 30. v. 6. *contractum est ad formam Quiescentium* ה *pro* תֹּסֵף.

יָסַר Corripere, coercere, castigare, corrigere, erudire, in officio continere: *apud Græcos* παιδεύειν. Prov. 9. v. 7. Psal. 94. v. 10. 1. Paral. 15. v. 22. Isa. 8. v. 11. Hos. 10. v. 10. *Niphal Imperat.* הִוָּסְרוּ erudimini. Psal. 2. v. 10. הִוָּסְרִי erudire. Jer. 6. v. 8. וָאִוָּסֵר & castigatus sum. c. 31. v. 18. *Anomalum Futurum* וְיִסְּרֵנִי & erudiet me. Isa. 8. v. 11. *cum Daghes euphoniæ caussa: unde quidam perperam Præteritum Pihel esse arbitrantur. Præterito enim convenit affixum* נִי *; Futuro autem* נִי. *Pihel* יִסֵּר increpare, arguere, coarguere. 1. Reg. 12. v. 11. Deut. 8. v. 5. erudire. Hos. 7. v. 15. *Anomalum* יִסֹּר castigare. Psal. 118. v. 18. *cum Cholem præter morem, pro* יִסֵּר. *Anomalum* נִוַּסְּרוּ erudientur. Ezech. 23. v. 48. *Præteritum Hithpahel assumpta litera* נ *ex Niphal pro* ה, *& elisa characteristica litera* ת, *pro* הִתְוַסְּרוּ; *Hithpahel enim Præteritum est* הִתְיַסֵּר. *Hiphil Futurum* אַיְסִירֵם castigabo eos; *D. Hieronymus* cædam eos. Hos. 7. v. 12.

יִסּוּרִים m. *Plur.* Castigationes. Jer. 17. v. 13.

יִסּוֹר m. Eruditio. Job 38. v. 35.

מוּסָר m. Correctio, castigatio, disciplina, passio, eruditio. Jer. 2. v. 30. Prov. 1. v. 7. & c. 8. v. 10. *Constr.* מוּסַר Prov. 3. v. 11. *metaphorice* balteus, ligamen, vinculum. Job 12. v. 18. *Cum affixo* מוּסָרִי eruditionem meam. Prov. 8. v. 10.

מוֹסָר m. Idem. Job 33. v. 16.

מוֹסֵר m. Vinculum. *Plur. constr.* מוֹסְרֵי vincula. Isa. 52. v. 2. *Cum affixo* לְמוֹסֵרָי *cum Tzere sub* ס vincula mea. Psal. 116. v. 16. מוֹסְרֵיכֶם vincula vestra *cum Sceva*. Isa. 28. v. 22. *Fœm.* מוֹסֵרוֹת vincula. Jerem. 5. v. 5. *Constr.* מוֹסְרוֹת Job 39. v. 8. *Cum affixo* וּמוֹסְרֹתַיִךְ & vincula tua. Nah. 1. v. 13. וּמוֹסְרוֹתֵיהֶם & vincula eorum. Psal. 107. v. 14.

יָעַד Condicere, indicere, constituere tempus, contestari, convenire *ad tempus statutum*. Jer. 47. v. 7. desponsare. Exod. 21. v. 8. despondere. c. 21. v. 9. approbare. Mich. 6. v. 9. *Niphal* נוֹעַד convenire, congregari, coire, consentire, conspirare. Psal. 48. v. 5. Jerem. 49. v. 19. & c. 50. v. 43. Amos 3. v. 3. Num. 10. v. 4. & c. 14. v. 35. Job 2. v. 11. Neh. 6. v. 10. præcipere. Exod. 25. v. 22. & c. 29. v. 43. *Hiphil* הוֹעִיד constituere, indicere, convocare. Job 9. v. 19. Jer. 50. v. 44. sustinere. c. 49. v. 19. *Hophal* הוּעַד constitui, componi. Jer. 24. v. 1. Ezech. 21. v. 16. contestari. Exod. 21. v. 29.

עֵדָה f. Congregatio, conventus, collegium, consessus, concio, caterva, secta, cœtus, synagoga, ecclesia. Num. 31. v. 26. Jos. 24. v. 27. *Constr.* עֲדַת Jer. 6. v. 18. Psal. 1. v. 5. עֲדַת דְּבֹרִים examen apum: *sic appellatur, quia altera alteri adhæret, simulque conveniunt, & congregantur*. Jud. 14. v. 8. *Cum affixo* וַעֲדָתוֹ & congregatio ejus. Jer. 30. v. 20. עֲדָתִי congregationem meam: *alii significare volunt nervorum, & membrorum compagem, quæ corpus robustum, & validum reddit*. Job. 16. v. 7.

מוֹעֵד m. Constitutio, conventio, tempus statutum, constitutum, *aut* condictum: conventus solennis, dies festus, cœtus, comitium, solennitas, festivitas, festum solenne, locus certus: symbolum, tessera. Exod. 9. v. 5. 2. Sam. 24. v. 15. 2. Paral. 30. v. 22. Thren. 2. v. 6. concilium, congregatio, synodus, ecclesia, respublica. Num. 16. v. 2. Isa. 14. v. 13. locus certus, *in quem tempore statuto convenitur*: sanctuarium, solennitas. Thren. 1. v. 4. sepulchrum: *quia illuc congregatur omnis vivens*. Job 30. v. 23. sacrificium. 2. Paral. 20. v. 22. *Cum affixo* בְּמוֹעֲדוֹ in tempore suo. Hos. 2. v. 9. מוֹעֲדוֹ sanctuarium suum; *D. Hieronymus* tabernaculum suum. Thren. 2. v. 6. מוֹעֲדֵנוּ sanctuarii nostri, *vel* solennitatis nostræ. Isa. 33. v. 20. *Plur.* מוֹעֲדִים tempora stata, solennitates, sanctuaria. Gen. 1. v. 14. Num. 16. v. 2. Ezech. 46. v. 9. *Constr.* מוֹעֲדֵי Levit. 2. v. 2. Psal. 74. v. 8. *Cum affixo* מוֹעֲדֶיהָ tempora sua. Jer. 8. v. 7. וּמוֹעֲדֵיכֶם & solennitates vestras. Isa. 1. v. 14. מוֹעֲדַי solennitates meæ. Lev. 23. v. 2. *forma fœm.* מוֹעֲדוֹת solennitates. 2. Paral. 8. v. 13.

הַמּוֹעָדָה f. Conventus, congregatio, constitutio. Jos. 20. v. 9. *ubi* civitates הַמּוֹעָדָה congregationis, *sc. ad quas convenirent, qui quempiam per errorem occiderent.*

עֵדָה f. Congregatio, cœtus. Num. 16. v. 2. *Constr.* עֲדַת Jud. 14. v. 8.

יָעָה Ejicere, removere, *proprie pala, vel furcillis*; everrere, scopare, repurgare, abradere. *D. Hieronymus* subvertere. Isa. 28. v. 17.

יָעִים m. *Plur.* Palæ, batilli, scopæ, *quibus sordes removentur*; forcipes, tridentes, trullæ, scutra, creagræ *D. Hieronymo*. Exod. 38. v. 3. 1. Reg. 7. v. 40. 2. Reg. 25. v. 14. *instrumenta, quibus asportatur cinis.* Exod. 38. v. 8. *Cum affixo* וְיָעָיו & forcipes ejus. Exod. 27. v. 3.

יָעַז *Hinc Participium Niphal* נוֹעָז Fortis, durus, obfirmatus, robustus, robore præditus. Isa. 33. v. 19. *aliis* barbarus: *D. Hieronymo* imprudens, *vel secundum alios codices* impudens.

יָעַט Amicire, induere, vestire, operire: *D. Hieronymo* circumdare. Isa. 61. v. 10.

יָעַל *Hiphil* הוֹעִיל Prodesse, proficere, utile esse: utilitatem, emolumentum afferre. Prov. 11. v. 4. Habac. 2. v. 18. Jer. 16. v. 19. Isa. 44. v. 10. recipere utilitatem. Job 30. v. 13. & c. 35. v. 4. *Part.* מוֹעִיל utilis.

יַעֲלָה f. Rupicapra, caprea, capra sylvestris, hirca sylvestris, ibex: *D. Hieronymo* hinnulus. *Constr.* יַעֲלַת Prov 5. v. 19.

יְעֵלִים m. *Plur.* Rupicapræ, ibices. 1. Sam. 24. v. 3. *Constr.* יַעֲלֵי Job 39. v. 4. *Ibex est species capreæ sylvestris majoris hirco cornua gerentis oblonga, quibus cadens e rupibus corpus protegit. Plinius lib. 8. Hist. natur. asserit esse colore ut plurimum rufo, & admirabili pernicitate rupes, & loca salebrosa transire.*

בְּלִיַּעַל m. Nequam, nullius utilitatis. *Vide* עלל.

יַעַן Propter, propterea, eo quod, quandoquidem, quia, utpote, uti. Gen. v. 16. Ezech. 3. v. 11. Isa. 61. v. 1. Hag. 1. v. 9. *Interdum ad auxesim geminatur* יַעַן וּבְיַעַן Levit. 26. v. 43.

יַעֲנָה & יְעֵנָה f. Ulula; struthio, struthio camelus: *Septuaginta* בְּנוֹת יַעֲנָה syrenas *vertunt*. Isa. 13. v. 21. *Plur. ex altera forma* יְעֵנִים struthiones. Thren. 4. v. 3.

יָעַף Lassum, fatigatum, defessum esse: delassare, fatigare. Jerem. 51. v. 58. Isa. 40. v. 28.

יָעֵף m. Fessus, lassus, defessus: sitibundus. Isa. 40. v. 29. *Plur.* יְעֵפִים lassi. Jud. 8. v. 15.

יְעָף m. Lassitudo, defatigatio. Dan. 9. v. 21.

תּוֹעָפוֹת f. *Plur.* Vires, fortitudines. Job 22. v. 25. *Constr.* תּוֹעֲפוֹת Psal. 105. v. 4. Num. 23. v. 22.

יָעַץ Consilium inire, consilium capere, consilium dare, consulere, consultare, decernere, deliberare. Isa. 7. v. 5. & c. 23. v. 8. & c. 32. v. 7. Psal. 16. v. 7. 2. Sam. 17. v. 6. *Anomalum* עֻצוּ consilium inite. Isa. 8. v. 11. *Est Imperat. cum Kibbutz loco Sceva. Niphal* נוֹעַץ consiliari, consilium inire, consultare. Isa. 40. v. 14. Psal. 71. v. 10. *Hithpahel Futurum* וַיִּתְיָעֲצוּ & consultant. Psal. 83. v. 4.

יוֹעֵץ m. Consulens, consultor, consiliarius, a consiliis. Isa. 9. v. 6. & c. 19. v. 17. *Cum affixo* יוֹעֲצֵךְ consiliarius tuus. Mich. 4. v. 9. *Fœm. cum affixo* יוֹעַצְתּוֹ consiliaria ejus. 2. Paral. 22. v. 3. *Plur.* יוֹעֲצִים consiliarii. Ezech. 11. v. 2. *Constr.* יוֹעֲצֵי Prov. 12. v. 20. *Cum affixo* וְיוֹעֲצַיִךְ & consiliarii tui. Isa. 1. v. 26.

עֵצָה f. Consilium, propositum, institutum. Prov. 8. v. 14. Jer. 18. v. 18. בְּעֵצָה consulto. *Constr.* עֲצַת Prov. 19. v. 21. 1. Reg. 12. v. 8. *Cum affixo* לַעֲצָתִי consilio meo. Prov. 1. v. 30. עֲצָתָם consilium eorum. Jerem. 18. v. 23. *Plur.* עֵצוֹת consilia. Deut. 32. v. 28. *Cum aff.* עֲצָתָיִךְ consiliorum tuorum. Isa. 47. v. 13. *Juxta formam masc. cum unico signo Pluralis.*

מוֹעֵצוֹת f. *Plur.* Consilia, consultationes, deliberationes. Prov. 22. v. 20. *Cum affixo* בְּמוֹעֲצוֹתֵיהֶם in consiliis eorum. Psal. 81. v. 13.

יַעַר m. Sylva, lucus, nemus, saltus: *item* favus, mel sylvestre. 1. Sam. 22. v. 5. Psal. 80. v. 14 *Cum affixo* יַעְרִי favum meum. Cant. 5. v. 1. יַעְרָהּ sylvam ejus. Jerem. 46. v. 23. *Plur.* יְעָרִים sylvæ. Ezech. 39. v. 10. *Fœm. sing. constr.* יַעֲרַת favus. 1. Sam. 14. v. 27. *Plur.* יְעָרוֹת sylvæ. Psal. 29. v. 9.

יָפָה Pulchrum, elegantem, venustum esse. Cant. 4. v. 10. & c. 7. v. 6. Ezech. 16. v. 13. *Anomalum* וַיִּיף & pulchra erat. Ezech. 31. v. 7. *contractum est, pro* וַיִּיְפְּ *ad formam* יֵשֵׁב. *Pihel* יִפָּה pulchrum, formosum reddere: decorare; excolere. Jer. 10. v. 4. *Puhal Præteritum ex geminatis duabus literis* יָפְיָפִיתָ pulchrior effectus es. Psal. 45. v. 3. *cum Kametzchatuph loco Kibbutz. Hithpahel Futurum* תִּתְיַפִּי reddes te pulchram. Jer. 4. v. 30. *D. Hieronymo* componeris.

יָפֶה m. Pulcher, formosus, elegans, venustus, decorus, speciosus. Cant. 1. v. 16. *Constr.* יְפֵה Gen. 39. v. 6. *Fœm.* יָפָה Cant. 1. v. 15. *Constr.* יְפַת Gen. 29. v. 17. יְפַת־תֹּאַר pulchra forma. Gen. 29. v. 17. *Plur.* יָפוֹת pulchræ. Job 42. v. 15. Amos 8. v. 13. *Constr.* יְפוֹת Gen. 41. v. 2.

יְפֵה־פִיָּה f. Pulcherrima, speciosissima. Jer. 46. v. 19.

יֳפִי m. Pulchritudo, decor, venustas, elegantia, species. Ezech. 28. v. 7. *Cum affixo* יָפְיוֹ pulchritudo ejus. Zach. 9. v. 17. יָפְיָהּ pulchritudinem ejus. Prov. 6. v. 25.

יפח *Hithpahel* הִתְיַפֵּחַ Anhelare, lamentari, ſuſpirare, efflare: loqui, meditari, muſſitare. Jer. 4. v. 31. *convenit cum* פּוּחַ.

יָפֵחַ m. Spirans, efflans: loquens, locutor, muſſitans. Habac. 2. v. 3. *Conſtr.* יְפֵחַ Pſal. 27. v. 12.

יפע *Hiphil* הוֹפִיעַ Splendere, reſplendere, illucere, clareſcere; apparere, oſtendere, manifeſtare ſe. Deut. 32. v. 2. illuſtrari. Job 3. v. 4. adjuvare. Job 10. v. 3. *juxta quoſdam* obſcurari, tenebreſcere. Job 10. v. 22.

יִפְעָה f. Fulgor, claritas, decor, ſplendor, illuſtratio. *Cum aſſixo* יִפְעָתֶךָ ſplendorem tuum; *D. Hieronymus* decorem tuum. Ezech. 28. v. 7. עַל יִפְעָתֶךָ in decore tuo. v. 17.

יפת מוֹפֵת m. Signum, prodigium, miraculum, monſtrum, portentum, oſtentum. Exod. 7. v. 9. Deut. 13. v. 1. 1. Reg. 13. v. 3. *Cum aſſixo* מוֹפֶתְכֶם portentum veſtrum. Ezech. 12. v. 11. *Plur.* מוֹפְתִים prodigia. Jer. 32. v. 20. Joel. 2. v. 30. *Cum aſſixo* מֹפְתָיו portenta ſua. Pſal. 78. v. 43. מוֹפְתַי portenta mea. Exod. 7. v. 3. *Juxta R. David diſcrimen intercedit inter* אוֹת ſignum, & מוֹפֵת portentum. *Nam* מופת *eſt ſignum futurum reſpiciens, ideo datum, ut quis ſibi perſuadeat, rem eventuram, cujus ſignum datum eſt;* אות *autem eſt ſignum tantummodo rei præſentis. Itaque Latine* מופת portentum *recte expoſueris, quia aliquid futurum portendit.*

יָצָא Exire, emergere, evitare, prodire, procedere, diſcedere, digredi, progredi, egredi. Gen. 10. v. 11. & c. 19. v. 23. *abjecto* א יָצָתִי egreſſus ſum. Job 1. v. 21. *Anomalum* שֶׁיֹּצָא qui procedit. Eccleſ. 10. v. 5. *ad formam Quieſcentium tertia* ה, *pro* שֶׁיֹּצְאָה. *Participium fœm. in* ת יֹצֵאת Jud. 11. v. 34. abortiens. Pſal. 144. v. 14. & הַיּוֹצֵת quæ egreditur. Deut. 28. v. 57. *cum defectu* א, *quod contractum pro* יוֹצֵאת. *Infinitivus* יְצָא 2. Sam. 18. v. 2. & *contracte* צֵאת Gen. 24. v. 11. *pro* צֵאת. *Pahul plur.* הַמּוּצָאִים qui educuntur. Ezech. 14. v. 22. *Fœm. ſing.* מוּצֵאת educta. Gen. 38. v. 25. *Plur.* מוּצָאוֹת educuntur. Jerem. 38. v. 22. *Hiphil* הוֹצִיא educere, extrahere, exponere, edere, ſecludere, producere, proferre, efferre, expedire, eximere, elicere, excipere, excudere, egerere, progerere, expromere, promere, publicare, depromere. Gen. 8. v. 17. Deut. 22. v. 19. Exod. 8. v. 18. הוֹצִיא מֵעַיִם exenterare. *Hophal Præteritum* הוּצָאָה educta eſt. Ezech. 38. v. 8.

צֵא m. Sordes, excrementum. Iſa. 30. v. 22. *aliis* apage; *D. Hieronymo* egredere.

צֵאָה f. Excrementum, egeſtio, merda, ſtercus, ſordes, ſqualor, exitus. *Conſtr.* צֵאַת Ezech. 4. v. 12. *Cum aſſixo* אֶת־צֵאָתֶךָ excrementum tuum. Deut. 23. v. 13.

צֹאָה f. Idem. Iſa. 28. v. 8. *Conſtr.* צֹאַת Iſa. 4. v. 4. *Cum aſſixo* וּמִצֹּאָתוֹ & a ſtercore ſuo. Prov. 30. v. 12.

צֹאִים

צֹאִים m. *Plur.* Sordidi excremento, sordibus infecti: vestes sordidæ. Zach. 3. v. 3. & 4.

צֶאֱצָא m. Exitus, egressus; germen, filius, soboles, progenies. Isa. 22. v. 24. *Plur.* צֶאֱצָאִים filii, prognati; res prognatæ, propagines, germina. Isa. 42. v. 5. Job 31. v. 8. *aliis* proventus. *Constr.* צֶאֱצָאֵי stirps *D. Hieronymo*. Isa. 48. v. 19. *Cum affixo* וְצֶאֱצָאֶיךָ & progenies tua. Job 5. v. 25. וְצֶאֱצָאָיו & filii ejus; *D. Hieronymo* & nepotes ejus. Job 27. v. 14. וְצֶאֱצָאַי & progenies mea. Job 31. v. 8.

מוֹצָא m. Exitus, exortus, processus, progressus, egressus. Psal. 75. v. 7. Dan. 9. v. 25. productio. Job 38. v. 27. prolatum, pronuntiatum, sermo. Deut. 8. v. 3. & c. 23. v. 24. Psal. 89. v. 35. *Cum affixo* מוֹצָאוֹ egressus ejus. Psal. 19. v. 7. Hos. 6. v. 3. *Plur.* מוֹצָאִים exitus. *Constr.* מוֹצָאֵי Psal. 107. v. 35.

מִיצִיאִים m. *Plur.* Nati, prognati. *Constr.* מִיצִיאֵו 2. Paral. 32. v. 21. *scribitur cum* ו *in fine, sed legendum per* י. *Masora Jod in Vau protractum pristinæ formæ restituit.*

מוֹצָאוֹת f. *Plur.* Exitus, exortus, egressiones. *Cum affixo* וּמוֹצָאֹתָיו & egressus ejus. Mich. 5. v. 2. *Item* מוֹצָאוֹת latrinæ, excrementorum receptacula. *Non est in ipso textu, sed pro* מַחֲרָאוֹת *a Masorethis substituitur.* 2. Reg. 10. v. 27.

תּוֹצָאוֹת f. *Plur.* Exitus, egressiones. Psal. 68. v. 21. *Constr.* תּוֹצְאוֹת Prov. 4. v. 23. *Cum affixo* תּוֹצְאֹתָיו exitus ejus. Jos. 17. v. 18. תּוֹצְאוֹתָם exitus eorum. 1. Paral. 5. v. 16.

יצב

Hiphil הִצִּיב Statuere, constituere, collocare, erigere. 1. Reg. 16. v. 34. 1. Sam. 15. v. 12. *Hophal* הֻצַּב poni, constitui. Gen. 28. v. 12. Nahum 2. v. 7. *Niphal* נִצַּב sisti, collocari, constitui: stare, astare, consistere, assistere. Gen. 24. v. 13. Exod. 7. v. 15. Ruth 2. v. 5. *Hithpahel* הִתְיַצֵּב sistere, statuere se, assistere, consistere. Num. 11. v. 16. *Anomalum* וַתֵּתַצַּב & stetit. Exod. 2. v. 4. *prima litera radicali Jod præter morem abjecta sine ulla compensatione, &* ת *Futuri characteristica cum Tzere, pro* וַתִּתְיַצֵּב.

נְצִב m. Imperator, præpositus, præfectus. 1. Reg. 22. v. 48. capulus: manubrium. Jud. 3. v. 22. *Plur.* נִצָּבִים præfecti, sitarchi, præfecti annonæ. 1. Reg. 4. v. 7. curatores. 1. Reg. 5. v. 16.

מַצָּב m. Statio, stativa, castra, propugnaculum, agger: turris lignea, *quæ statuitur contra urbem ad eam capiendam.* Isa. 29. v. 3. *D. Hieronymo* agger.

מַצָּב & מֻצָּב m. Status, statio, situs: ferens clypeum, qui præcedit exercitum, antesignanus. Jos. 4. v. 3. acies stationaria, militum præsidium, statio militum. 1. Sam. 14. v. 1. *Cum affixo* מִמַּצָּבְךָ de statione tua. Isa. 22. v. 19.

מַצָּבָה f. Statio militum, milites stationarii. 1. Sam. 14. v. 12.

מַצֵּבָה f. Statua, titulus. Gen. 28. v. 28. Levit. 26. v. 1. *Constr.* מַצְּבַת 2. Reg. 10. v. 27.

& מַצֶּבֶת Gen. 35. v. 20. 2. Sam. 18. v. 18. statumen; plantatio. Isa. 6. v. 13. *Plur.* מַצֵּבוֹת statuæ. 2. Reg. 17. v. 10. *Constr.* מַצְּבוֹת statuæ. 2. Reg. 10. v. 26. *Cum affixo* וּמַצֵּבֹתֶיךָ & statuas tuas. Mich. 5. v. 13. מַצְּבֹתֵיהֶם statuas eorum. Exod. 23. v. 24.

יצג *Hiphil* הִצִּיג Statuere, constituere, sistere, ponere, collocare. Job 17. v. 6. Jer. 51. v. 13. *Puhal Futurum* יֻצַּג statuetur. Exod. 10. v. 24.

יצע *Hiphil* הִצִּיעַ Sternere, substernere, stratum ponere, extendere inferne. Isa. 58. v. 5. jacere. Psal. 139. v. 8. *Hophal Futurum* יֻצַּע sterni. Isa. 14. v. 11. Esth. 4. v. 3.

יָצוּעַ m. Stratum, grabatus, lectus. *Cum affixo* יְצוּעִי stratum meum. Gen. 49. v. 4. *Plur.* יְצוּעִים *Constr.* יְצוּעֵי lecti. 1. Paral. 5. v. 1. *Cum affixo* יְצוּעַי lectos meos. Psal. 63. v. 7.

יָצִיעַ m. Substructio, solum, stratum: ambulacrum, tabulatum, deambulatorium *factum in media domo instar cœnaculi, vel cubiculi.* 1. Reg. 6. v. 5. & 6. *D. Hieronymo tabulatum.*

מַצָּע m. Stratum, stragulum, stroma. Isa. 28. v. 20.

יָצַק Fundere, diffundere, effundere, infundere, perfundere, profundere: liquefacere, effundi, effluere: firmari, durescere; consistere, collocari, situm esse, compingi. Levit. 2. v. 1. & c. 8. v. 15. Isa. 26. v. 6. & c. 44. v. 3. Job 29. v. 6. *Hiphil* הִצִּיק, & הוֹצִיק infundere, constituere. 2. Reg. 4. v. 5. 2. Sam. 15. v. 24. *Hophal* הוּצַק fundi, diffundi. Psal. 45. v. 3. 1. Reg. 7. v. 22. Job 22. v. 16.

יָצוּק m. Fusum, firmum, validum, solidum. Job 14. v. 14. *Plur.* יְצוּקִים 2. Paral. 4. v. 3. *Fœm.* יְצוּקָה fusio, fusura. *Cum affixo* בְּיִצְקָתוֹ in fusione ejus. 1. Reg. 7. v. 24. *Plur.* יְצֻקוֹת 1. Reg. 7. v. 30.

מוּצָק & מֻצָק m. Fortis, robustus, stabilis, durus: medium centri terræ, *quod est firmum, ut duret eius stabilitas.* Job 11. v. 15. & c. 38. v. 38. *Constr.* מֻצַק fusum, fusile: fusio. 1. Reg. 7. v. 16.

מוּצֶקֶת *vel* מֻצֶּקֶת f. Fusura, fusio, fusorium, infusorium. *Cum affixo* בְּמֻצַקְתּוֹ in fusione illius. 2. Paral. 4. v. 3.

מוּצָקוֹת f. *Plur.* Infusoria, infundibula, *instrumenta, quibus in vasa liquores infundimus.* Zach. 4. v. 2.

יָצַר Fingere, effingere, plasmare, formare, facere ex luto: cogitare, operari, facere: creare. Gen. 2. v. 7. Isa. 43. v. 7. arctari, angi. Gen. 32. v. 7. Jud. 2. v. 15. Job 18. v. 7. Prov. 4. v. 11. *Part.* יוֹצֵר conditor, figulus. Isa. 41. v. 25. *Niphal* נוֹצַר formari. Isa. 43. v. 10. *Puhal* יֻצַּר formari. Psal. 139. v. 16. *Hophal* הוּצַר formari, fingi. Isa. 54. v. 17.

יוֹצֵר

יוֹצֵר m. Formans, fingens: fictor, formator, plasmator, artifex, figulus, statuarius, thesaurarius. Zach. 11. v. 13. Isa. 41. v. 25. *Cum affixo* וְיֹצֶרְךָ & formans te. Isa. 43. v. 1. יֹצְרֵנוּ plasmator noster. c. 64. v. 8. *Plur.* יוֹצְרִים figuli. 1. Paral. 4. v. 23. *Constr.* יוֹצְרֵי artifices. Isa. 44. v. 9.

יֵצֶר m. Figmentum, formatio, cogitatio, desiderium, concupiscentia. Gen. 8. v. 21. imaginatio. 1. Paral. 29. v. 18. *Cum affixo* אֶת־יִצְרוֹ cogitationem ejus. Deut. 31. v. 21. יִצְרֵנוּ figmentum nostrum. Psal. 103. v. 14.

יְצֻרִים m. *Plur.* Membra. *Cum affixo* וִיצֻרַי & membra mea. Job 17. v. 18.

צוּרָה f. Forma. *Vide in* צוּר.

יָצַת Succendi, exuri, flagrare, conflagrare, ardere. Isa. 9. v. 18. & c. 33. v. 12. Jer. 49. v. 2. *aliis* comburere, succendere, desolare. *Niphal* נִצַּת accendi. Jer. 46. v. 19. desolari. Jer. 9. v. 10. *Hiphil* הִצִּית accendere, incendere, comburere, succendere. Jer. 11. v. 16. Ezech. 20. v. 47. Isa. 27. v. 4. Thren. 4. v. 11.

יֶקֶב m. Torcular, prælum, lacus torcularis. Hos. 9. v. 2. Isa. 5. v. 2. *Cum affixo* וּמִיִּקְבֶךָ & de torculari tuo. Deut. 15. v. 14. *Plur.* יְקָבִים torcularia. Job 24 v. 11. *Constr.* יִקְבֵי Zach. 14. v. 10. *Cum affixo* יְקָבֶיךָ torcularia tua. Prov. 3. v. 10.

יָקַד Urere, comburere: ardere, exardere. Deut. 32. v. 22. Isa. 10. v. 16. & c. 65. v. 5. *Hophal* הוּקַד succendi. Levit. 6. v. 9. & 12.

יְקַד m. Ardor, incendium, inflammatio, ustio, exustio, combustio. Isa. 10. v. 16.

יְקוֹד m. Focus, *locus, ubi accenditur ignis*: cremium. Isa. 30. v. 14. Psal. 102. v. 4.

מוֹקֵד m. Idem. Psal. 102. v. 4. *Plur. constr.* מוֹקְדֵי עוֹלָם foci æternitatis. Isa. 33. v. 14.

מוֹקְדָה f. Focus, ustio, adustio, incendium, cremium, lignum aridum. Levit. 6. v. 9.

יקה יְקָהָה f. Obedientia, subjectio, auditus: aggregatio, collectio, associatio. *Constr.* יִקְהַת Gen. 49. v. 10. *aliis* expectatio, *sicuti D. Hieronymo*: partus. Proverb. 30. v. 17. *aliis* obedientia.

יָקַע Pendere luxatum, luxari, recedere a loco suo, movere se, divelli, abalienari, abhorrere, fastidire. Gen. 32. v. 25. Ezech. 23. v. 17. Jer. 6. v. 7. *Hiphil* הוֹקִיעַ suspendere in ligno, crucifigere, distendere. Num. 25. v. 4. 2. Sam. 21. v. 6. & 9. *De hoc genere supplicii intelligendus est D. Paulus Apostolus in epistola ad Hebræos cap. 11. v. 35. ubi ait*: alii autem distenti sunt, non suscipientes redemptionem, ut meliorem invenirent resurrectionem. *Hophal* הוּקַע suspendi, affigi, crucifigi. 2. Sam. 21. v. 13.

יקף *Hiphil* הִקִּיף Ambire, circumire, circuire, cingere, circumvallare, circumdare, circumagere, in orbem transire. Job 1. v. 5. & c. 19. v. 6. 2. Reg. 6. v. 14.

2. Paral. 23. v. 7. Thren. 3. v. 5. tondere in circuitu. Levit. 19. v. 27. attondere in rotundum *D. Hieronymo*.

יָקַץ Evigilare, expergisci, expergefieri, excitari. Gen. 9. v. 24. & c. 41. v. 4. & 21. & c. 28. v. 16. 1. Reg. 3. v. 15. & c. 18. v. 27.

יָקַר Pretiosum esse, pretiosum videri, *vel* haberi, pretiose æstimari, in honore, gloria, & pretio esse: rarum, carum, & grave esse. Psal. 72. v. 14. & 139. v. 17. 1. Sam. 18. v. 30. honorabilem fieri. Isa. 43. v. 4. appretiari. Zach. 11. v. 13. celebrem fieri. Psal. 49. v. 9. *Hiphil* הוקיר magnificare, aggravare, appretiare, æstimare, pretiosum facere; *R. David* prohibere. Prov. 25. v. 17. Isa. 13. v. 12.

יָקָר m. Pretiosus, honorabilis, gloriosus, inclytus, rarus, carus. 1. Sam. 3. v. 1. Prov. 1. v. 13. Job 31. v. 26. *Constr.* וְקַר Prov. 17. v. 27. *scribitur cum* ו, *sed legendum per* י. *Cum affixo* יְקָרָהּ pretiosum illius. Jerem. 20. v. 5. *Plur.* יְקָרִים gloriosi, inclyti. Thren. 4. v. 2. *Fæm.* יְקָרָה pretiosa. Prov. 13. v. 5. *& forma constructa pro absoluta* יִקְרַת Isa. 28. v. 16. *Plur.* יְקָרוֹת pretiosa. 1. Reg. 5. v. 17. *Cum affixo* בְּיִקְּרוֹתֶיךָ inter honorabiles tuas; *D. Hieronymus, & Septuaginta* in honore tuo. Psal. 45. v. 10.

יְקָר m. Pretium, pretiosum, res pretiosa: raritas: *metaphorice* honor, gloria, gravitas, pretiositas. Job 28. v. 10. Psal. 37. v. 20. Esth. 1. v. 10. *Constr.* יְקָר Esth. 1. v. 4. *Retinet Kametz etiam in statu regiminis, ut distinguatur ab adjectivo* יָקָר, *quod in statu constructo habet* יְקַר. *Plur. fæm.* יְקָרוֹת pretiositates. Zach. 14. v. 6.

יַקִּיר m. Pretiosus, honorabilis, inclytus, gloriosus, carus. Jer. 31. v. 20.

יָקֹשׁ *vel* יָקֵשׁ Irretire, illaqueare, laqueum tendere, insidiari, aucupari, offendere: *construitur cum* ל. Isa. 29. v. 21. Jer. 50. v. 24. Psal. 124. v. 7. *Niphal* נוקש illaqueari, irretiri. Prov. 6. v. 2. Deut. 7. v. 25. Isa. 8. v. 15. & c. 28. v. 13. *Part.* נוקש illaqueatus, irretitus.

יוֹקֵשׁ m. Auceps, laqueos tendens, illaqueans. *Plur.* יוֹקְשִׁים Psal. 124. v. 7.

יָקוּשׁ m. Idem. Hos. 9. v. 8.

יָקוּשׁ m. Idem. Prov. 6. v. 5. *Plur.* יְקוּשִׁים aucupes: *aliis* laquei. Jer. 5. v. 26.

יוּקָשִׁים m. *Plur.* Illaqueati, capti laqueo, irretiti. Eccles. 9. v. 12.

מוֹקֵשׁ m. Laqueus, decipula, illaqueatio, irretitio, tendicula, rete; *D. Hieronymo* ruina, offendiculum. Deut. 7. v. 16. scandalum. Prov. 22. v. 25. Exod. 10. v. 7. *Plur.* מוֹקְשִׁים laquei. Psal. 140. v. 6. sudes. Job 40. v. 20. *Constr.* מוֹקְשֵׁי Psal. 18. v. 6. *& fæm.* מוֹקְשׁוֹת laquei. Psal. 141. v. 9.

יָרֵא Timere, extimescere, pertimescere, metuere, revereri, pavere, expavescere, exhorrescere, ambigere, addubitare, dubitare, vereri. *Construitur*

cum

tum absolute, tum cum Accusativo, & præpositione מִן, לְ, מִלִּפְנֵי. Levit. 19. v. 14. Exod. 1. v. 21. Deut. 28. v. 9. *Anomalum* לְרָא ad timendum. 1. Sam. 18. v. 29. *cum aphæresi primæ radicalis Jod, pro* לִירֹא. *Niphal Participium* נוֹרָא timendus, reverendus, horridus, horribilis, horrendus, terribilis, formidabilis. Gen. 28. v. 17. Isa. 18. v. 7. Deut. 7. v. 21. *Fœm.* נוֹרָאָה Isa. 21. v. 1. *Plur.* נוֹרָאֹת terribilia. 2. Sam. 7. v. 23. Jer. 64. v. 3. *Pihel* יָרֵא terrere, absterrere. 1. Sam. 26. v. 19. & 2. Sam. 14. v. 15. Nehem. 6. v. 9. 2. Paral. 32. v. 19.

יָרֵא m. Reverens, timens, timidus, trepidus, pavidus, meticulosus. Deut. 7. v. 19. Jud. 7. v. 3. יָרֵא וְנוֹרָא formidolosus. *Constr.* יְרֵא Isa. 50. v. 10. Job 1. v. 1. *Plur.* יְרֵאִים timentes. Jer. 42. v. 11. *Constr.* יִרְאֵי Psal. 22. v. 24. Eccles. 8. v. 12. *Cum affixo* לִירֵאָיו timentibus eum. Psal. 25. v. 14. לִירֵאֶיךָ timentibus te. Psal. 31. v. 20.

יִרְאָה f. Reverentia, timor, veneratio, religio, pietas in Deum. Psal. 2. v. 11. & 55. v. 6. Ezech. 1. v. 18. *Constr.* יִרְאַת Prov. 1. v. 7. Isa. 11. v. 2. *Cum affixo* בְּיִרְאָתֶךָ in timore tuo. Psal. 5. v. 8. יִרְאָתוֹ timor ejus. Exod. 20. v. 20. הֲמִיִּרְאָתְךָ num ob timorem tui? Job 22. v. 4. וְאֶת־יִרְאָתִי & timorem meum. Jerem. 32. v. 40. יִרְאָתָם timor eorum. Isa. 29. v. 13.

מוֹרָא m. Reverentia, timor, terror. Deut. 34. v. 12. Malach. 2. v. 5. *& cum* ה מוֹרָה timor. Psal. 9. v. 21. *juxta quosdam* timendus, terribilis. Psal. 76. v. 12. *Cum affixo* וְאֶת־מוֹרָאוֹ & timorem ejus. Isa. 8. v. 12. וּמוֹרַאֲכֶם & timor vester. Gen. 9. v. 2. מוֹרָאִי timor meus. Malach. 1. v. 6. *Plur.* מוֹרָאִים terrores: *aliis* mirabilia, miracula. Deut. 4. v. 34. *ubi* מוֹרָאִים גְּדֹלִים horribiles visiones *D. Hieronymo.*

ירב יָרֵב *Urbs, aut Rex in Assyria fuit.* Hos. 5. v. 13. *D. Hieronymo* Ultor, *sicuti* c. 10. v. 6.

יָרַד Descendere, devenire, decidere, defluere, dejici, humiliari, corruere. 2. Sam. 11. v. 9. 1. Reg. 21. v. 18. Mich. 1. v. 12. *& sine Jod in Præterito* רַד. Jud. 19. v. 11. *Anomalum* מִיָּרְדִי a descendendo me. Psal. 30. v. 4. *cum Kametz longo loco Kametz Chatuph, quod indicat appositus accentus Methegh: huc duo alia referenda sunt* עֲמָמֶיךָ Obad. 11. *&* רָדְפִי Psal. 38. v. 21. *Hiphil* הוֹרִיד demittere, dejicere, detrudere, deturbare, deponere, afferre, deferre, deportare, deducere, detrahere. Gen. 24. v. 18. Ezech. 34. v. 26. 2. Reg. 16. v. 16. *Hophal* הוּרַד descendere factus est. Gen. 39. v. 1. detrahi. Isa. 14. v. 15.

מוֹרָד m. Descensus, descensio, locus declivis, præcipitium. Mich. 1. v. 4. Jos. 7. v. 5. *Constr.* מוֹרַד Jos. 10. v. 11. Jerem. 48. v. 5. *Plur. constr.* מוֹרְדֵי descensus. Job 24. v. 13. *Alii deducunt a* מָרַד rebellare, *& verba illa loci citati* בְּמֹרְדֵי־אוֹר *explicant* inter rebel-

belles luminis; *D. autem Hieronymus vertit* rebelles lumini; *& sensus est; ut male agerent, lucem oderant, noctem, ac tenebras expectantes, juxta illud versiculi* 15. Oculus adulteri observat caliginem, dicens: non me videbit oculus: & operiet vultum suum.

יָרָה Jacere, projicere, dejicere, præcipitare: jaculari, ejaculari, jaculis petere, *vel* conficere, obruere. Exod. 15. v. 4. Job 38. v. 6. 1. Sam. 20. v. 36. Prov. 26. v. 18. *Infinitivus* לְרוֹת ad jaculandum. Psal. 64. v. 5. *litera prima radicali Jod abiecta, pro* לִירוֹת: *item* לִירוֹא ad jaculandum *cum* א *loco* ה. 2. Paral. 26. v. 15. *Niphal Futurum* יָרֹה יִיָּרֶה jaculando jaculabitur, *id est* jaculis petetur; *D. Hieronymo* confodietur jaculis. Exod. 19. v. 13. *Hiphil* הוֹרָה jacere, injicere, projicere, jaculari, ejaculari. Job 30. v. 19. docere, instituere, instruere, significare, ostendere, monere, præmonstrare. Prov. 4. v. 11. Isa. 9. v. 15. 2. Reg. 12. v. 2. Gen. 46. v. 28. Exod. 4. v. 12. *Anomalum Futurum* יוֹרֶא *cum* א *loco* ה. Prov. 11. v. 25. *Part.* מוֹרֶה doctor. Psal. 84. v. 7.

יוֹרֶה m. Pluvia tempestiva. Deut. 11. v. 14. Jerem. 5. v. 24. יוֹרֶא *cum* א *loco* ה. Prov. 11. v. 25. *quod aliis Futurum, sicuti supra dictum est.*

מוֹרָה f. Doctrina, institutio, documentum. Psal. 9. v. 21. *Septuaginta legerunt* מוֹרָה novacula. Jud. 16. v. 17.

מוֹרִים m. *Plur.* Sagittarii, jaculatores. 1. Sam. 31. v. 3. 1. Paral. 3. v. 10.

תּוֹרָה f. Doctrina, instructio, institutio: lex, jus. Exod. 12. v. 49. Deut. 33. v. 4. mos, consuetudo. 2. Sam. 7. v. 19. *Constr.* תּוֹרַת Psal. 1. v. 2. Jer. 8. v. 8. *Cum affixo* וּבְתוֹרָתְךָ & in lege tua. Jer. 32. v. 23. וּלְתוֹרָתוֹ & legem ejus. Isa. 42. v. 4. וְתוֹרָתִי & lex mea. Jerem. 6. v. 19. *Plur.* תּוֹרוֹת leges. Isa. 24. v. 5. Nehem. 9. v. 13. Levit. 26. v. 46. *Cum affixo* וְאֶת־תּוֹרֹתָיו & leges illius. Exod. 18. v. 16. וְאֶת־תּוֹרֹתַי & leges meas. Ezech. 44. v. 24.

יָרֵחַ m. Luna; mensis, *sic dictus, quia quolibet mense Luna innovatur.* Deut. 7. v. 3. Psal. 8. v. 4. Eccles. 12. v. 2. *Constr.* יֶרַח Deut. 21. v. 13. *Cum affixo* וִירֵחֵךְ & Luna tua. Isa. 60. v 20. *Plur.* יְרָחִים Exod. 2. v. 2. Deut. 33. v. 14. *Licet autem Luna una tantummodo sit; habet tamen numerum Pluralem, quia sæpe singulis annis mutatur, & innovatur; quod aliis planetis non accidit, ac propterea in numero tantum singulari usurpantur. Constr.* יַרְחֵי Job 29. v. 2. & c. 7. v. 3. *Ab hoc nomine* יֶרַח Luna *nonnulli urbem* יְרִיחוֹ *vel* יְרֵחוֹ Jericho, *quæ tribui Benjamin sorte obtigit, & centum, & quinquaginta stadiis ab Hierosolyma aberat, dictam arbitrantur, quia murorum ambitu Lunam referret. Sed cum in sacris literis non semel civitas palmarum vocetur, facile crediderim, eam ab aromatum fragrantia, & odore hujusmodi nomen nactam fuisse; quod etiam videtur innui verbis illis Ecclesiastici* 24. v. 18. Quasi palma exaltata sum in Cades, & quasi plantatio rosæ in Jericho.

ירט Declinare, divertere, oberrare : perversum esse *D. Hieronymo*. Num. 22. v. 32. *Futurum transitivum* יִרְטֵנִי inclinavit me, divertere fecit me; tradidit me *D. Hieronymo*. Job 16. v. 11.

יָרֵךְ f. Femur, *de homine usurpatum; de rebus aliis*, latus. Gen. 32. v. 32. Jud. 15. v. 8. pes, scapus, hastile, plaga orbis. Levit. 1. v. 11. Exod. 37. v. 17. membrum genitale. Gen. 46. v. 26. Exod. 1. v. 5. *Cum affixo* יְרֵכוֹ femoris ejus. Gen. 22. v. 25. יְרֵכָהּ pedem ejus, *vel* hastile ejus. Exod. 37. v. 17. יְרֵכְךָ femur tuum. Numer. 5. v. 21. *Constr.* יֶרֶךְ Gen. 24. v. 9. Exod. 40. v. 24. *Dualis* יְרֵכַיִם Exod. 28. v. 42. *Cum affixo* יְרֵכַיִךְ femorum tuorum. Cant. 7. v. 1.

Solebant homines antiquissimis temporibus jurare manu posita sub femore illius, pro quo jurejurando se obstringebant. Id aperte colligitur ex libro Geneseos. Abraham enim servum in Mesopotamiam missurus ad quærendam uxorem filio Isaaco, eum ad se vocatum alloquens cap. 24. Pone, *ait*, manum tuam subter femur meum, ut adjurem te per Dominum cœli, & terræ. *Ritui huic vim, & significationem subjectam quærentes Interpretes abeunt in diversa. D. Chrysostomus homilia 48. super Genesim hæc verba habet :* cur manum femori supponi jussit? quia mos ille veterum erat. *D. autem Augustinus, Theodoretus, D. Gregorius, & D. Hieronymus inter se consentiunt, voluntque incarnationis mysterium ritu illo adumbratum fuisse. Porro D. Hieronymi verba in traditionibus Hebraicis super Genesim cap. 24. placet referre.* Tradunt Hebræi, quod servus Abrahæ ponens manum suam sub femore ejus, in sanctificatione ejus, hoc est in Circumcisione juraverit. Nos autem dicimus jurasse eum in semine Abrahæ, quod est Christus, quia ex illo nasciturus erat juxta Evangelistam Matthæum loquentem : Liber generationis Jesu Christi filii David, filii Abraham. *Hinc sacræ literæ filiorum ortum describentes, eos ex patrum femore egredi dicunt; ut patet ex cap. 49. v. 10. Geneseos :* dux de femore ejus; *& ex cap. 1. v. 2. Exodi*: omnes animæ eorum, qui egressi sunt de femore Jacob, septuaginta.

יַרְכָה f. Idem. *Cum affixo* וְיַרְכָתוֹ & plaga ejus, *sc. terræ ejus juxta Sidonem; quasi diceret, angulus terræ ejus ad Sidonem verget; D. Hieronymus* וְיַרְכָתוֹ עַל־צִידֹן *vertit* pertingens usque ad Sidonem. Gen. 49. v. 13. *Dualis* בְּיַרְכָתַיִם in duobus lateribus. Exod. 26. v. 23. Ezech. 46. v. 19. *Constr.* יַרְכְּתֵי Jonæ 1. v. 5.

ירע Malum esse, *vel* videri, displicere, tristem esse, affligi, incommodum afferre, male affectum esse, ægre ferre. Isa. 15. v. 4. Gen. 21. v. 12. & c. 38. v. 10. Nehem. 2. v. 10. Deut. 28. v. 54. vociferari, frangere. Isa. 15. v. 4. *Usurpatur etiam transitive* יָרַע לָנוּ malefacturus est nobis. 2. Sam. 20. v. 6.

יְרִיעָה f. Aulæum, periſtroma, ſagum, cortina, velum. Exod. 26. v. 2. 2. Sam. 7. v. 2. Pſal. 104. v. 2. *Plur.* יְרִיעוֹת aulæa. Exod. 26. v. 1. & 5. pelles. Iſa. 54. v. 2. *Cum aſſixo* יְרִיעֹתָי pelles meæ. Jerem. 4. v. 20. יְרִיעוֹתֵיהֶם pelles eorum. c. 49. v. 29.

יָרַק Spuere, conſpuere, expuere, inſpuere: excreare. Num. 12. v. 14. Deut. 25. v. 9.

יָרָק m. Olus, germen, herba viridis. Prov. 15. v. 17. 1. Reg. 21. v. 2. *Conſtr.* יְרַק 2. Reg. 19. v. 26.

יָרוֹק m. Viride; viriditas, herba virens. Job 39. v. 11.

יֶרֶק m. Viror, viriditas, olus viride. Gen. 1. v. 30. & c. 9. v. 3. Exod. 10. v. 15. Num. 22. v. 4.

יֵרָקוֹן m. Rubigo, ærugo, morbus ſegetum. Deut. 28. v. 20. 2. Paral. 6. v. 28. flavedo. Jer. 30. v. 6. 1. Reg. 8. v. 37. pallor, aurigo, morbus hominum, morbus regius. Deut. 28. v. 22. Jer. 30. v. 6.

יְרַקְרַק m. Subviridis, ſubrufus, croceus. Levit. 13. v. 49. ſubfulvus; *D. Hieronymo* viror. Pſal. 68. v. 14. *Plur. fœmin.* יְרַקְרַקּוֹת ſubvirides. Levit. 14. v. 37.

יָרַשׁ Jure hæreditario poſſidere, in hæreditatem ſuccedere, hæreditatem adire, *vel* obtinere, hæredem conſtitui, hæredem eſse, hæreditare, poſſidere, occupare aliquo jure. Gen. 15. v. 8. Numer. 27. v. 11. Deut. 4. v. 1. Jerem. 49. v. 1. Iſa. 65. v. 9. *Part.* יֹרֵשׁ hæres. Gen. 15. v. 3. *Niphal* נוֹרַשׁ pauperem fieri. Prov. 30. v. 9. perire. Gen. 45. v. 11. *Pihel Futurum* יְיָרֵשׁ hæreditario jure poſſidebit, *aut* poſſidere faciet; *D. Hieronymus* conſumet. Deut. 28. v. 42. *Hiphil* הוֹרִישׁ poſſidere fecit, poſſidendum tradidit, hæredem inſtituit. Jud. 11. v. 24. Zach. 9. v. 4. poſſidere. Num. 33. v. 53. *& ſignificatione contraria*, de poſſeſſione deturbavit, expulit, ejecit; exhæredavit; *& in hoc ſenſu conſtruitur cum* מִן, *vel* מִפְּנֵי Jud. 1. v. 27. 1. Reg. 21. v. 26. *item* pauperem facere. Num. 33. v. 55. 1. Sam. 2. v. 7. Prov. 23. v. 21. Job 13. v. 26. delere. Pſal. 44. v. 3. interficere. Exod. 15. v. 9.

יְרֵשָׁה f. Poſseſſio, hæreditas. Num. 24. v. 18.

יְרֻשָּׁה f. Idem. Deut. 2. v. 5. *Conſtr.* יְרֻשַּׁת Pſal. 61. v. 6. *Anomalum* מֵירֻשָּׁתְךָ de hæreditate tua. 2. Paral. 20. v. 11. *ſpeciale eſt Sceva ſub Jod: quando enim præpoſitio* מ *Jod Scevato præponitur, tum Daghes, tum Sceva euphoniæ cauſſa auferuntur. Juxta regulam communem dicendum eſſet* מִירֻשָּׁתְךָ. *Cum aſſixo* יְרֻשַּׁתְכֶם hæreditatis veſtræ. Joſ. 1. v. 15.

מוֹרָשׁ m. Idem. *Conſtr.* מוֹרַשׁ Iſa. 14. v. 23. *Plur. conſtr.* מוֹרָשֵׁי cogitationes, *ſic dictæ, quia cor poſſident, & occupant*. *D. Hieronymo* torquentes. Job 17. v. 11. *Cum aſſixo* אֶת מוֹרָשֵׁיהֶם hæreditates eorum; *D. Hieronymo* eos, qui ſe poſſederunt. Obad. 17.

מוֹרָשָׁה f. Idem. Deut. 33. v. 4. Ezech. 36. v. 3. מוֹרֶשֶׁת possessio, hæreditas. *Item nomen proprium loci*. Mich. 1. v. 14.

תִּירוֹשׁ m. Mustum, vinum novum. Hos. 2. v. 8. Num. 18. v. 12. Deut. 28. v. 51. *Cum affixo* וְאֶת־תִּירוֹשִׁי & vinum meum novum. Jud. 9. v. 13. וְתִירוֹשָׁם & vinum novum eorum. Psal. 4. v. 8.

יָשַׁב Sedere, insidere, assidere, considere, desidere: discumbere, residere, manere, permanere, morari, durare, perseverare: habitare, inhabitare, incolere: *interdum* habitari. Gen. 13. v. 12. 1. Reg. 2. v. 12. Psal. 47. v. 9. & 123. v. 1. Jer. 22. v. 23. Ezech. 26. v. 20. discumbere. Esth. 3. v. 15. cessare, quiescere. Prov. 20. v. 3. coercere, cohibere. Psal. 29. v. 10. morari, tardare. Jud. 6. v. 18. *Niphal* נוֹשַׁב habitari. Jer. 6. v. 8. Ezech. 36. v. 10. *Part.* נוֹשָׁב habitabilis. לֹא נוֹשָׁב inhabitabilis. *Pihel* יִשֵּׁב collocare. Ezech. 25. v. 4. *Hiphil* הוֹשִׁיב sedere, residere, habitare fecit, collocavit, posuit, disposuit, uxorem duxit. Esdræ 10. v. 14. Psal. 143. v. 3. *Anomalum* וְהוֹשְׁבוֹתִים & collocabo eos. Zach. 10. v. 6. *prima persona Præteriti Hiphil habens formam compositam ex* יָשַׁב, *unde esset* הוֹשַׁבְתִּים, *& ex* שׁוּב, *unde diceretur* הֲשִׁיבוֹתִים: *ChireK autem accelerandæ pronuntiationis caussa est correptum in Sceva. Hanc anomaliam imitatur* וְהֵטִיבֹתִי & benefaciam. Ezech. 36. v. 11. *Anomalum etiam Participium* מוֹשִׁיבִי collocans. Psal. 113. v. 9. *cum Jod paragogico, sicuti* לְהוֹשִׁיבִי ad collocandum. Psal. 113. v. 8. *Hophal* הוּשַׁב habitatorem effici, collocari. Isa. 5. v. 8. & c. 44. v. 26.

שִׁיבָה f. Sessio, residentia, habitatio. *Cum affixo* בְּשִׁיבָתוֹ in residentia ejus. 2. Sam. 19. v. 33.

יְשִׁיבָה f. Universitas, Academia: *sic dicta, quia est consessus discentium, & docentium. Vox in usu apud Rabbinos.*

מוֹשָׁב m. Cathedra, habitatio, habitaculum, sedes: sessio, consessus. Levit. 25. v. 29. 2. Sam. 9. v. 12. Psal. 107. v. 4. *Constr.* מוֹשַׁב Levit. 25. v. 39. Psal. 1. v. 1. *Cum affixo* מוֹשָׁבְךָ habitatio tua. Gen. 27. v. 39. מוֹשָׁבִי cathedram meam. Job 29. v. 7. מוֹשָׁבָם habitatio eorum. Genes. 10. v. 30. *Plur. constr.* מוֹשְׁבֵי habitationes. Ezech. 34. v. 13. *& fœm.* מוֹשָׁבוֹת. *Cum affixo* מוֹשְׁבוֹתָם habitacula eorum. 1. Paral. 6. v. 54. מִמּוֹשְׁבֹתֵיכֶם ex habitationibus vestris. Levit. 23. v. 17.

תּוֹשָׁב m. Incola, habitator, advena, inquilinus, hospes, colonus. Exod. 12. v. 45. Psal. 39. v. 13. *Constr.* תּוֹשַׁב Levit. 22. v. 10. & c. 25. v. 47. *Plur.* תּוֹשָׁבִים advenæ. Levit. 25. v. 45. 1. Paral. 29. v. 15. *Constr.* תּוֹשָׁבֵי 1. Reg. 17. v. 1.

ישה יֵשׁ Est, sunt: *utriusque numeri*. Prov. 8. v. 21. Jerem. 31. v. 16. *Cum pronominibus aliis etiam personis inservit, & tunc habet Sægol, sicuti ante MaKaph.*

יֶשְׁנוֹ est ipse. Esth. 3. v. 8. 1. Sam. 14. v. 41. יֶשְׁךָ es tu. Gen. 24. v. 42. יֶשְׁכֶם estis vos. v. 49. *usurpatur etiam* אִשׁ *cum* א. Mich. 6. v. 10. 2. Sam. 14. v. 19. יֶשׁ־עָוֶל est iniquitas. Psal. 7. v. 4. Proverb. *autem* 18. v. 24. אִישׁ רֵעִים sunt amici *cum* י. *Significat etiam id, quod nonnunquam usuvenit, sed non semper*. Eccles. 7. v. 15.

תּוּשִׁיָּה f. Essentia, ens, substantia, existentia: *sæpe* virtus, ratio, præscriptum, lex, sapientia, opus bonum, ac rectum, efficacia, effectus. Job 5. v. 12. Isa. 28. v. 29. doctrina. Mich. 6. v. 9. Job 26. v. 3. Prov. 3. v. 21. successus, fortuna. Prov. 2. v. 7. sapientia. Job 12. v. 16. æquitas. Prov. 8. v. 14.

ישח יֶשַׁח m. Depressio, humiliatio: *aliis* corruptio, morbus. *Cum affixo* וְיֶשְׁחֲךָ & humiliatio tua. Mich. 6. v. 14.

שַׁחַת f. Fovea. Psal. 94. v. 13. בִּשְׁחִתָם in fovea eorum. Ezech. 19. v. 4.

ישט *Hiphil* הוֹשִׁיט Extendere, porrigere, mittere. Esth. 4. v. 11. & c. 5. v. 2. & c. 8. v. 4. *sed proprie Verbum Chaldaicum est*.

ישם יָשַׁם Desolari, devastari. Gen. 47. v. 19. Ezech. 6. v. 6. & c. 12. v. 19. *Hiphil Futurum* יַשִּׁים desolabit, vastabit. Jerem. 49. v. 20. lassum pervenire. Num. 21. v. 30.

יְשִׁימוֹן m. Desolatio, solitudo, vastitas horrenda. Deut. 32. v. 10. Psal. 68. v. 8. Num. 23. v. 28.

ישן יָשַׁן Dormire, edormire, obdormire, redormire. Job 3. v. 13. Psal. 13. v. 4. 1. Sam. 26. v. 7. *Niphal* נוֹשַׁן veterascere, inveterascere; *D. Hieronymo* morari. Deut. 4. v. 25. *Partic.* נוֹשָׁן antiquus, inveteratus. Levit. 26. v. 10. *Pihel* יִשֵּׁן somnum inducere, soporare. Jud. 16. v. 19.

יָשֵׁן m. Dormiens. Hos. 7. v. 6. 1. Sam. 26. v. 7. *Plur.* יְשֵׁנִים dormientes. v. 12. Cant. 7. v. 9. *Constr.* יְשֵׁנֵי Dan. 12. v. 2. *Anomalum* מִיְּשֵׁנֵי e dormientibus; *loco citato* Dan. 12. v. 2. *speciale est Sceva sub Jod; quando enim præpositio* מ *Jod Scevato præponitur, tum Daghes, tum Sceva euphoniæ caussa auferuntur; dicendum fuisset* מִישְׁנֵי. *Fœm.* יְשֵׁנָה Cant. 5. v. 2.

יָשָׁן m. Vetus, vetustus. Levit. 25. v. 22. *Plur.* יְשָׁנִים vetera. Cant. 7. v. 13. *Fœm.* יְשָׁנָה vetus. Isa. 22. v. 11. Nehem. 3. v. 6.

שֵׁנָה f. Somnus, sopor, dormitio, dormitatio. Prov. 6. v. 4. & c. 20. v. 13. *semel* שֵׁנָא Psal. 127. v. 2. *cum* א. *Constr.* שְׁנַת Jer. 51. v. 39. *etiam cum Kametz* שְׁנָת Psal. 132. v. 4. *sed plerique contendunt non esse constructum, sed subintelligi affixum, quasi sit pro* שְׁנָתָם. *Cum affixo* וּשְׁנָתוֹ & somnus ejus. Dan. 2. v. 1. שְׁנָתֶךָ somnus tuus. Prov. 3. v. 24. מִשְּׁנָתָם a somno suo. Job 14. v. 12. *Plur.* שֵׁנוֹת somni. Prov. 6. v. 10. & c. 24. v. 33.

ישע *Hiphil* הוֹשִׁיעַ Salvare, salvum facere, servare, conservare, eripere, saluti, auxilio esse, opitulari, protegere, opem ferre, defendere, patrocinari. *Construitur cum Dativo, & Accusativo.* Exod. 2. v. 17. Jud. 7. v. 2. 2. Sam. 10. v. 11. Psal. 76. v. 10. Zach. 12. v. 7. *Part.* מוֹשִׁיעַ conservator, defensor, servator. Isa. 43. v. 11. *Niphal* נוֹשַׁע salvari, liberari, adjuvari, defendi. Deut. 33. v. 29. Jer. 17. v. 14. Isa. 45. v. 22.

יֶשַׁע & יֵשַׁע m. Salus, auxilium, ops, opitulatio, salutare, liberatio, defensio, ereptio, salvatio, conservatio, redemptio. Psal. 20. v. 7. & 27. v. 1. Isa. 45. v. 8. *Cum affixo* יִשְׁעֲךָ salutis tuæ. Psal. 18. v. 36. יִשְׁעוֹ salus ejus. Psal. 85. v. 10. יִשְׁעִי salus mea. Isa. 51. v. 5.

יְשׁוּעָה f. Idem. Psal. 118. v. 14. & יְשׁוּעָתָה omnimoda salus. Psal. 3. v. 3. *Constr.* יְשׁוּעַת Exod. 14. v. 13. Psal. 98. v. 3. *Cum affixo* יְשׁוּעָתוֹ salutem suam. Psal. 98. v. 2. לִישׁוּעָתְךָ salutem tuam. Gen. 49. v. 18. *Plur.* יְשׁוּעוֹת salutes. Psal. 18. v. 51.

תְּשׁוּעָה f. Salus, salvatio, opitulatio. Prov. 11. v. 14. *Constr.* תְּשׁוּעַת Psal. 60. v. 13. Thren. 3. v. 26. *Cum affixo* וּתְשׁוּעָתִי & salus mea. Isa. 46. v. 3.

מוֹשָׁעוֹת f. *Plur.* Salutes, opitulationes, auxilia, salvationes, omnimoda salus. Psal. 68. v. 21.

נוֹשָׁע m. Salvator, liberator, servator, redemptor. Zach. 9. v. 9. Psal. 33. v. 16.

ישף יָשְׁפֵה m. Jaspis. Exod. 28. v. 20. & c. 39. v. 13. Apocal. 4. v. 3. *aliis* beryllus, *sicuti D. Hieronymo.*

ישר Rectum esse, *vel* videri, æquum, planum esse. 1. Paral. 13. v. 4. Jerem. 18. v. 4. *fere semper habet post se* בְּעֵינֵים, *& significat* placere, arridere, probari alicui. 1. Sam. 6. v. 12. Num. 23. v. 27. *Pihel* יִשֵּׁר dirigere, approbare, æquare, complanare: recta deducere, recta ire, *vel* contendere. Psal. 119. v. 128. Prov. 9. v. 15. & c. 15. v. 21. 2. Paral. 32. v. 30. *Puhal Part.* מְיֻשָּׁר 1. Reg. 6. v. 35. *Hiphil Futurum* יַיְשִׁרוּ rectificent, recta respiciant. Prov. 4. v. 25.

יָשָׁר m. Rectus, directus, conveniens, planus: rectum, æquum, fas. Psal. 25. v. 9. Prov. 12. v. 15. Exod. 15. v. 26. *Constr.* יְשַׁר Prov. 29. v. 27. *Plur.* יְשָׁרִים recti. Psal. 19. v. 8. & 122. v. 2. *Constr.* יִשְׁרֵי Psal. 97. v. 11. *Fœm.* יְשָׁרָה recta. Ezech. 1. v. 7. *item* rectitudo, directio. *Plur.* יְשָׁרוֹת rectæ. Ezech. 1. v. 23.

יֹשֶׁר m. Rectitudo, æquitas: probitas, simplicitas. Job 6. v. 25. *Cum affixo* יָשְׁרוֹ rectitudinem ejus. c. 33. v. 23.

מִישׁוֹר m. Idem. Psal. 26. v. 12. & 67. v. 5. & 143. v. 10. planities, æqualitas, planum. Deut. 3. v. 10. Jer. 21. v. 13. *aliis* vallis.

מֵישָׁרִים m. *Plur.* Rectitudines, recta; juris æqua ratio. Psal. 17. v. 2. Cant. 1. v. 4.

veritas. Isa. 33. v. 15. æquitates. Psal. 9. v. 4. בְּמֵישָׁרִים & לְמֵישָׁרִים directe. Cant. 7. v. 9. Prov. 23. v. 31.

יְשֻׁרוּן m. Rectus: *sic Israel appellatus*. Isa. 44. v. 2. Deut. 32. v. 15. & c. 33. v. 5. & 26. Prov. 23. v. 31.

ישש יָשֵׁשׁ m. Decrepitus, vetulus, grandævus: veteranus. 2. Paral. 36. v. 17. *& cum ChireK* יָשִׁישׁ idem. Job 15. v. 10. *Plur.* יְשִׁישִׁים decrepiti. Job 12. v. 12.

יתד יָתֵד f. Paxillus, palus, clavus. Deut. 23. v. 13. Jud. 5. v. 26. Isa. 21. v. 23. *Constr.* יְתַד Jud. 4. v. 21. *Plur.* יְתֵדֹת clavi. Exod. 38. v. 20. *Constr.* יִתְדֹת Exod. 27. v. 19. *Cum affixo* וִיתֵדֹתֶיהָ & clavos ejus. Exod. 39. v. 40. וִיתֵדֹתַיִךְ & clavos tuos. Isa. 54. v. 2.

יתם יָתוֹם m. Pupillus, orphanus. Exod. 22. v. 22. Deut. 10. v. 18. Psal. 10. v. 14. *Plur.* יְתֹמִים pupilli. Exod. 22. v. 25. Isa. 10. v. 2. Thren. 5. v. 3. *Cum affixo* וְאֶת־יְתֹמָיו & pupillos ejus. Isa. 9. v. 17. יְתוֹמֶיךָ pupillos tuos. Jerem. 49. v. 11.

יתר *Hiphil* הוֹתִיר Relinquere. Isa. 1. v. 9. Exod. 10. v. 15. abundare, excellere, exuberare, superfluere facere. Deut. 28. v. 11. *Niphal* נוֹתַר relinqui, reliquum fieri, abundare, superesse, remanere, restare. Jos. 11. v. 11. 1. Reg. 19. v. 10. Isa. 1. v. 8.

יָתֵר m. Excellens, laudabilis: superfluus. Prov. 12. v. 26.

יוֹתֵר m. Dignus, excellens: excellentia, emolumentum. Eccles. 7. v. 12. residuum: 1. Sam. 15. v. 15. *adverbialiter* nimium, amplius, plus, magis, potius. Eccles. 12. v. 12.

יֶתֶר m. Residuum, superabundans, reliquum. Jud. 7. v. 6. Jos. 13. v. 27. excellentia. Gen. 49. v. 3. Psal. 31. v. 23. chorda, restis, funis, nervus, vimen, virga. Psal. 11. v. 2. *Cum affixo* וְיִתְרוֹ & residuum ejus. Isa. 44. v. 19 יִתְרָם residuum suum. Psal. 17. v. 14. יִתְרָם funis eorum. Job 4. v. 21. *Plur.* יְתָרִים virgæ. Jud. 16. v. 7.

יֶתֶר Plus: major. Isa. 56. v. 12. *ubi* גָּדוֹל יֶתֶר מְאֹד magnus, plus valde, *a D. Hieronymo exponitur* & multo amplius. *Plerunque tamen invenitur scriptum* יֶתֶר *cum duplici Sægol*.

יְתוּר m. Excellens. *Constr.* יְתוּר Job 39. v. 11. *ubi* יְתוּר הָרִים מִרְעֵהוּ *aliis* contemplatur montes in pastum suum; *aliis* inquisitio montium pascuum ejus; *aliis* melius montium pascuum ejus. *D. Hieronymo* huic montes herbas ferunt.

יִתְרָה f. Residuum, substantia, opus, divitiæ: abundantia. Isa. 15. v. 7. *reperitur & in* ה יִתְרַת Jer. 48 v. 36. *legitur etiam* יִתְרַת *cum Kametz*.

יִתְרוֹן m Emolumentum, præstantia, excellentia, abundantia, superfluitas, dignitas, utilitas. Eccles. 1. v. 3. & c. 2. v. 13. *ubi legitur* כִּיתְרוֹן *pro* כְּיִתְרוֹן.

יוֹתֶרֶת f. Reticulum hepatis: fibra. Exod. 29. v. 22. Levit. 3. v. 4. & c. 9. v. 19. *aliis* diaphragma. *Reticulum est membrana admodum pinguis, & obesa ad similitudinem retis efformata super hepar in transversum protensa.*

מוֹתָר m. Præstantia, emolumentum, utilitas, dignitas, prærogativa, excellentia, abundantia. Prov. 14. v. 23. *Constr.* מוֹתַר amplius. Eccles. 3. v. 19.

מֵיתָרִים m. *Plur.* Funes, nervi, chordæ. *Cum affixo* בְּמֵיתָרֶיךָ in funibus tuis. Psal. 21. v. 13. וְאֶת מֵיתָרָיו & funes ejus. Numer. 3. v. 26. מֵיתָרַי funes mei. Jerem. 10. v. 20.

INCIPIENTIA

A כ

כ *In numeris valet viginti. Modo est servilis, modo radicalis; ejus figura duplex est,* כ *recurvum, &* ך *extensum, quod adhibetur in fine dictionis tantummodo, & in numeris valet quingenta. Hac litera* כ *Hebræi utuntur tum in principio, tum in fine dictionum. In principio quidem significat* ſicut, quemadmodum, quodammodo. Gen. 13. v. 10. vere, plane. Pſal. 105. v. 12. *cum geminatur, indicat conditionem æqualem, ut* כָּעָם כַּכֹּהֵן ſicut populus, ita ſacerdos. Iſa. 24. v. 2. *cum nominibus numerorum, mensuræ, & temporis,* prope, circa, circiter. Exod. 11. v. 4. juxta, ſecundum. Pſal. 7. v. 9. *Infinitivo adjuncta importat significationem temporis præteriti,* poſtquam. Pſal. 12. v. 9. *In fine autem est pronomen affixum. Gaudet porro Sceva, aut ChireK sequente alio Sceva, aut gutturalibus obsequitur; sæpe abiicit articulum* ה, *& suscipit ejus vocalem, ut* כַּמֶּלֶךְ ſicut Rex, *pro* כְּהַמֶּלֶךְ. *Aliquando ei adjicitur syllaba expletiva* מוֹ, *fitque* כְּמוֹ ſicut, quemadmodum: כְּמוֹ־אֵל ſicut Deus. Job 19. v. 22. quando, cum. Gen. 19. v. 15. *Cum affixo* כָּמוֹנִי כָּמוֹךָ ſicut ego, ſicut tu. 1. Reg. 22. v. 4. *dicitur etiam* כָּמֹכָה ſicut tu *cum* ה *in fine*. Exod. 15. v. 11. כָּמוֹהֶם ſicut ipſi. Jud. 8. v. 18. כְּמוֹכֶם ſicut vos. Job 12. v. 3. כָּמֹנוּ ſicut nos. Gen. 34. v. 15. כָּמוֹהָ ſicut ipſum, *ſc.* quidpiam hujuſmodi. Exod. 30. v. 38. כָּמֹהוּ ſicut ipſe. Exod. 11. v. 6.

כָּאַב Dolere, condolere, dolore affici, cruciari. Pſal. 69. v. 30. Prov. 14. v. 13. Job 14. v. 22. *Hiphil* הִכְאִיב dolore afficere. Job 5. v. 18. Ezech. 13. v. 22. & c. 28. v. 24.

כְּאֵב m. Dolor, afflictio, cruciatus. Job 2. v. 13. Isa. 17. v. 11. *Cum affixo* וּכְאֵבִי & dolor meus. Psal. 39. v. 3.

מַכְאוֹב m. Idem. Psal. 69. v. 27. Job 33. v. 19. *Cum affixo* וּמַכְאוֹבִי & dolor meus. Psal. 38. v. 18. מַכְאוֹבֵךְ dolor tuus. Jerem. 30. v. 15. לְמַכְאוֹבָהּ ad dolorem ejus. cap. 51. v. 8. *Plur.* מַכְאוֹבִים dolores. Psal. 32. v. 10. *Cum affixo* אֶת־מַכְאוֹבָיו dolores ejus. Exod. 3. v. 7. וּמַכְאֹבֵינוּ & dolores nostros. Isa. 53. v. 4. *Fœm.* מַכְאֹבוֹת Isa. 53. v. 3.

כאה *Hiphil* הִכְאָה Atterere, conterere, ægritudine, *vel* dolore afficere. Ezech. 13. v. 22. turbare, contristare. Esdræ 13. v. 22. *Niphal* נִכְאָה dolore affici. Dan. 11. v. 30. *aliis* conteri, debilitari, percuti, *sicuti D. Hieronymo. Illud autem* Psal. 109. v. 16. וְנִכְאֵה לֵבָב לְמוֹתֵת *alii vertunt* & tristem corde ad interficiendum; *Septuaginta* & compunctum corde mortificare; *D. Hieronymus* & compunctum corde ut interficeret.

נְכֵאָה f. Attritus, ægritudine affectus, æger, tristis, humilis, contritus: *D. Hieronymo* ad irascendum facilis. Prov. 15. v. 13. & c. 17. v. 22. & c. 18. v. 14.

נְכָאִים m. *Plur.* Attrita, contrita: ægrota. Isa. 16. v. 7.

כָּאֶה m. Attritus. *Plur.* חֵל כָּאִים viribus attriti, turba attritorum. *Alii volunt legendum conjunctim* חֶלְכָּאִים, *quod significat* pauperes. Psal. 10. v. 10.

כָּבַד Grave esse, aggravari, ingravescere duritie, pondere, augeri numero, divitiis, honore, gloria, honorari. Job 6. v. 3. Jud. 20. v. 34. caligare. Gen. 48. v. 10. glorificari. Isa. 66. v. 5. *Niphal* נִכְבַּד honoratus, glorificatus fuit, glorificavit se ipsum, gloriosus fuit: præstitit. 2. Sam. 6. v. 20. *Part.* נִכְבָּד celebris. 1. Sam. 22. v. 14. *Anomalum* אִכָּבֵד honorabor. Hag. 1. v. 8. *cum paragoge literæ* ה, *sed scriptum sine* ה; *cujus ratio traditur a Talmudistis tractatu* יומא *cap. 1. quia quinque res defecerunt in Sanctuario secundo, nempe arca cum propitiatorio, & Cherubim, ignis, præsentia majestatis divinæ, spiritus propheticus, & Urim ac Tummim. Pihel* כִּבֵּד grave reddere, aggravare. 1. Sam. 6. v. 6. *in hac significatione, nec alibi. Item* honorare, revereri, venerari, honore afficere, honorem exhibere, celebrare, glorificare. Isa. 29. v. 13. Jud. 13. v. 17. Prov. 3. v. 9. *Anomalum* יְכַבְּדָנְנִי honorabit me. Psal. 50. v. 23. *cum epenthesi literæ nun, pro* יְכַבְּדֵנִי. *Puhal* כֻּבַּד honorari. Isa. 58. v. 13. Prov. 13. v. 18. *Hiphil* הִכְבִּיד ingravescere fecit, aggravavit, gravius effecit, amplificavit. Jer. 30. v. 19. Isa. 6. v. 10. honoravit, glorificavit. 2. Paral. 25. v. 19. *Hithpahel* הִתְכַּבֵּד multiplicari: gloriari. Prov. 12. v. 9. Nahum 3. v. 15.

כָּבֵד m. Gravis, numerosus, ingens, dives: operosus. Gen. 13. v. 2. durus. Exod. 7. v. 14. densus, crassus. Exod. 19. v. 16. jecur: hepar. Exod. 29. v. 13. Ezech. 21. v. 21.

Con-

Conſtr. כְּבַד Exod. 4. v. 10. *& alia forma* כְּבֵד Iſa. 1. v. 4. *Cum affixo* כְּבֵדוֹ jecur ejus. Prov. 7. v. 23. *Plur.* כְּבֵדִים graves. Exod. 17. v. 12. *Conſtr.* כִּבְדֵי Ezech. 3. v. 5.

כֹּבֶד m. Gravitas, multitudo, copia. Iſa. 21. v. 14. Prov. 27. v. 3. וְכֹבֶד פָּגֶר & gravitatis cadaveris. Nah. 3. v. 3. *D. Hieronymo* & gravis ruinæ.

כָּבוֹד m. Gloria, excellentia, reverentia, præſtantia, majeſtas, dignitas, honor. Pſal. 29. v. 3. opes, divitiæ. Gen. 31. v. 1. *Conſtr.* כְּבוֹד Iſa. 17. v. 3. *Cum affixo* כְּבֹדִי gloria mea. Gen. 49. v. 6. lingua. Pſal. 16. v. 9. & c. 30. v. 13. & c. 57. v. 9.

כְּבוּדָּה f. Honorata, inclyta, glorioſa, honorabilis. Pſal. 45. v. 14. gravamen, impedimenta militaria. Jud. 8. v. 21. omne quod erat pretioſum *D. Hieronymo*.

כְּבֵדֻת f. Gravitas. בִּכְבֵדֻת cum gravitate, graviter, tarde. Exod. 14. v. 25.

נִכְבָּד m. Honoratus, inclytus, nobilis, inſignis, illuſtris, generoſus, eximius, excellens, dignus, egregius, præſtans, honorabilis, venerabilis, venerandus, glorioſus, aggravatus. 1. Sam. 9. v. 6. Gen. 34. v. 19. Deut. 28. v. 58. *Plur.* נִכְבָּדִים glorioſi. Num. 22. v. 15. & נִכְבָּדִים. *Conſtr.* נִכְבַּדֵּי gravati. Iſa. 23. v. 8. Prov. 8. v. 24. *Cum affixo* וְנִכְבְּדֵיהֶם & nobiles eorum. Pſal. 149. v. 8. נִכְבַּדֶּיהָ inclytos ejus. Nah. 3. v. 10. *Plur. fœm.* נִכְבָּדוֹת glorioſa. Pſal. 87. v. 3.

כָּבָה Extingui. Iſa. 43. v. 17. Lev. 6. v. 5. *Uſurpatur proprie de igne, lucerna, & omnibus, quæ ardent, vel lucent. Pihel* כִּבָּה extinguere, reſtinguere. 2. Sam. 14. v. 7. Iſa. 1. v. 31. Cant. 8. v. 7. 2. Sam. 21. v. 17.

כבל כֶּבֶל m. Compes, catena, pedica, vinculum. Pſal. 105. v. 18. & 149. v. 8. *Plur. conſtr.* כַּבְלֵי manicæ ferreæ. Pſal. 149. v. 8.

כָּבוּל Chabul, *nomen proprium regionis*. 1. Reg. 9. v. 13. *Locum illum ita appellatum nonnulli volunt propter cœni, lutique copiam, quo veluti compedibus viatorum pedes conſtringebantur; alii quia propter arenam erat omnino infructuoſus, & infœcundus, quaſi eſſet ferreus; alii denique ab Hiram Tyri Rege hoc nomine vocatas fuiſſe viginti urbes a Salomone ſibi donatas, quod nullius pretii eſſent, eique non placerent, & ad canem animal contemptibile eum alluſiſſe literis tranſpoſitis, quaſi* כלב. *Locus hic erat in Galilæa.*

כָּבַס & כִּבֵּס *Pihel* Lavare, abluere, diluere, eluere. Gen. 49. v. 11. Levit. 13. v. 6. *Tria ſunt Verba, quæ ut plurimum in Præterito in fine habent Segol pro Tzere in Conjugatione Pihel,* כִּבֶּס lavare, דִּבֶּר loqui, & כִּפֶּר expiare. *Puhal* כֻּבַּס lavari. Levit. 13. v. 58. & c. 15. v. 17. *Anomalum* הֻכַּבֵּס lavari. Levit. 13. v. 56. *eſt forma compoſita ex Hophal, & Hithpahel,* ת *contracto in* כ *per Daghes, pro* הִתְכַּבֵּס.

כּוֹבֵס m. Fullo, *a pannis lavandis ſic dictus*. Iſa. 7. v. 3.

מְכַבֵּס Idem. *Pluralis* מְכַבְּסִים fullones. Malach. 3. v. 2.

כבע כּוֹבַע m. Galea, caſſis, galerus, tiara, mitra. Iſa. 59. v. 17. 1. Sam. 17. v. 5. *Plur.* כּוֹבָעִים galeæ. Jer. 46. v. 4. 2. Paral. 26. v. 14.

כבר *Hiphil* הִכְבִּיר multiplicare. Job 35. v. 16. & c. 36. v. 31. *ubi* לְמַכְבִּיר in multitudine, *ſc.* copioſe, affluenter.

כַּבִּיר m. Fortis, magnus, inſignis, multus, multiplex, copioſus, abundans, validus, validum: validæ, *ſive* ingentes opes. Job 8. v. 2. & c. 15. v. 10. & c. 31. v. 25. Iſa. 16. v. 14. *Plur.* כַּבִּירִים multi, fortes. Job 34. v. 24. Iſa. 17. v. 12. & c. 28. v. 2.

כְּבִיר m. Pulvinar. 1. Sam. 19. v. 13.

כְּבָר Jam, jamdiu, jamdudum, jam olim, jam pridem. Ecclef. 1. v. 10. & c. 4. v. 2. *eſt etiam nomen fluminis: fortaſſe ita dictum fuit ab aquarum copia.* Ezech. 1. v. 1.

כְּבָרָה f. Cribrum, vannus. Amos 9. v. 9.

כִּבְרָה f. Milliare. *Conſtr.* כִּבְרַת Gen. 35. v. 16. 2. Reg. 5. v. 19. *aliis* jugerum, ſtadium, tractus; *aliis* paraſanga.

מַכְבִּיר m. Multitudo. Job 36. v. 31.

מִכְבָּר m. Cribrum, craticula, crates. Exod. 27. v. 4. *Conſtr.* מִכְבַּר Exod. 35. v. 16.

מַכְבֵּר m. Stragulum villoſum, pannus villoſus *ex multiplicibus pilis contextus*, tegmen lectorum *ex pilis caprarum factum*. 2. Reg. 8. v. 15.

כָּבַשׁ Subigere, ſubjicere, ſubjugare, ſubmittere, ſubdere, domare, capere vi, ac violentia, coercere, reprimere, comprimere. Gen. 1. v. 28. Zach. 9. v. 15. Mich. 7. v. 19. *Niphal* נִכְבַּשׁ ſubjici. Num. 32. v. 22. Neh. 5. v. 5. *Pihel* כִּבֵּשׁ ſubjicere. 2. Sam. 8. v. 11.

כֶּבֶשׁ m. Clivulus; gradus, ſcabellum: ſubſellium. 2. Paral. 9. v. 18.

כִּבְשָׁן m. Fornax. Gen. 19. v. 28. Exod. 9. v. 8. & c. 19. v. 18.

כֶּבֶשׂ m. Ovis, agnus anniculus: *ab anno enim, & ultra dicitur* אַיִל. Levit. 4. v. 32. Num. 6. v. 12. Jer. 11. v. 19. *Plur.* כְּבָשִׂים agni. Exod. 29. v. 38. *Cum affixo* כְּבָשַׂי agnorum meorum. Job 31. v. 20. *Fœm.* כַּבְשָׂה agna. Levit. 14. v. 10. *vel* כִּבְשָׂה 2. Sam. 12. v. 3. *Conſtr.* כִּבְשַׂת 2. Sam. 12. v. 4. *Plur.* כְּבָשׂוֹת agnæ. Gen. 21. v. 29. *Conſtr.* כִּבְשֹׂת v. 28.

Una ex tribus ſpeciebus quadrupedum, quæ Deo ab Iſraelitis ſacrificabantur, erat כֶּבֶשׂ agnus *infra primum ætatis annum ab octavo nativitatis die, & habebat locum in ſacrificiis, dummodo vitio ullo non laboraret, neque ulla macula eſſet infectus.*

כדד כִּידוֹר m. Scintilla, tæda, favilla. *Plur. conſtr.* כִּידוֹדֵי Job 41. v. 10.

כַּדְכֹּד m. Pyropus: gagates; cryſtallum. Iſa. 54. v. 12. rubinus. Ezech. 27. v. 16.

כַּד f. Cadus, hydria, lagena, amphora, urna, urceus. 1. Reg. 17. v. 14. *Cum affixo* כַּדָּהּ hydriam suam. Gen. 24. v. 16. מִכַּדֵּךְ de hydria tua. v. 17. *Plur.* כַּדִּים lagenæ. hydriæ. Jud. 7. v. 16.

כדר כַּדּוּר m. Pila: acies militum. Job 15. v. 24. Isa. 22. v. 28. & c. 29. v. 3. *aliis* rota, globus, sphæra, *quæ circuit ut pila; D. Hieronymo* sphæra.

כִּידוֹר m. Idem. Job 14. v. 24. *aliis* hastiludium; *aliis* cohors, hominum globus.

כה Sic, ita: *est particula affirmantis, & similitudinis.* Gen. 15. v. 5. Exod. 3. v. 14. Gen. 31. v. 36. *Adverbium loci aliquando, ut* כֹּה hic. Gen. 22. v. 31. כֹּה וָכֹה huc illuc. Exod. 2. v. 12. *Item temporis* עַד־כֹּה usque huc, adhuc, hactenus; *D. Hieronymus* usque ad præsens. Exod. 7. v. 16. עַד־כֹּה וְעַד־כֹּה usque sic, & usque sic, *id est,* interea. 1. Reg. 18. v. 45.

כָּהָה Caligare, tenebrescere, obscurari: *proprie* contrahi, stringi, rugas contrahere, corrugari. Gen. 27. v. 11. Deut. 34. v. 7. Zach. 11. v. 17. Job 17. v. 7. Isa 42. v. 4. *Pihel* כִּהָה prohibere: corripere *D. Hieronymo.* 1. Sam. 3. v. 13. infirmari. Ezech. 21. v. 7.

כֵּהָה f. Strictum, constrictum, contractum. Levit. 13. v. 56. subobscura. v. 21. ruga, restrictio, contractio, retractio. Nah. 3. v. 19. mœror. Isa. 61. v. 3. *Plur.* כֵּהוֹת rugosæ. Levit. 13. v. 39. *D. Hieronymo est Infinitivus, & ab eo explicatur* caligare.

כִּהֵן *Pihel* Sacerdotem agere, sacerdotio fungi, consecrare, ministrare in sacris, rem sacram peragere. Exod. 40. v. 13. Isa. 61. v. 10. Hos. 4. v. 6.

כֹּהֵן m. Sacerdos: æditŭus: dux, princeps, præsul: presbyter. Gen. 14. v. 18. & c. 41. v. 44. Exod. 3. v. 1. Num. 32. v. 25. servus. Psal. 110. v. 4. minister, consiliarius. 2. Sam. 20. v. 26. *Plur.* כֹּהֲנִים sacerdotes. Exod. 19. v. 6. principes. Job 12. v. 19. *Constr.* כֹּהֲנֵי 1. Sam. 5. v. 5. *Cum affixo* כֹּהֲנֶיךָ sacerdotes tui. Psal. 132. v. 9. כֹּהֲנֶיהָ sacerdotes ejus. Thren. 4. v. 13.

Sacerdotes in Lege veteri omnium primi fuerunt Nadab, Abiu, Eleazar, & Ithamar filii Aaronis; quorum duobus prioribus extinctis, quia ignem alienum Deo obtulerant, Eleazar, & Ithamar remanserunt, ex quibus deinceps omnes Pontifices, & Sacerdotes originem traxere. Temporis progressu Eleazaris posteri in sexdecim familias, Ithamaris autem in octo divisi sunt, & a Davide in viginti quatuor classes distributi, singulisque classibus ejus nomen inditum, qui tunc illius familiæ princeps erat, quod illis mansit perpetuum. Nomina eorum, qui classibus nomen dederunt, habentur cap. 24. lib. 1. Paralipomenon. Porro, ne inter eos contentio de principatu oriretur, sorti commissum, ut una vocaretur prima, altera secunda, & sic deinceps. Quas vero nos classes Romanorum more dici-

dicimus, Vulgata modo vices, modo turmas appellat, Græci autem ἐφημερίας, & ἐφημερίδας. Itaque singulæ classes erant rursus divisæ in septem familias, ut familiarum numerus dies hebdomadis æquaret, & quælibet stato tempore a Sabbato initium ducens munere suo fungeretur. Animadvertendum tamen in festis solemnioribus plures Sacerdotes ministrasse, si necessitas id postulasset. Ea autem hebdomade, qua familiæ ministrabant, non poterant barbam radere, rem habere cum uxore, & vinum bibere.

כְּהֻנָּה f. Sacerdotium, sacerdotalis functio. Num. 16. v. 10. Jos. 18. v. 17. Esdræ 2. v. 62. *Constr.* כְּהֻנַּת Jos. 18. v. 7. *Cum affixo* כְּהֻנַּתְכֶם sacerdotii vestri. Num. 18. v. 1. *Plur.* כְּהֻנּוֹת functiones sacerdotales. 1. Sam. 2. v. 36.

כוה *Niphal* נִכְוָה Uri, aduri, comburi, incendi. Isa. 43. v. 2. Prov. 6. v. 28.

כִּי m. Ustio, adustio, combustio. Isa. 3. v. 24. *Locus citatus a nonnullis vertitur* adustio pro pulchritudine; *a D. Hieronymo autem* pulcherrimi quoque tui.

כְּוִיָּה f. Idem. Exod. 21. v. 25.

מִכְוָה f. Idem. Levit. 13. v. 24. *Constr.* מִכְוַת *ibidem.*

כוח m. Vis, vires, virtus, vigor, efficacia, conatus, molimen, potentia, fortitudo, robur, facultas. Num. 14. v. 7. Psal. 22. v. 16. *Cum affixo* בְּכֹחוֹ in fortitudine sua. Deut. 4. v. 37. fructus. Job 6. v. 22. & c. 31. v. 39. *Semel tantum cum* ו *in medio scribitur.* Dan. 11. v. 6. *ceterum semper sine* ו. *Item* lacerta, stellio. Levit. 11. v. 30. *aliis* rubeta, rana terrestris: chamæleon *D. Hieronymo; aliis* limax.

כול Capere, continere, complecti: metiri. *Isa.* 40. v. 14. *Pihel geminatis duabus radicalibus* כִּלְכֵּל sustentare, alere, gubernare, regere, pascere, ferre, sustinere, capere, continere. Mal. 3. v. 2. 2. Paral. 2. v. 6. moderari, disponere, ordinare: procurare. 2. Sam. 19. v. 32. 1. Reg. 4. v. 7. & c. 8. v. 27. metiri, dispensare. Psal. 112. v. 5. *Part.* מְכַלְכֵּל promus. *Hiphil* הֵכִיל ferre. Jerem. 6. v. 11. Ezech. 23. v. 32. 1 Reg. 7. v. 26. Jerem. 2. v. 13. Amos 7. v. 10. continere, capere. Ezech. 13. v. 3.

כון Aptare, disponere, accommodare, dirigere, parare, præparare, firmare, confirmare, stabilire. Job 31. v. 15. *Niphal* נָכוֹן aptari, præparari, disponi, ordinari, statui, constitui, firmari, confirmari; rectum, firmum, certum, verum, stabile esse. Gen. 41. v. 31. Ezech. 16. v. 7. & c. 41. v. 31. Prov. 19. v. 28. Amos 4. v. 12. Psal. 89. v. 38. *Part.* נָכוֹן certum, rationabile, rectum, statum, firmum: promptum, paratum, opportunum, appositum: commoditas *substantive*: cordatus. לֹא נָכוֹן incertus. *Constr.* נְכוֹן Prov. 4. v. 18. *Plur.* נְכֹנִים parati. Exod. 19. v. 11. *Pihel* כּוֹנֵן aptare, parare, ordinare, apparare, præparare, moliri, concinnare: disponere, dirigere, intendere: fir-

mare, confirmare, stabilire, ratum facere; statuere, constituere. Habac. 2. v. 12. Psal. 119. v. 90. *semel intransitive* כּוֹנֵן præpara te. Job 8. v. 8. *Puhal* כּוֹנַן paratum esse. Psal. 37. v. 23. Ezech. 28. v. 13. *Hiphil* הֵכִין *eandem significationem habet, ac Pihel.* Jos. 4. v. 3. Psal. 78. v. 8. 2. Sam. 5. v. 11. *Anomalum* הֲכִנּוּ comparavimus. 2. Paral. 29. v. 9. *cum syncopa radicalis* נ, *& ad formam analogam, pro* הֲכִנֹּנוּ, *quod pro* הֲכִינוֹנוּ. *Hophal* הוּכַן parari, firmari. Isa. 16. v. 5. & c. 30. v. 33. Nahum 2. v. 5. *Hithpahel* הִתְכּוֹנֵן *&* הִתְכּוֹנַן stabiliri, firmari. Num. 21. v. 27. Prov. 24. v. 3.

כֵּן Rectus, certus: recte, rite: tam. Num. 27. v. 7. 2. Reg. 7. v. 9. Eccles. 8. v. 10. sic, ita. Gen. 1. v. 7. & c. 9. v. 11. Exod. 7. v. 22. basis, sedes, locus, sessio. 1. Reg. 7. v. 29. & 31. *Secundum hanc significationem cum affixo suscipit Daghes, antecedente Pathach, ut* כַּנּוֹ basis ejus. Exod. 30. v. 28. ministerium, gradus, munus, officium. Gen. 40. v. 13. לָכֵן, עַל־כֵּן propterea, idcirco, eo, ideo, proinde, quapropter, propterea quod, quocirca, quamobrem, perinde, quandoquidem: ergo, igitur, itaque: plane. Gen. 38. v. 26. Jud. 6. v. 22. hactenus, hucusque. Neh. 2. v. 16. אַחֲרֵי כֵן, אַחַר כֵּן postea. Deut. 21. v. 13. כְּמוֹ כֵן similiter. Isa. 51. v. 6. וּבְכֵן & tunc. Eccl. 8. v. 10. *Plur.* כֵּנִים recti, probi, veraces. Gen. 24. v. 11. & c. 42. v. 11. pacifici *D. Hieronymo.*

אָכֵן Firmiter, certe, profecto, utique. *Vide in litera* א.

כַּנָּה f. Surculus, planta, sedes, locus. Psal. 80. v. 16.

כִּיּוּן m. Basis. Amos 5. v. 25. *aliis nomen Idoli; aliis* Saturnus, & Saturni stella; *aliis* imago Idoli.

כַּוָּנִים m. *Plur.* Liba, popana, placentæ *Idoli effigiem impressam habentes, quibus honos præstabatur: aliis genera ciborum, qui parabantur reginæ cœli, & Idolis. D. Hieronymus vertit* placentas reginæ cœli. Jerem. 7. v. 18. & c. 44. v. 19.

כַּוָּנָה f. Intentio, *apud Rabbinos.*

מָכוֹן m. Locus, basis, sedes, statio: præparatio: habitaculum *D. Hieronymo.* Exod. 15. v. 13. 1. Reg. 8. v. 13. *Constr.* מְכוֹן 1. Reg. 8. v. 39. *Cum affixo* עַל מְכוֹנוֹ super basim suam. Esdr. 2. v. 68. בִּמְכוֹנִי in loco meo. Isa. 18. v. 4. *Plur. cum affixo* מְכוֹנֶיהָ bases ejus. Psal. 104. v. 5. *Fœm. sing.* מְכוֹנָה basis, sedes, fulcimentum. 1. Reg. 7. v. 27. *Plur.* מְכוֹנוֹת *ibidem.*

מְכוּנָה f. Idem. Zach. 5. v. 10.

תְּכוּנָה f. Locus paratus, sedes, statio, præparatio, dispositio, idea, figura, apparatus. Nahum 2. v. 9. *Rabbini hoc nomine* Astrologiam *vocant a proportionibus, & figuris disponendis. Cum affixo* עַד־תְּכוּנָתוֹ usque ad locum ejus; *D. Hieronymus* usque ad solium ejus. Job 23. v. 3. וּתְכוּנָתוֹ & dispositionem ejus. Ezech. 43. v. 11.

כּוֹס f. Calix; crater; poculum, scyphus: congius. Gen. 40. v. 11. Prov. 23. v. 31. *per synecdochen* portio, demensum, potus. Psal. 23. v. 5. & 16. v. 5. conditio bona, *vel* mala; beneficia, *seu* pœnæ. Isa. 51. v. 17. Psal. 11. v. 6. Thren. 4. v. 21. *item* noctua, bubo, falco, nycticorax, ulula; *aliis* strix, *aliis* pelecanus. *Quidam ita dictam hanc avem autumant, quod ceteras aves stridore ad se invitet, & alliciat, allectasque intercipiat.* Levit. 11. v. 17. Psal. 102. v. 7. כּוֹסָם calicis eorum. Psal. 11. v. 6. כּוֹסִי calix meus. Psal. 23. v. 5. כּוֹסָהּ calicem ejus. Ezech. 23. v. 31. *Plur.* כּוֹסוֹת calices. Jerem. 35. v. 5.

כּוּר m. Catinus, catinum; fornax, caminus, *locus, aut vas ad liquanda, & fundenda metalla.* Deut. 4. v. 20. 1. Reg. 8. v. 51. Ezech. 22. v. 18.

כֹּר m. Corus; *mensura proprie aridorum, eadem cum* חֹמֶר. *Bis de liquidis usurpatur.* 1. Reg. 5. v. 11. Ezech. 45. v. 14. *Viginti coros olei purissimi singulis annis Hiram regi Tyri Salomon legitur tribuisse lib.* 1. *Reg. citato cap.* 5. *v.* 11. *Plur.* כֹּרִים cori. 2. Paral. 2. v. 10.

מְכוּרָה, & **מְכֹרָה** f. Peregrinatio, incolatus, habitatio. Ezech. 39. v. 14. *aliis* nativitas, *sicuti D. Hieronymo. Plur.* מְכֻרוֹת, & מְכֹרוֹת. *Cum affixo* מְכֹרֹתַי generatio mea. Ezech. 16. v. 3. & מְכֻרוֹתַיִךְ nativitatis tuæ. c. 21. v. 30.

כּוּשׁ Chusch, *nomen proprium viri.* Gen. 10. v. 6. *Hinc* Æthiopia *Chusch appellata.* 2. Reg. 19. v. 9.

כּוּשִׁי m. Æthiops: Maurus. 1. Sam. 18. v. 21. Jer. 13. v. 23. *Plur.* כֻּשִׁיִּים Æthiopes. Amos 9. v. 7. *Appellatur autem hoc nomine Saul* Psal. 7. *in titulo, quia non mutarat cor ab odio David, non secus ac Æthiops mutat pellem. Quanquam de hac voce* כּוּשׁ *admodum variant Interpretes. Quidam hominem quemdam Æthiopem intelligi volunt Aquilæ versionem sequentes, in qua habetur αἰθίοπος; alii de patre Saulis Cis exponunt, quasi legendum sit* קִישׁ, *atque ita sentit etiam Chaldæus; alii per antonomasiam Saulem* כּוּשׁ *appellatum arbitrantur a nigris, & tetris moribus, iuxta illud:* hic niger est, hunc tu, Romane, caveto. *In hac sententiarum varietate Græcos, & Latinos Patres sequi præstat; qui Chusi amicum familiarem Davidis intelligunt genere Æthiopem, sed ad Judaismum conversum, vel ob colorem ita dictum, licet gente Judæum, qui consilium Achitophel irritum, & inane reddiderat. Neque obstat, quod hoc nomen scribatur per* שׁ, *& per* כ, *cum nomen Chusi amici Davidis reperiatur scriptum literis* ח, *&* ס *adhibitis. Nam præterquamquod in Historia Regum reperitur cum* שׁ, *quis ignorat, ex trita Grammaticæ Hebraicæ regula literas unius organi facile inter se commutari? Fœm.* כֻּשִׁית Æthiopissa. Num. 12. v. 1. *Zippora Mosis uxor cur dicta sit* כֻּשִׁית *sc.* Æthiopissa, *& de ejus contentione, ac dis-*

dissidio cum Maria sorore Mosis vide, si placet, Quæstionem 19. ex Quæstionibus a nobis editis typis Seminarii Patavini anno 1725.

כזב Mentiri, mendacem, fallacem esse. Psal. 116. v. 11. *Niphal* נִכְזַב mendacem fieri, mendacem inveniri, frustrari. Job 40. v. 28. Prov. 30. v. 6. *Pihel* כִּזֵּב mentiri, pejerare. Mich. 2. v. 11. Psal. 86. v. 36. deficere *D. Hieronymo*. Isa. 58. v. 11. *Hiphil* הִכְזִיב ad mentiendum impellere, mendacem facere, mentiri, mendacii arguere. Job 24. v. 25.

כָּזָב m. Mendacium. Psal. 4. v. 3. & 58. v. 4. *Plur.* כְּזָבִים mendacia. Hos. 7. v. 13. Prov. 14. v. 5. *Cum affixo* כִּזְבֵיהֶם mendacia eorum. Amos 2. v. 4. *Animadverte, in sacris literis mendacii nomine sæpe falsam, & impiam opinionem, vel doctrinam de Deo designari.*

אַכְזָב m. Mendax, fallax. Jer. 15. v. 18. *substantive* mendacium, deceptio. Mich. 1. v. 14.

אַכְזִיב m. *Nomen proprium loci. D. Hieronymo* mendacium. Mich. 1. v. 14. Jos. 15. v. 37.

כזר אַכְזָר m. Crudelis, atrox, inhumanus, impius, immanis, dirus, immitis, austerus, immisericors, truculentus, trux, severus, audax, sanguinarius, ferus, sævus. Deut. 32. v. 33. Job 41. v. 1. Thren. 4. v. 3.

אַכְזָרִי m. Idem. Prov. 5. v. 9. Jer. 6. v. 23. Isa. 13. v. 9.

אַכְזְרִיּוּת f. Crudelitas, atrocitas, severitas, immanitas, feritas, diritas, impietas, inhumanitas, sævities. Prov. 27. v. 4.

כחד *Pihel* Celare, abscondere, occultare: negare. 1. Sam. 3. v. 13. Jos. 7. v. 19. excidere, succidere, delere, removere. *Construitur absolute, vel cum Dativo.* Psal. 40. v. 11. Job 27. v. 11. *sæpius cum præpositione* מִן. Gen. 47. v. 18. *Niphal* נִכְחַד abscondi, occultari, exscindi, succidi, desolari. Hos. 5. v. 3. Psal. 69. v. 6. & 139. Job 4. v. 7. & c. 22. v. 20. Zachar. 11. v. 9. *Hiphil* הִכְחִיד celare, exscindere, succidere. Exod. 23. v. 23. 1. Reg. 13. v. 14. Job 20. v. 12.

כחל Fucare, stibio pingere, aptare, comere, ornare oculos suos stibio, circumlinire stibio, colorare. Ezech. 23. v. 40. *Semel tantum in sacris literis invenitur. D. Hieronymo* circumlinire stibio. *Apud Rabbinos* stibium, & fucus *dicitur* כֹּחַל.

כחש Mentiri, mendacem fieri: negare: *metaphorice* emaciari, attenuari, macrescere. Psal. 109. v. 24. *Pihel* כִּחֵשׁ mentiri, diffiteri, inficiari, negare, abnegare, denegare, abjurare: fallere. 1. Reg. 13. v. 18. Habac. 3. v. 17. Job 31. v. 28. *Niphal* נִכְחַשׁ mendacem fieri: viribus privari, attenuari, humiliari. *D. Hieronymo* negare. Deut. 33. v. 29. *Hithpahel* הִתְכַּחֵשׁ negare, mentiri. 2. Sam. 22. v. 45.

כַּחַשׁ m. Mendacium, negatio, abnegatio, defectio, contradictio; macies, tenuitas, macilentia. Nahum 3. v. 1. *D. Hieronymo* negotiatio, *sed legendum* negatio. Hos. 11. v. 12.

Cum

Cum affixo כַּחֲשִׁי macies mea. Isa. 16. v. 8. *Plur. cum affixo* וּבְכַחֲשֵׁיהֶם & mendaciis suis. Hos. 7. v. 3.

כֶּחָשִׁים m. *Plur.* Mendaces. Isa. 30. v. 9.

כִּי Quia, quandoquidem, quotiescunque. Gen. 2. v. 3. quod, quamvis. Gen. 8. v. 21. & c. 48. v. 15. Exod. 34. v. 9. Jos. 17. v. 18. nam, namque, enim, etenim, quippe. Psal. 1. v. 6. & 51. v. 5. igitur, ideo, idcirco. Gen. 22. v. 17. 1. Sam. 2. v. 25. Jer. 4. v. 18. an. Isa. 29. v. 16. ut. Jud. 8. v. 15. cum. Levit. 5. v. 17. quoniam. Isa. 12. v. 1. עַד כִּי donec, usque dum, quando. Gen. 26. v. 13. Deut. 4. v. 25. כִּי אִם quod si, sed, at: imo. Gen. 40. v. 14. Psal. 1. v. 1. Isa. 59. v. 2. *augmento etiam inservit*. Jer. 37. v. 9. etiamsi. 1. Sam. 14. v. 39. Jos. 17. v. *ultimo*: sed. Psal. 1. v. 2. nisi. Gen. 32. v. 20. הֲכִי num quia? num? Gen. 27. v. 36. הֲכִי *est etiam affirmantis particula*, vere, profecto, certe, ita. Gen. 27. v. 31. & 2. Sam 23. v. 19.

כיד כִּיד m. Afflictio, exitium, infortunium, pernicies, eventus malus, contritio. *Cum affixo* כִּידוֹ afflictionem suam. Job 21. v. 20. *D. Hieronymus* interfectionem suam *vertit*.

כִּידוֹן m. Lancea, framea, clava, hasta. Jos. 8. v. 17. Job 41. v. 20. humerale, armatura, hastile, clypeus, scutum, *quo humeri proteguntur*. 1. Sam. 17. v. 6. Jer. 6. v. 23. & c. 50. v. 42.

כיל כִּילַי m. Tenax, parcus, avarus. Isa. 32. v. 5. *cum Tzere ab initio* כֵּלַי v. 7. *Alii volunt, hoc nomen derivari a* כול metiri, *quia avarus constitutam, ac præfinitam sibi mensuram non prætergreditur, parcendo sumptibus, nihilque in pauperes erogando; alii a* כָּלָא prohibere, *quia facultates suas, ac divitias arcte retinendo prohibet, ne aliorum usui inserviant*.

כים כִּימָה f. Vergiliæ, Plejades, Arcturus, Hyades, Arctophylax, Orion. Job 9. v. 9. & c. 38. v. 31. Amos 5. v. 8. *D. Hieronymo* Arcturus. *Astrologi volunt, Arcturum vocari stellam in signo Bootæ, sc. bubulci, signi cœlestis, quod appellatur etiam Arctophylax, quia bubulcorum more plaustrum sequitur. Dextera manu quatuor stellas gestat nunquam occidentes. A rusticis dicitur Septentrio. Caudam majoris ursæ subsequitur, quæ ortu, & occasu turbines, ac procellas excitat, ideoque ursæ cauda vocatur.*

כיס כִּיס m. Loculus, marsupium, sacculus, cista, crumena. Prov. 1. v. 14. & c. 16. v. 11. Mich. 6. v. 11. *Cum affixo* בְּכִיסְךָ in sacculo tuo. Deut. 25. v. 13.

כיף כֵּיפָא Petra; *in Targum respondet Hebræo* סֶלַע. *Plur.* כֵּפִּים petræ, rupes. Job 30. v. 6. Jerem. 4. v. 29. *Hinc D. Petrus dictus est* Cephas, *scilicet* Petra.

כיר כִּיּוֹר m. Labrum, lebes, lavacrum, luter, pelvis, concha, pollubrum, *vas, in quo jugiter erat aqua.* Exod. 30. v. 18. 1. Sam. 2. v. 14. focus, foculus, lampas: caminus *D. Hieronymo.* Zach. 12. v. 6. suggestus *instar conchæ exædificatus.* 2. Paral. 6. v. 13. *Plur.* כִּיּוֹרִים conchæ. 2. Paral. 4. v. 6. *Fœm.* כִּיּוֹרוֹת conchæ. 1. Reg. 7. v. 40.

Labrum ex ære conflatum erat, quod mulieres in ostio Tabernaculi excubantes obtulerant. Specula enim, ad quæ formam curare solitæ, sponte, nulloque impellente, illi conficiendo dicarant. Hoc labro utebantur Sacerdotes ad manus, vel corpus abluendum. Ex parte superiori aqua per tubos defluebat. Per hoc autem dona Spiritus Sancti significabantur, qui in sacris literis aquæ sæpe comparatur, cœlitusque in fideles plene, cumulateque beneficia solet conferre.

כִּירַיִם m. *Dual.* Testus, fornax, vas fictile, chytropodes, sustentacula ollarum ad ignem in foco. Levit. 11. v. 35. *R. David ait esse Dualis numeri, quia vult, esse locum, in quo duo lebetum ordines disponuntur.*

כָּךְ Sic. *Rabbinis frequentissimum. Hinc* כָּכָה sic, ita. Num. 11. v. 15. Cant. 5. v. 9. Psal. 144. v. 15. אִם כָּכָה siccine?

כבב כּוֹכָב m. Stella, sidus, astrum. Num. 24. v. 17. *Constr.* כּוֹכַב Amos 5. v. 26. *Plur.* כּוֹכָבִים stellæ. Gen. 37. v. 9. *Constr.* כּוֹכְבֵי Gen. 22. v. 17. Isa. 13. v. 10. *Cum affixo* כּוֹכְבֵיהֶם stellas eorum. Ezech. 32. v. 7.

כִּכָּר Massa, frustum, torta, tracta. Exod. 25. v. 39. planities, *cum de terra usurpatur.* Gen. 13. v. 12. *de metallis,* talentum. Exod. 38. v. 25. *Constr.* כִּכַּר buccella, frustum. Zach. 5. v. 7. Prov. 6. v. 26. regio, planities. Gen. 13. v. 10. torta. Exod. 29. v. 23. *Dual.* כִּכָּרַיִם duo talenta. 2. Reg. 5. v. 23. *Constr.* כִּכְּרַיִם ibidem. *Plur.* כִּכָּרִים talenta. 1. Paral. 22. v. 14. *Constr.* כִּכְּרֵי 2. Reg. 5. v. 5. *Fœm.* כִּכְּרוֹת buccellæ, frusta. Jud. 8. v. 5. 1. Sam. 10. v. 3.

Talentorum duo erant genera, alterum sacrum, alterum profanum, utrunque vel aureum, vel argenteum. Talentum sacrum aureum valebat duodecies mille ducatis, profanum sexies mille ducatis; talentum vero sacrum argenteum continebat ter mille siclos sacros, profanum ter mille siclos profanos. Siclus quid fuerit, quantique valuerit, vide in dictione שֶׁקֶל.

כָּלָא Prohibere, claudere, includere, occludere, cohibere, inhibere, reprimere, retinere, continere, coercere. Num. 11. v. 28. Jer. 32. v. 3. Psal. 119. v. 101. 1. Sam. 6. v. 10. *intransitive* cohibere se, continere se, cessare. Hag. 1. v. 10. 1. Sam. 25. v. 33. *Niphal* נִכְלָא prohiberi, concludi, cohiberi. Gen. 8. v. 2. Exod. 36. v. 6. *Pihel Imperat.* כַּלֵּה cohibe, siste. Psal. 74. v. 11. *cum* ה *loco* א.

כֶּלֶא m. Coercitio, cohibitio, prohibitio, inclusio, carcer, cella: 2. Reg. 17. v. 4. *Cum affixo* כִּלְאוֹ carceris ejus. 2. Reg. 25. v. 29. *Plur.* כְּלָאִים carceres. Isa. 42. v. 22.

כְּלִיא m. Idem. Jer. 37. v. 4. & c. 52. v. 31. *quod legitur* כְּלוּא.

מִכְלָה f. Ovile, caula, septum. Habac. 3. v. 16. *cum* ה *loco* א, *pro* מִכְלָאָה. *Plur. constr.* מִכְלְאוֹת caulæ. Psal. 78. v. 70. *Cum affixo* מִמִּכְלְאֹתֶיךָ de caulis tuis. Psal. 50. v. 9. *Alibi non reperies.*

כִּלְאַיִם m. Diversa genera, heterogenea, promiscua duarum diversarum rerum mixtura: mixtum e lana, & lino, & e duobus generibus seminum, vel e duobus quibuscunque generibus, *v. g. e duobus animalibus, e duabus arboribus. Hoc nomine res supradictæ appellantur, quia in Lege diversarum rerum mixtio erat vetita. Adverbialiter* mixtim. Levit. 19. v. 19. Deut. 22. v. 9.

כלב כֶּלֶב m. Canis: Cerberus. Exod. 11. v. 7. Prov. 26. v. 11. *Plur.* כְּלָבִים canes. Isa. 56. v. 10. *Constr.* כַּלְבֵי Job 30. v. 1.

כְּלוּב m. Canistrum, fiscus, corbis, cavea, *ubi nutriuntur aves.* Amos 8. v. 1. Jer. 5. v. 25. *aliis* decipula, *sicuti D. Hieronymo; aliis* uncinus pomorum.

כָּלֵב Caleb. *Nomen proprium viri ex tribu Judæ, qui cum Josue terram Chanaan exploravit, eamque cum eodem post mortem Moysis ingressus est.* Num. 14. v. 24. *item regionis.* 1. Sam. 30. v. 14.

כָּלָה Consumi, deficere, cessare omnino; absolvi, perfici, finiri: confidere, sperare, anxie expectare. Gen. 41. v. 52. Exod. 39. v. 32. Psal. 73. v. 24. Isa. 21. v. 16. & c. 32. v. 10. 1. Paral. 28. v. 20. prohibere. Psal. 119. v. 101. desiderare *secundum quosdam.* Psal. 84. v. 3. *Pihel* כִּלָּה absolvere, exequi, complere, perficere, finire, consummare, impendere, navare. Gen. 18. v. 33. Num. 17. v. 11. consumere, perdere, delere. Gen. 41. v. 29. Exod. 33. v. 5. Num. 25. v. 11. Jer. 14. v. 12. *Anomalum* אֲכֶלְךָ consumam te. Exod. 33. v. 3. *pro* אֲכַלֶּךָ. *Puhal* כֻּלָּה finiri, perfici. Gen. 2. v. 1. Psal. 72. v. 20.

כָּלֶה m. Consumptus, deficiens: *Plur. fœm.* כָּלוֹת deficientes. Deut. 28. v. 32.

כָּלָה f. Consumptio, deficientia, consummatio. Gen. 18. v. 21. Ezech. 11. v. 13. completum, perfectum, decisum, determinatum. Isa. 28. v. 22. Soph. 1. v. 18. *adverbialiter* כָּלָה omnino. Exod. 11. v. 1. *Plur.* כָּלוֹת Deut. 28. v. 32.

כִּלָּיוֹן m. Consummatio, consumptio, deficientia. Isa. 10. v. 22. *Constr.* כִּלְיוֹן Deut. 28. v. 65.

תִּכְלָה f. Perfectio, consummatio. Psal. 119. v. 96.

תַּכְלִית f. Perfectio, consummatio, finis: universitas. Job 26. v. 10. Psal. 139. v. 22.

מִכְלוֹת f. *Plur.* Perfectiones, vasa, vasarium, abacus. 2. Paral. 4. v. 21.

כְּלִי m. Instrumentum, vas, dolium, supellectilia; arma. Gen. 31. v. 33. Levit. 11. v. 31. Num. 19. v. 15. 1. Sam. 16. v. 22. vestis. Lev. 13. v. 48. Deut. 22. v. 5. ornamenta. Isa. 61. v. 10. pera. 1. Sam. 17. v. 49. *Cum affixo* כֶּלְיְךָ instrumento tuo. Deut. 23. v. 24. *Plur.* כֵּלִים vasa. Exod. 22. v. 7. *Constr.* כְּלֵי Gen. 24. v. 53. *Cum affixo* כֵּלָיו vasa illius. Exod. 39. v. 33.

כְּלָיוֹת f. *Plur.* Renes. Jerem. 11. v. 20. *Metaphorice* grana frumenti, *quia renibus sunt similia, ut constr.* כִּלְיוֹת Deut. 32. v. 14. renes. Isa. 34. v. 6. *Cum affixo* כִּלְיוֹתַי renes meos. Psal. 26. v. 2.

כֶּלַח m. Senectus, senium, tempus senectutis, maturitas. Job 5. v. 26. & c. 30. v. 2.

כָּלַל Consummare, perficere, absolvere, implere: summatim complecti. Ezech. 27. v. 11.

כָּלִיל m. Perfectum, absolutum, totum, universum, integrum, consummatum: consummatio, universitas: generalis, universalis. Levit. 6. v. 23. Ezech. 16. v. 14. *adverbialiter*, penitus, prorsus, omnino, totaliter, integre, absolute, universaliter. Isa. 2. v. 18. *item* holocaustum, oblatio, sacrificium sacerdotis. Deut. 33. v. 10. Psal. 51. v. 21. Levit. 6. v. 16. *Constr.* כְּלִיל Jud. 20. v. 40. *Fœm. constr.* כְּלִילַת perfecta, tota. Thren. 2. v. 15.

כַּלָּה f. Sponsa, *ratione habita sponsi: sic appellatur, quia in diebus desponsationis omnia ejus ornamenta, & pulchritudo conspicitur.* Jerem. 2. v. 32. nurus, *ratione habita soceri, vel socrus:* nympha. Mich. 7. v. 6. *Cum affixo* כַּלָּתוֹ nurum suam. Gen. 11. v. 31. *Plur.* כַּלּוֹת. *Cum affixo* כַּלֹּתֶיהָ nuribus suis. Ruth 1. v. 8.

כְּלוּלוֹת f. *Plur.* Sponsalia, desponsationes. *Cum affixo* כְּלוּלֹתָיִךְ desponsationum tuarum. Jer. 2. v. 2.

כֹּל Omnis, omne, totum, universum: universitas, singuli: unusquisque: omnes, omnia *numero plurali adjunctum*: quisquis, quilibet, quælibet, quodlibet, quicunque, quæcunque, quodcunque. *Cum particulis negandi* אַיִן, לֹא, בִּלְתִּי *conjunctum significat* nullum, nihil quicquam, non aliquid, non quicquam. 2. Sam. 12. v. 3. Exod. 20. v. 10. 2. Sam. 23. v. 6. *semel cum* א כֻּלָּא totam. Ezech. 36. v. 5. *Cum affixo* כֻּלּוֹ totus ipse. Mal. 3. v. 9. כֻּלָּם cuncti, universi. 1. Reg. 22. v. 28. כֻּלָּנָה omnia ipsa. Gen. 42. v. 36. *& cum* ה *ante* נ לְכֻלָּהְנָה omnibus ipsis. 1. Reg. 7. v. 37. כֻּלָּנוּ omnes nos. Gen. 42. v. 11. לְכֻלָּנוּ omnibus nobis. Mal. 2. v. 10. כֻּלְּכֶם omnes vos. Deut. 4. v. 4.

מִכְלוֹל m. Perfectio, consummatio, universitas. Ezech. 23. v. 12.

מַכְלוּל m. Idem. *Plur.* בְּמַכְלֻלִים multifariam. Ezech. 27. v. 24.

מִכְלָל m. Idem. *Constr.* מִכְלַל Psal. 50. v. 2.

כלם

כלם *Niphal* נִכְלַם Pudere, erubescere, verecundari, pudore affici, ignominia, pudore suffundi. Jerem. 31. v. 19. Psal. 74. v. 21. *Hiphil* הִכְלִים pudore, ignominia afficere, pudefacere, pudore suffundere, confundere. 1. Sam. 25. v. 34. & c. 26. v. 7. Jer. 6. v. 15. *Hophal* הָכְלַם pudore suffundi, ignominia affici, erubescere. Jerem. 14. v. 3. 1. Sam. 25. v. 15.

כְּלִמָּה f. Ignominia, probrum, pudor; erubescentia, dedecus, verecundia, confusio. Jerem. 51. v. 50. Psal. 4. v. 3. *Cum affixo* כְּלִמָּתִי pudor meus. Psal. 44. v. 16. כְּלִמָּתֵנוּ pudor noster. Jer. 3. v. 25. *Constr.* כְּלִמַּת Ezech. 34. v. 29. *Plur.* כְּלִמּוֹת ignominiæ. Mich. 2. v. 6.

כְּלִמּוּת f. Ignominia, pudor. Jer. 23. v. 40.

כלף כֵּלַפּוֹת f. *Plur.* Mallei; bipennes *D. Hieronymo*. Psal. 74. v. 6. *Septuaginta, & alii* asciam *vertunt*.

כמה Desiderare, concupiscere, amare, appetere, desiderio teneri: æstuare. Psal. 63. v. 2. *aliis* arescere: *ubi verba* כָּמַהּ לְךָ בְשָׂרִי concupivit te caro mea, *Septuaginta vertunt* quam multipliciter tibi caro mea; *D. Hieronymus* desideravit ad te caro mea. *Semel hoc Verbum in Sacris literis invenies*.

כמז כּוּמָז m. Subligaculum, cingula pendula, *vel* bullata muliebris. Exod. 35. v. 22. typus loci vulvæ, *præcipue apud Rabbinos*: murænula *D. Hieronymo*. Num. 31. v. 49. *aliis* dextrale; *aliis* brachiale.

כמן מַכְמַנִּים m. *Plur.* Recondita, thesauri reconditi. *Constr.* מִכְמַנֵּי Dan. 11. v. 43.

כַּמֹּן m. Cyminum, *semen & herba nota, vulgo* comino. Isa. 28. v. 27.

כמס Recondere, abscondere, celare, occultare. Deut. 32. v. 34. *ubi* כָּמֻס reconditum. *Alibi non reperitur*.

כמר *Niphal* נִכְמַר Incalescere, calefieri, flagrare, æstuare, revolvere, resonare: atrari, denigrari, contrahi, convolvi, commoveri. Gen. 43. v. 30. 1. Reg. 3. v. 26. Hos. 11. v. 8. exuri. Thren. 5. v. 10.

כְּמָרִים m. *Plur.* Sacrificuli, aruspices; æditui *D. Hieronymo*. Soph. 1. v. 4. *Cum affixo* וּכְמָרָיו & æditui ejus. Hos. 10. v. 5. *Hodie apud Judæos hoc nomine appellantur* Monachi; Monialis *autem* כּוּמָרִית *vocatur*.

כִּמְרִירִים m. *Plur.* Æstus: atrores, nigredines. Job 3. v. 5.

מִכְמָר m. Rete piscatorium, *aut* venatorium, *ita dictum, quia feras, sive pisces convolvendo attrahit*. Isa. 51. v. 20. *D. Hieronymo* illaqueatus.

מַכְמוֹר m. Idem. *Plur.* מַכְמוֹרִים. *Cum affixo* בְּמַכְמֹרָיו in retia ejus. Psal. 141. v. 10.

מִכְמֹרֶת f. Retiaculum, rete. Isa. 19. v. 8.

מִכְמֶרֶת f. Idem. *Cum affixo* בְּמִכְמַרְתּוֹ in rete suum. Habac. 1. v. 15.

כְּמוֹשׁ Chamos. Num. 21. v. 29. *Nomen Idoli a Moabitis culti. Alii Idolum hoc cacum fuisse volunt; alii arbitrantur fuisse Saturnum; alii Plutonem; alii denique Bacchum, cultumque fuisse conviviis, cantionibus, saltationibus, & temulentia.*

כָּנָה Cognominare, denominare, cognomine, *vel* titulo appellare, titulis uti: æquare *D. Hieronymo.* Job 32. v. 21. assimilare. Isa. 45. v. 4. assimilari. v. 5. *Hinc apud Grammaticos* cognomina כִּנּוּיִם *appellantur.*

כֵּן כִּנִּים m. *Plur.* Pediculi: cyniphes; culices. Exod. 8. v. 17. *Culices sunt animalia admodum exigua, & minuta per aerem volitantia, oculorumque aciem propemodum effugientia, quæ acerbissimum aculeum corpori tam cito infigunt, ut prius percutientium stimulum sentias, quam advenientium volatum cernas.*

כִּנָּם c. Pediculi, pediculorum multitudo. Exod. 17. v. 18.

כַּנָּה f. Surculus: vitiarium. Psal. 80. v. 16.

כָּנַס Colligere, congregare, coacervare, comportare, congerere. Eccles. 2. v. 8. 1. Paral. 22. v. 2. *Pihel* כִּנֵּס idem. Ezech. 22. v. 21. Psal. 147. v. 2. *Hithpahel* הִתְכַּנֵּס colligere se. Isa. 28. v. 20.

כְּנֶסֶת f. Congregatio, cœtus, Ecclesia, synagoga, *apud Rabbinos sic dicta, quia illuc ad orandum congregantur.*

מִכְנָסַיִם m. Femoralia, seminalia, braccæ, subligar, subligacula. *Constr.* מִכְנְסֵי Exod. 28. v. 42. Ezech. 44. v. 18.

Femoralia erant braccæ lineæ Sacerdotum femora, & pudenda a lumbis ad genua operientes. A parte anteriori clausæ erant, & sicuti hodiernæ virorum braccæ ad genua demissæ lumbis alligabantur.

כָּנַע *Hiphil* הִכְנִיעַ Deprimere, prostrare, affligere, humiliare, submittere. 1. Paral. 17. v. 10. Job 40. v. 7. Jud. 4. v. 23. Nehem. 9. v. 24. Psal. 81. v. 15. *Niphal* נִכְנַע deprimere, demittere, humiliare, abjicere se: deprimi, abjici. 2. Paral. 32. v. 26. Levit. 26. v. 41. Jud. 8. v. 28.

כְּנַעַן m. Chanaan, *nomen proprium viri filii Cham.* Gen. 9. v. 18. *Ab eo terra Chanaan appellata fuit, quia ab ipso occupata.* Gen. 11. v. 31. *Cum autem terræ Chanaan incolæ mari proximi mercaturam exercuerint, factum est, ut* כְּנַעַן negotiatorem, & mercatorem *significet.* Hos. 12. v. 7. Ezech. 17. v. 4.

כְּנַעֲנִי m. Chananæus. Gen. 38. v. 2. negotiator, mercator. Prov. 31. v. 24. *Fœm.* כְּנַעֲנִית Chananæa. *Plur.* כְּנַעֲנִים Chananæi. Job 40. v. 25.

כְּנַעַן m. Idem. *Plur. cum affixo* כְּנַעֲנֶיהָ mercatores ejus. Isa. 23. v. 8.

כִּנְעָה f. Merx, mercimonium: humiliatio *aliis*. *Cum affixo* כִּנְעָתֵךְ merces tuas *juxta Targum*; confusionem tuam *juxta D. Hieronymum*. Jerem. 10. v. 17.

כָּנָף c. *sed f. sæpius*. Extremitas, finis *cujuslibet rei*, ala, penna, ora vestis, *sc. pars inferior vestis*. Gen. 1. v. 21. pars, angulus. Num. 15. v. 38. *Sicut* כַּף *usurpatur de extremitate, & cavitate manuum, pedum &c. ita* כָּנָף *de extremitate vestium, ut constr.* כְּנַף 1. Sam. 24. v. 5. *Cum affixo* כְּנָפִי oram meam. Ezech. 16. v. 8. *velorum*. Isa. 18. v. 1. *exercituum*. Isa. 8. v. 8. *terræ* c. 11. v. 12. *Dualis* כְּנָפַיִם alæ. Exod. 25. v. 20. *Constr.* כַּנְפֵי. Exod. 19. v. 4. *Cum affixo* כְּנָפָיו alas suas. Deut. 32. v. 11. *Fœm. constr.* כַּנְפוֹת extremitates, fines. Ezech. 7. v. 2. *Hinc Verbum in Niphal* Isa. 30. v. 20. יִכָּנֵף alatus erit, *vel* alis aufugiet; *vel* faciet avolare, *sicuti D. Hieronymus*; *vel* extremæ oræ includetur: *aliis* colligetur; *aliis* excludetur; *aliis* prohibebitur.

כנר כִּנּוֹר m. Cithara, chelys, lyra. Gen. 4. v. 21. *Plur.* כִּנּוֹרִים & כִּנֹּרוֹת citharæ. Ezech. 26. v. 13. Psal. 137. v. 2. 1. Reg. 10. v. 12. *Cum affixo* כִּנֹּרוֹתֵינוּ citharas nostras. Psal. 137. v. 2.

כִּסֵּא m. Solium, sedes, sella, thronus. Deut. 17. v. 18. *Cum affixo* כִּסְאוֹ thronum illius. Exod. 11. v. 5. *Plur.* כִּסְאוֹת throni. Psal. 122. v. 5.

כִּסֵּה m. Idem; *cum* ה *loco* א. *Bis* 1. Reg. 10. v. 19. & Job 26. v. 9. *nec alibi*.

כֵּס m. Idem. Exod. 17. v. 16. *ubi* כֵּס יָהּ thronus Dei *a nonnullis conjunctum scribitur*.

כֶּסֶא m. Tempus constitutum. Psal. 81. v. 4. Luna plena. Prov. 7. v. 20.

כָּסָה Tegere, contegere, velare, obnubere, obtegere, operire, cooperire, obducere, obruere, prætexere, obtrudere, occultare, celare. Prov. 12. v. 16. & 23. *in Kal raro invenitur*. *Niphal* נִכְסָה tectus, opertus est. Jerem. 51. v. 42. Ezech. 24. v. 8. *Pihel* כִּסָּה *Significatio eadem, ac in Kal. Construitur cum Accusativo, & præpositione* עַל. Numer. 9. v. 15. Psal. 85. v. 3. & 147. v. 8. Ezech. 16. v. 18. Hos. 10. v. 8. Jerem. 46. v. 8. *Anomalum* וָאֲכַסֵּךְ & operui te. Exod. 16. v. 10. *Vau hippuch habet præter morem Pathach ante* א *pro Kametz*. *In* יְכַסְיֻמוּ *autem* operient eos. Exod. 15. v. 5. *duplex est anomalia; prima in Jod loco* ה; *secunda in affixo* מוּ *pro* מוֹ: *est enim pro* יְכַסּוּמוֹ. *Puhal* כֻּסָּה & כֻּסֶּה opertus, obtectus est. Psal. 80. v. 11. Eccles. 6. v. 4. *Hithpahel* הִתְכַּסָּה operire se, operiri. 1. Reg. 11. v. 29. 2. Reg. 19. v. 1. Prov. 26. v. 26.

כֶּסֶה m. Feria stativa, tempus statutum, *peculiariter* novilunium; *aliis* plenilunium. Prov. 7. v. 20. Psal. 81. v. 4.

כָּסוּי m. Tegmen, operculum, velamen, opertorium, operimentum. Num. 4. v. 6. & 14.

כְּסוּת f. Tegumentum, tegmen, velamen, operimentum. Gen. 20. v. 16. *Cum affixo* כְּסוּתָם operimentum eorum. Isa. 50. v. 3. כְּסוּתֹה operimentum ejus. Exod. 22. v. 27. כְּסוּתָהּ operimentum ejus. Exod. 21. v. 20. *Cum aphæresi* סוּת *dicitur* Gen. 49. v. 11.

מִכְסֶה m. Tegmen, operculum. Exod. 26. v. 14. *Constr.* מִכְסֵה. *Cum affixo* מִכְסֵהוּ operimentum ejus. Num. 4. v. 25.

מְכַסֶּה m. Idem. Isa. 23. v. 18. *Est etiam Part. Pihel.* Levit. 3. v. 3.

כָּסַח Succidere, excidere, putare, amputare, secare. Isa. 33. v. 12. *aliis* congregari, *sicuti D. Hieronymo*: disrumpi. Psal. 8. v. 17.

כְּסוּחָה f. Succisum, excisum. Isa. 5. v. 25. *D. Hieronymo* quasi stercus.

כָּסַל Stultum, stolidum fieri, insipientem esse, stulte agere. Jerem. 10. v. 8. fatuum reputari *D. Hieronymo*.

כְּסִיל m. Stultus, stolidus, ineptus, fatuus, imprudens, insipiens, inconstans, instabilis, *qui mutatur in horas*. Psal. 49. v. 11. Prov. 19. v. 10. *Item* Orion, *ita dictus, quia instabilis, & inconstans est, ejusque ortus procellis, ac tempestatibus orbem miscet, ac turbat*: constellatio, sidus: hyades: planeta. Amos 5. v. 8. Job 9. v. 9. & c. 38. v. 31. dives. Prov. 19. v. 1. *Plur.* כְּסִילִים stulti. Prov. 1. v. 32. *Cum affixo* וּכְסִילֵיהֶם & Oriones eorum; *D. Hieronymus* & splendor earum, *quia nomen sumpsit in genere pro omnibus astris lucentibus*. Isa. 13. v. 10.

כֶּסֶל m. Stoliditas, stultitia, inconstantia, insipientia: *Septuaginta* scandalum, offendiculum. Psal. 49. v. 14. & 85. v. 19. expectatio, spes, fiducia. *Cum affixo* כִּסְלוֹ spes ejus. Job 8. v. 14. בְּכִסְלֶךָ in spe tua, *Targum* in auxilium tui; *D. Hieronymus* in latere tuo. Prov. 3. v. 26. כִּסְלִי robur meum. Job 31. v. 24. כִּסְלָם spem suam. Psal. 78. v. 7. coxendix, inguen, ilia, *quæ sunt conjuncta renibus sub lumbis*. Job 15. v. 27. *Plur.* כְּסָלִים ilia. Levit. 3. v. 4. Psal. 38. v. 8. *ubi cum affixo* כְּסָלַי ilia mea. *Septuaginta* lumbi mei.

כִּסְלָה f. Stultitia, fatuitas, insipientia: cor *Septuaginta*. Psal. 85. v. 9. spes, fiducia. *Cum affixo* כִּסְלָתֶךָ spes tua. Job 4. v. 6.

כְּסִילוּת f. Stoliditas, fatuitas, stultitia. Prov. 9. v. 19.

כִּסְלֵו *Nomen mensis noni incipientis a novilunio nostri* Novembris, *quo Orion oritur*. Neh. 1. v. 1. Zach. 7. v. 1. *Hujus mensis dies vigesimus dicitur dies ignis, qui datus fuit Nehemia sacrificante. Ejusdem die 25 celebratum fuit festum* חֲנֻכָּה dedicationis. *Nonnullis placet, hunc mensem ita ab Hebræis appellatum fuisse ab ortu Orionis propter magnam Cœli inconstantiam, & intemperiem, quæ ut plurimum hoc mense esse solet.*

כָּסַם Tondere: tondendo adæquare, *forcipe, non novacula*. Ezech. 44. v. 20.

כֻּסֶּמֶת

כֻּסֶּמֶת f. Zea, *frumenti genus, quod vulgo* ſpelta *dicitur:* far *D. Hieronymo*. Exod. 9. v. 32. vicia. Iſa. 28. v. 25. *Plur. maſc.* כֻּסְּמִים ſpeltæ. Ezech. 4. v. 9. *D. Hieronymo* vicia.

כָּסַס Numerare, ſupputare, in ſummam redigere. Exod. 12. v. 4.

כֶּסֶא & כֶּסֶה m. Feria ſtativa, tempus ſtatum. Prov. 7. v. 20. Pſal. 81. v. 8.

מֶכֶס m. Numerus, ſupputatio, ſumma: cenſus, vectigal: pars *D. Hieronymo*. Num. 31. v. 28. *Cum affixo* מִכְסָם ſupputatio eorum. v. 40. *Ideo juxta R. David nomine* מֶכֶס *intelligitur* cenſus, *ſive* vectigal, *quia publicani ab introeuntibus urbes, vel loca tranſeuntibus certum numerum, vel portionem earum rerum, quas aſportant, vel important, ſolent accipere ſecundum locorum morem, & conſuetudinem. Hinc Rabbini menſas nummulariorum, quas nos* Cambio, מֶכֶס *appellant, & collybiſtarum locum* בֵּית הַמֶּכֶס.

מִכְסָה f. Summa, acceſſio, computatio, ſupputatio, numeratio, numerus. Levit. 27. v. 23. *Conſtr.* מִכְסַת Exod. 12. v. 4.

כָּסַף Amare, concupiſcere, deſiderare, appetere, expetere, anhelare. Pſal. 17. v. 12. Job 14. v. 15. *Niphal* נִכְסַף deſiderio affici, *vel* teneri, deſiderare. Gen. 31. v. 30. Pſal. 84. v. 3. Soph. 2. v. 1.

כֶּסֶף m. Argentum: *quia multum deſiderabile, & amabile eſt*: pecunia, denarius, moneta, nummi argentei: numiſma. Gen. 17. v. 12. & c. 23. v. 15. *Cum affixo* כַּסְפְּךָ argentum tuum. 1. Reg. 20. v. 5. כַּסְפִּי argentum meum. Gen. 42. v. 28. כַּסְפָּם argentum eorum. Iſa. 60. v. 9. *Plur.* כְּסָפִים nummi argentei; *alioquin ut alia metallorum nomina plurali caret. Stanni numerus pluralis reperitur* בְּדִילָיִךְ. Iſa. 1. v. 25. *quia illic ſcoriarum ratio habetur, cum ſtannum argenti ſcoria ſit. Cum affixo* כַּסְפֵּיהֶם pecunias eorum. Gen. 42. v. 25.

כסת כְּסָתוֹת f. *Plur.* Pulvilli, pulvinaria, cervicalia. Ezech. 13. v. 18. *& cum affixo* כִּסְּתוֹתֵיכֶנָה pulvillos veſtros. v. 20.

כָּעַס Indignari, ſuccenſere, ſtomachari, iraſci, extimulari, excandeſcere: exardere, exardeſcere. Pſal. 112. v. 10. Eccleſ. 7. v. 10. Ezech. 16. v. 42. *Pihel* כִּעֵס irritare, provocare ad iram: laceſſere, concitare, exacerbare, exaſperare. 1. Sam. 1. v. 6. Deut. 32. v. 1. *Hiphil* הִכְעִיס idem. Deut. 4. v. 25. 1. Sam. 1. v. 7. 1. Reg. 15. v. 30. Neh. 4. v. 5. *ubi quidam* ſubſannare, ſpernere *exponunt*.

כַּעַס & כַּעַשׂ m. Indignatio, ira, irritatio, iracundia. Eccleſ. 7. v. 4. Job 5. v. 2. & c. 17. v. 7. mœror, moleſtia, dolor. Eccleſ. 7. v. 4. provocatio, concitatio, irritatio, extimulatio. Prov. 21. v. 19. & c. 27. v. 3. Deut. 32. v. 27. *aliis* ſarcaſmus. *Cum affixo* כַּעְסוֹ ira ejus. 1. Reg. 15. v. 30.

כָּפָה Subigere, supprimere, tegere: extinguere, sedare, mitigare. Prov. 21. v. 14. Mich. 6. v. 6. *D. Hieronymo* extinguere.

כָּפַל Geminare, duplicare, conduplicare. Exod. 26. v. 9. & c. 39. v. 9. *Niphal* נִכְפַּל duplicari. Ezech. 21. v. 14.

כֶּפֶל m. Geminatio, duplicitas, duplum. Job 41. v. 4. *Dualis* כִּפְלַיִם duplicia, duplo majora. Job 11. v. 6. Isa. 40. v. 2.

מַכְפֵּלָה f. *Nomen proprium loci.* Gen. 23. v. 9. & v. 17. *aliis* duplicitas, duplicatio.

כָּפַן Colligere, congregare, aggregare, applicare, inflectere: circumvolvere, involvere. Ezech. 17. v. 7. *ubi D. Hieronymus* כָּפְנָה *vertit* quasi mittens.

כָּפָן m. Fames, penuria. Job 5. v. 22. & c. 30. v. 3. *aliis* collectio, congregatio.

כפס כָּפִיס m. Tignum, laqueare, rudimentum: nodus: *aliis* frustum, segmen; *aliis* vermis; *aliis* contignatum ambulacrum in domibus ad transeundum ab una parte ad alteram. Habac. 2. v. 11. *Septuaginta* scarabeus; *Theodotion* laquearium; *Symmachus* junctura ædificii; *D. autem Hieronymus in comment. ait.* Lignum significat, quod ad continendum parietes in medio structuræ ponitur, quod vulgo ligamen vocant. *Ideo vertit locum citatum*: lignum, quod inter juncturas ædificiorum est, respondebit.

כָּפַף Curvare, incurvare; flectere, incurvare se. Psal. 57. v. 7. contorquere. Isa. 58. v. 5. *Pahul* כָּפוּף cernuus, curvus, incurvus, recurvus, pronus, proclivis. *Niphal* נִכַּף Mich. 6. v. 6. *ubi* אִכַּף incurvabo me, *D. Hieronymus* curvabo genu. Psal. 146. v. 8.

כַּף f. Curvitas, curvatura, cavum. 1. Sam. 25. v. 29. vola manus, palma manus. Ezech. 21. v. 14. *per synecdochen* manus. Psal. 18. v. 1. planta pedis. Ezech. 1. v. 7. acerra, cochleare, vas concavum, manubrium. Num. 7. v. 14. acetabulum, nervus, *vel* os concavum, *in quo vertitur femur.* Gen. 32. v. 25. *Cum affixo* כַּפּוֹ manum suam. Levit. 9. v. 17. כַּפֶּךָ manum tuam. Job 13. v. 21. *Dualis* כַּפַּיִם manus. Psal. 24. v. 4. nubes. Job 36. v. 32. Thren. 3. v. 41. Exod. 33. v. 22. *Constr.* כַּפֵּי Levit. 8. v. 27. *Cum affixo* כַּפָּיו plantas suas. Levit. 11. v. 27. וְכַפֵּין & palmæ ejus. 1. Reg. 8. v. 54. *Plur.* כַּפּוֹת spathæ, curvitates, ramuli palmarum. Levit. 23. v. 40. plantæ pedum. Jos. 3. v. 13. volæ. 2. Reg. 9. v. 35. acerræ, cochlearia. Num. 7. v. 84. manubria, cardines. Cant. 5. v. 5.

כִּפָּה f. Ramus, *proprie curvus.* Isa. 9. v. 14. *Cum affixo* וְכִפָּתוֹ & ramus ejus; *D. Hieronymus* & manus ejus. Job 15. v. 32.

כָּפַר Tegere, operire, pice obducere, bituminare. Gen. 6. v. 14. *Pihel* כִּפֵּר placare, mitigare, reconciliare. Gen. 32. v. 20. *usurpatum de peccato respectu* ho-

hominis, expiare, expiationem facere, deprecari, veniam impetrare. Exod. 30. v. 10. rogare. Levit. 4. v. 20. *respectu Dei*, propitium, clementem esse, parcere. Deut. 32. v. 43. Psal. 65. v. 4. Jerem. 18. v. 23. *de sordibus*, expurgare. Levit. 15. v. 15. *de aliis*, auferre, amovere, removere, abolere. Isa. 47. v. 11. *Hoc Verbum* כִּפֶּר *cum duobus aliis, sc.* דִּבֶּר loqui, & כִּבֶּס lavare, *in tertia persona Præteriti masc. Conjugationis Pihel gaudet plerunque Sægol pro Tzere. Puhal* כֻּפַּר expiari. Exod. 29. v. 33. Isa. 28. v. 18. *Hithpahel* הִתְכַּפֵּר expiari, removeri. 1. Sam. 3. v. 14. *Ex Niphal invenitur* וְנִכַּפֵּר & auferetur. Deut. 21. v. 8. *Compositum est ex Niphal, & Hithpahel; dicendum enim esset secundum regulam communem* וְנִתְכַּפֵּר.

כֹּפֶר m. Pix, bitumen. Gen. 6. v. 14. expiatio, redemptio, redemptionis pretium. Exod. 21. v. 30. Num. 35. v. 31. Prov. 13. v. 8. vicus, villa. 1. Sam. 6. v. 18. cyprus, *arbor odorata; aliis* camphora. Cant. 1. v. 14. *Cum affixo* כָּפְרוֹ redemptionem sui. Psal. 49. v. 8. כָּפְרְךָ propitiationem tuam. Isa. 43. v. 3.

כָּפָר m. Pagus, villa, vicus. *Constr.* כְּפַר Jos. 18. v. 24. *Plur.* כְּפָרִים villæ. Cant. 7. v. 11. 1. Paral. 27. v. 25.

כֹּפֶר m. Idem. *Plur.* כְּפָרִים Nehem. 6. v. 2.

כְּפִיר m. Leo juvenis, leunculus prædæ assuescens. Ezech. 19. v. 3. *Plur.* כְּפִירִים leones, leunculi. Psal. 104. v. 21. *Cum affixo* כְּפִירֶיהָ leunculi ejus. Ezech. 38. v. 13. *aliis* homines sævi, & rapaces; *aliis* reges; *aliis* civitates.

כְּפוֹר m. Pruina: nebula *D. Hieronymo*. Psal. 147. v. 16. crater: pelvis, cochlear, expiatorium. 1. Paral. 28. v. 17. *Plur. constr.* כְּפוֹרֵי cratères. Esdræ 1. v. 10.

כִּפֻּרִים m. *Plur.* Expiationes, propitiationes. Exod. 30. v. 10. Levit. 23. v. 28.

Festum expiationis dictum יוֹם הַכִּפֻּרִים *ex Dei mandato celebratur die decimo mensis* תִּשְׁרֵי *sc. Septembris. Ut autem accurate Legi satisfaciant Hebræi, non solum illo die, sed etiam multis præcedentibus corpus affligunt. Hoc festum a Jeremia appellatur c. 36. v. 6. dies jejunii. Hinc Josephus libro sexto de bello Judaico refert, in more fuisse positum, ut Judæi omnes die expiationis jejunarent. Ex sacris literis colligitur, eo consilio hoc festum præceptum fuisse, ut Israelitarum peccata per pœnitentiam, corporisque voluntariam afflictionem delerentur. Hodie a die primo mensis Septembris usque ad decimum singulis diebus mane peccata sua ter confitentur, jejunant, & in synagogis diu orant. Die nono, postquam in synagoga fuerunt, domi singuli viri gallum gallinaceum, vel, si desit, anserem, aut pullum turturis, fœminæ gallinam, prægnantes gallum, & gallinam occidunt. Postea in cœmeterium se conferunt, & ibi preces fundunt; circa meridiem aqua frigida se lavant, eleemosynas largiuntur, & mutuam offensionum veniam inter se deprecantur. Die vero decimo*

 cimo

cimo albis vestibus induti, & sine calceis coriaceis a summo mane stantes, ac jejuni, & ad Solis Occasum psallentes Deum sibi propitium precantur, tubarumque clangore festo finem imponunt. Olim Pontifex Maximus sacris vestibus indutus Sanctum Sanctorum ingrediebatur, multaque sacrificia offerebat. Pronuntiabat nomen יְהֹוָה *juxta literas, ex quibus constabat, totique populo eo benedicebat, quod nomen ultimo a Simeone justo prolatum est, ac propterea post eum ejus vera pronuntiatio periit. Hoc eodem die inter duos hircos sorte jacta, alter Deo mactabatur, altero cum peccatis totius populi in desertum protruso. De significatione ritus hirci emissarii in Lege veteri vide, si placet, Quæstionem 18. ex Quæstionibus a nobis editis typis Seminarii Patavini anno 1725.*

כַּפֹּרֶת f. Propitiatorium, expiatorium, placatorium. *Hoc nomine operculum arcæ fœderis ex auro puro constans appellatur, quia illic Dominus se propitium ostendebat. Illi superne affixi erant Cherubim; unde interdum unum pro alio invicem usurpatur.* Exod. 25. v. 17. Levit. 16. v. 2.

כפש *Hiphil* הִכְפִּישׁ Deprimere, subigere, humiliare, immergere, operire, involvere, fœdare, versare, vertere: *quibusdam* cibare, *sicuti D. Hieronymo.* Thren. 3. v. 16.

כַּפְתֹּר m. Malum, pomum, malogranatum, *sed tantum arte factum, quod inserviebat pinnaculo Templorum, aut structuris magnificis ad ornatum;* globus, sphærula. Exod. 25. v. 33. superliminare, *quod est innixum duobus postibus:* capitella, *seu* sphærulæ ipsius superliminaris: cardo, limen. Amos 9. v. 1. *Est & nomen provinciæ, & gentis*, Cappadocia, & Cappadox. Amos 9. v. 7. *Plur.* כַּפְתֹּרִים Cappadoces. Gen. 10. v. 14. poma. *Cum affixo* כַּפְתֹּרֶיהָ sphærulæ ejus. Exod. 25. v. 31. superliminaria, limina: בְּכַפְתֹּרֶיהָ in liminibus ejus. Soph. 2. v. 14.

כרב כְּרוּב m. Cherubim. Exod. 25. v. 18. & c. 36. v. 8. *Plur.* כְּרֻבִים Cherubim. Exod. 25. v. 18. Gen. 3. v. 24. & כְּרוּבִים 1. Reg. 6. v. 23.

כִּרְבֵּל *Pihel* Tegere, operire, involvere, circumvolvere, complicare, amicire, induere. *Puhal Part.* מְכֻרְבָּל tectus, opertus. 1. Paral. 15. v. 27.

כָּרָה Fodere, confodere, effodere, perfodere, suffodere. Jer. 18. v. 20. convivium instruere, comedere. Job 40. v. 25. acquirere, adipisci, emere, comparare, possidere. Deut. 2. v. 6. perficere. Psal. 40. v. 7. *Niphal* נִכְרָה fodi. Psal. 94. v. 13.

כֵּרָה f. Apparatus, cibus, convivium. 2. Reg. 6. v. 23.

כְּרוֹת f. *Plur.* Fossuræ: caulæ, ovilia. Soph. 2. v. 6.

מִכְרֶה m. Fodina, effossio, acervus, tumulus, cumulus. Soph. 2. v. 9. pretium, possessio,

ſeſſio, emptio. *Cum affixo* מִכְרָם pretium earum. Num. 20. v. 19. מִכְרָהּ pretium ejus. Prov. 31. v. 10. Amos 2. v. 6.

כָּרַךְ Involvere, induere, amicire. *Hinc* תַּכְרִיךְ m. Stola, pallium, amictus, involucrum. Eſth. 8. v. 15. *Rabbini ſæpe hac voce utuntur.*

כַּרְכֹּב m. Ambitus aræ, circuitus: arula *D. Hieronymo.* Exod. 27. v. 5. & c. 38. v. 4. *Ex Rabbinis duplex erat circuitus, alter altaris, alter, in quo ambulabant Sacerdotes miniſtrantes, ne laberentur.*

כַּרְכֹּם m. Crocus. Cant. 4. v. 14. *Hinc Rabbini formant Verbum* כִּרְכֵּם *& Part.* מְכֻרְכָּם croceus, croceo colore tinctus. *Hodie* כּוֹבָעִים כַּרְכֻּמִּים pilei crocei *appellantur ii, quibus utuntur Judæi Venetorum ditioni ſubjecti, ut a Chriſti fidelibus dignoſcantur.*

כִּרְכֵּר *Pihel* Subſilire, ſaltare. 2. Sam. 6. v. 14. *Targum* laudare.

כִּרְכָּרוֹת f. *Plur.* Cameli, *& animalia levia, & velocia in ambulando, ita dicta, quia propter velocitatem ſaltare videntur.* Iſa. 66. v. 20. *aliis* carrucæ, *ſicuti D. Hieronymo, & Aquilæ; aliis* laudes.

כֶּרֶם m. Vinea. Gen. 9. v. 20. Jud. 15. v. 5. *Cum affixo* כַּרְמִי vineam meam. Iſa. 5. v. 3. *Plur.* כְּרָמִים vineæ. Job 24. v. 18. *Conſtr.* כַּרְמֵי Jud. 14. v. 5. *Cum affixo* וּכְרָמֵינוּ & vineas noſtras. Neh. 5. v. 3. אֶת־כְּרָמֶיהָ vineas ejus. Hoſ. 2. v. 15.

כּוֹרֵם m. Vinitor. *Plur.* כּוֹרְמִים vinitores. Deut. 26. v. 10. Joel. 1. v. 11. *Cum affixo* וְכֹרְמֵיכֶם & vinitores veſtri. Iſa. 61. v. 5.

כַּרְמֶל m. *Nomen proprium oppidi in tribu Juda.* Joſ. 15. v. 55. *item montis feraciſſimi in terra Iſrael, cui proxima vallis admodum ferax; hinc ſumitur pro loco arboribus, & vineis conſito.* 1. Reg. 18. v. 19. arvum. Iſa. 32. v. 15. ſpica virens. Levit. 2. v. 14. puls. c. 23. v. 14. frumentum novum. 2. Reg. 4. v. 42. coccinum, color purpureus, *vulgo* cremiſino. Cant. 6. v. 6.

כַּרְמִיל m. Coccinum, *vulgo* grana. 2. Paral. 2. v. 7. *item nomen montis, vel loci pleni arboribus fructiferis, & agris.* Iſa. 16. v. 10.

כַּרְמְלִי m. Carmelita. 1. Sam. 30. v. 5. *cujus fœm.* כַּרְמְלִית 1. Sam. 27. v. 3.

כִּרְסֵם Suffodere, excidere, conſumere, vaſtare: implere ventrem, depaſci, devaſtare. Pſal. 80. v. 14. devorare. Deut. 28. v. 38. exterminare *Septuaginta.*

כָּרַע Curvare, incurvare ſe, procumbere in genua, procidere. Gen. 49. v. 9. Jud. 7. v. 6. Iſa. 10. v. 4. Pſal. 95. v. 6. *Hiphil* הִכְרִיעַ proſtrare, deprimere.

D. Hieronymo, & Septuaginta impedire. Pſal. 78. v. 31. decipere. Jud. 8. v. 35. incurvare. Pſal. 18. v. 40.

כְּרָעַיִם f. *Dual.* Crura: pedes animalium. Levit. 11. v. 21. *Cum affixo* כְּרָעָיו crura, pedes ejus. Levit. 4. v. 11.

כַּרְפַּס m. Carbaſus: carbaſinum: color viridis. Eſth. 1. v. 6.

כרר כַּר m. Paſcuum. Iſa. 30. v. 23. agnus. Iſa. 16. v. 1. vervex, aries. Amos 6. v. 4. 1. Sam. 15. v. 6. clitellæ, ſtramentum. Gen. 31. v. 14. *Plur.* כָּרִים agni. Iſa. 34. v. 6. 1. Sam. 15. v. 9. paſcua. Pſal. 65. v. 14. duces, primores exercitus. Ezech. 4. v. 2. & c. 21. v. 22. arietes, *inſtrumenta bellica*. 2. Reg. 11. v. 4. & 19. *per apocopam* כָּרִי duces: cohors. 2. Reg. 11. v. 4. *D. Hieronymo* milites.

כְּרֵשׂ m. Ingluvies: venter, viſcera, inteſtina; *vulgo* trippa. *Cum affixo* כְּרֵשׂוֹ ventrem ſuum. Jerem. 51. v. 34.

כָּרַת Cædere, abſcindere, diſcindere, exſcindere, excidere, præcidere, recidere, ſuccidere, amputare, ſecare, reſecare, incidere. Num. 13. v. 25. Jer. 46. v. 23. *Cum* בְּרִית *conjunctum* pangere fœdus, paciſci. Gen. 15. v. 18. Jerem. 31. v. 31. Deut. 5. v. 2. Exod. 34. v. 27. *Niphal* נִכְרַת abſciſſus, diſciſſus, exciſus, ſucciſus fuit. Joſ. 4. v. 7. Pſal. 37. v. 34. *Puhal* כֹּרַת præciſus eſt. *Cum Daghes in* ר *præter morem*. Ezech. 16. v. 4. lucus כֹּרָתָה præciſus eſt. Jud. 6. v. 28. *Hiphil* הִכְרִית exſcindere, excidere, exterminare. 1. Sam. 28. v. 9. Nah. 1. v. 14. Ezech. 21. v. 4. Iſa. 10. v. 7. *Hophal* הָכְרַת exciſum eſt: periit *D. Hieronymo*. Joel. 1. v. 4.

כְּרֻתוֹת f. *Plur.* Trabes. 1. Reg. 6. v. 36. & c. 7. v. 2.

כְּרִיתֻת & כְּרִיתוּת f. Repudium, *quaſi ſciſſionem conjugii dicas*: abſciſſio. Iſa. 50. v. 1. Deut. 24. v. 1. סֵפֶר כְּרִיתוּת divortium. *Plur. cum affixo* כְּרִיתֻתֶיהָ repudiorum ejus. Jer. 3. v. 8.

כְּרֵתִי m. Keretæus. 1. Sam. 30. v. 14. *Plur.* כְּרֵתִים *nomen gentis, ſive familiæ Philiſthæis juxta R. David; aliis* interfectores, *ſicuti D. Hieronymo; aliis* Cretenſes, *quemadmodum Septuaginta*. Ezech. 25. v. 16. *Nomen autem* כְּרֵתִים Soph. 2. v. 5. *D. Hieronymus exponit* gens perditorum, *Targum* populum peccatorum.

כֶּשֶׂב m. Agnus, ovis annicula: *nam ſi annum excedat, dicitur* אַיִל aries. Levit. 3. v. 7. *Plur.* כְּשָׂבִים agni. Levit. 1. v. 10. *Fœm.* כִּשְׂבָּה agna. Levit. 5. v. 6. Num. 18. v. 17.

כָּשָׂה Operire, tegere: obduci, operiri. Deut. 32. v. 15. *D. Hieronymus* dilatari, *Targum* poſſidere *exponit*.

כָּשַׁל Impingere, offendere, pedibus infirmari, debilitari viribus, ruere, corruere, labi, cadere, cespitare. Hos. 5. v. 5. Isa. 31. v. 3. Psal. 31. v. 11. *Benoni* כּוֹשֵׁל ruens, labans, infirmus, debilis. Jer. 46. v. 12. Psal. 105. v. 37. *Fœm. plur.* כֹּשְׁלוֹת debilia, labantia. Isa. 35. v. 3. *Niphal* נִכְשַׁל infirmum, debilem esse, cadere. Dan. 11. v. 9. Zach 12. v. 8. *Pihel* כִּשֵּׁל impingere facere, debilitare. Ezech. 36. v. 14. *Hiphil* הִכְשִׁיל labefactare. Thren. 1. v. 14. Mal. 2. v. 8. 2. Paral. 25. v. 8. Jerem. 18. v. 15.

כַּשִּׁיל m. Securis, ascia, bipennis: vectis. Psal. 74. v. 6.

כִּשָּׁלוֹן m. Lapsus, ruina, offendiculum. Prov. 16. v. 18.

מִכְשׁוֹל m. Offendiculum, impedimentum, scandalum, offensio, ruina. Levit. 19. v. 14. Isa. 8. v. 14. *Plur.* מִכְשֹׁלִים offendicula. Ezech. 21. v. 15. Jerem. 6. v. 21.

מַכְשֵׁלָה f. Ruina, offendiculum. Isa. 3. v. 6. *Plur.* מַכְשֵׁלוֹת Soph. 1. v. 3.

כִּשֵּׁף *Pihel* Præstigiis uti, præstigia, *aut* maleficia exercere, fascinare, maleficis artibus inservire. 2. Paral. 33. v. 6.

כַּשָּׁפִים m. *Plur.* Præstigiatores, malefici, magi, fascinatores. *Cum affixo* אֶל־כַּשָּׁפֵיכֶם maleficos vestros. Jerem. 27. v. 9.

כֶּשֶׁף m. Præstigium, fascinum, magia, maleficium. *Plur.* כְּשָׁפִים præstigiæ, maleficia: magia. Mich. 5. v. 12. Nahum 3. v. 4. Isa. 47. v. 9. & 12.

מְכַשֵּׁף m. Præstigiator, maleficus, magus, veneficus. Deut. 18. v. 10. *Fœm.* מְכַשֵּׁפָה præstigiatrix, malefica, saga: præfica. Exod. 22. v. 16. *Plur. masc.* vocavit sapientes, וְלַמְכַשְּׁפִים & præstigiatores. Exod. 7. v. 11.

כָּשֵׁר. Rectum, congruum, conveniens, commodum, utile esse: congruere. Eccles. 11. v. 6. *Hiphil* הַכְשֵׁיר dirigere, rectum facere. Eccles. 10. v. 10. *ubi verba illa* וְיִתְרוֹן הַכְשֵׁיר חָכְמָה & excellentia rectam facere sapientiam; *quidam explicant* excellentia est sapientiæ super alia. *D. Hieron. vertit* post industriam sequetur sapientia.

כָּשֵׁר m. Rectus, congruus, conveniens. Esth 8. v. 5.

כִּשְׁרוֹן m. Rectitudo, æquitas, convenientia, congruentia: industria *D. Hieronymo*. Eccles. 4. v. 4. sollicitudo. c. 2. v. 21.

כִּישׁוֹר m. Verticulum, *quod ponitur in capite fusi nentibus mulieribus*: colus: fusus. Prov. 31. v. 19. *ubi* בַּכִּישׁוֹר *D. Hieronymus* ad fortia *exponit*.

כּוֹשָׁרוֹת f. *Plur.* Compedes, annuli compedum: vincula, ligamina: *aliis* opportunitates. Psal. 68. v. 7.

כָּתַב Scribere, conscribere, describere, inscribere, perscribere, præscribere, rescribere, proscribere, subscribere. Exod. 17. v. 14. Jerem. 36. v. 17. Psal. 40. v. 8. 2. Reg. 17. v. 37. *Niphal* נִכְתַּב scribi. Esth. 3. v. 12. Mal. 3. v. 16. *Pihel* כִּתֵּב scribere,

præ-

præscribere, dictare: in acta referre. Isa. 10. v. 1.

כְּתָב m. Scriptum, scriptura, præscriptum, rescriptum. Esth. 3. v. 14. & c. 8. v. 9. *Constr.* כְּתָב Esdræ 7. v. 18. *Cum affixo* כִּכְתָבָם secundum scripturam suam. Esth. 8. v. 9. *Fœm.* כְּתָבָה scriptura. Dan. 5. v. 7.

כְּתֹבֶת f. Inscriptio. Levit. 19. v. 28.

מִכְתָּב m. Scriptura, scriptum. Exod. 32. v. 16. Isa. 38. v. 9.

כתל m. Paries, murus. *Cum affixo* כָּתְלֵנוּ parietem nostrum. Cant. 2. v. 9. *Rabbini frequenter hoc Verbo utuntur.*

כתם m. Aurum optimum: massa auri: *aliis* margaritæ; *aliis* ornamenta, corona, diadema. Prov. 25. v. 12. כֶּתֶם פָּז aurum obrizum, optimum, purificatum. Cant. 5. v. 11. כֶּתֶם אוּפָז aurum obrizum. Dan. 10. v. 5. כֶּתֶם אוֹפִיר aurum Ophir, *quæ est Indiæ regio auro optimo abundans.* Job 28. v. 16. *D. Hieronymus* tinctis Indiæ coloribus.

נִכְתַּם *Niphal* Inaurari, describi, signari, imprimi: maculari *D. Hieronymo.* Jerem. 2. v. 22.

מִכְתָּם m. Aureum. Psal. 16. v. 1. & 57. v. 1. *aliis nomen instrumenti musici; aliis carminis; aliis* tonus cantus. *D. Hieronymo,* & *Septuaginta* tituli inscriptio.

כתן כְּתֹנֶת f. Tunica, pallium. Gen. 37. v. 3.

Tunica erat Sacerdotum vestis linea ad talos demissa, toti corpori velando inserviens. Ad similitudinem subuculæ in parte superiori foramen habebat, cui Sacerdotes caput imponebant, & ad modum retis contexta carni adhærebat. Hinc Exod. cap. 28. vocatur כְּתֹנֶת תַּשְׁבֵּץ tunica ocellata. *Manicæ pariter ex lino constabant; sed illi erant assutæ.*

כֻּתֹּנֶת f. Idem. Gen. 37. v. 31. *Cum affixo* אֶת־כֻּתָּנְתּוֹ tunicâ ipsius. Gen. 37. v. 23. *Plur.* כֻּתֳּנוֹת tunicæ. Exod. 28. v. 40. *Cum affixo* בְּכֻתֳּנֹתָם cum tunicis suis. Lev. 10. v. 5.

כָּתְנוֹת f. *Plur.* Tunicæ. Gen. 3. v. 21. Exod. 39. v. 27.

כתף כָּתֵף f. Humerus, scapula, dorsum. Ezech. 34. v. 21. Isa. 36. v. 6. & c. 46. v. 7. latus, angulus, littus. Num. 34. v. 11. Job 31. v. 22. Isa. 11. v. 14. *Cum affixo* בִּכְתֵפָם in humero suo. 1. Paral. 15. v. 15. *Plur.* כְּתֵפוֹת humeralia, latera, oræ *vestis.* Exod. 28. v. 7. humeri. 1. Reg. 7. v. 30. *Constr.* כִּתְפוֹת Ezech. 41. v. 2. *masc. cum affixo* כְּתֵפָיו Exod. 28. v. 12. 1. Reg. 7. v. 34.

כתר *Pihel* Cingere, circuire, circumdare, coronare. Jud. 20. v. 43. Psal. 22. v. 13. expectare. Job 36. v. 2. *Hiphil* הִכְתִּיר cingere, coronare, circumdare: *D. Hieronymo* prævalere. Habac. 1. v. 4. expectare. Psal. 142. v. 7. Prov. 14. v. 18.

כֶּתֶר f. Corona, diadema. Esth. 2. v. 17. & c. 6. v. 8.

כֹּתֶרֶת f. Coronamentum, cinctura capitis: capitellum: coronis. 1. Reg. 7. v. 16. *Plur.* כֹּתָרוֹת capitella. 2. Reg. 7. v. 16.

כָּתַשׁ Contundere, tundere, extundere, conterere, molere. Prov. 27. v. 22.

מַכְתֵּשׁ m. Mortarium, mola, pila lignea. Prov. 27. v. 22. cavitas, cavum, fovea, *in qua dens latet, quæ est instar mortarioli*: rupes, lacus, vallis: dens molaris *D. Hieronymo*. Jud. 15. v. 19. *Est & nomen loci*. Soph. 1. v. 11. *D. Hieronymo* Pila.

כָּתַת Tundere, contundere, cædere, terere, conterere. Psal. 89. v. 24. Levit. 22. v. 24. Deut. 9. v. 22. Isa. 30. v. 14. *Pihel* כִּתֵּת idem. 2. Paral. 34. v. 7. Isa. 2. v. 4. *Ex Hiphil* וַיַּכְּתוּם & contuderunt eos. Num. 14. v. 45. *formam habet quasi* נָכַת *pro* וַיַּכִּיתוּם *ChireK in Sceva correpto: aut vocalis longa Kametz resoluta est in brevem, & Daghes; est enim pro* יַכִּיתוּ. *Huc refer* וַיַּכְּתוּ & contriverunt. Deut. 1. v. 44. *Hophal Futurum* יֻכַּת conteretur. Isa. 24. v. 12. יֻכַּתּוּ conterentur. Jerem. 46. v. 5.

כָּתִית m. Tusum, contusum, contusio. Exod. 27. v. 20. & c. 29. v. 40.

מְכִתָּה f. Contusio, confractio: fragmentum. *Cum affixo* בִּמְכִתָּתוֹ in confractione illius. Isa. 30. v. 14.

כִּתִּים *Nomen proprium viri*. Gen. 10. v. 4. *regionis, & gentis, quæ aliis* Romani, *aliis* Italia, *sicut D. Hieronymo*. Num. 24. v. 24.

INCIPIENTIA

A ל

ל *In numeris valet triginta: modo est radicalis, modo servilis. Ex Infinitivo gerundium in dum efficit, ut* לִפְקוֹד ad visitandum. *Assumit particulam expletivam* מו, *præsertim in libris Poeticis, ut* לְמוֹ ad. Job 38. v. 40. *Cum affixis pronominibus commodum, aut incommodum significat, ut* לָךְ tibi, לָכֶם vobis, לוֹ illi, לָהֶם illis *&c. Conjunctum* ל *nominibus pluralibus tempus significantibus distributionem importat, ut* לַבְּקָרִים singulis diebus matutinis. *Infinitivo præfixum sine altero Verbo vel præcedente, vel sequente significat* potest, par est, dignum est, licet, decet, oportet, *ut* לַעֲשׂוֹת par est facere, oportet facere. Esth. 6. v. 6. לֹא לְהוֹרִישׁ non potuit ejicere. Jud. 1. v. 19. *Aliquando nominibus præfixum format adverbia, ut* לְבָדָד singulariter, solitarie; לָבֶטַח confidenter; לַשָּׁקֶר falso. *Repetitum societatem, & conjunctionem designat, ut* לוֹ וּלְאֶבְיָתָר ipsi cum Abiathare *res est, sc. habent consilia communia.* 1. Reg. 2. v. 22. *Est nota tam Genitivi, quam Dativi casus. Varias etiam præpositiones significat:* in. Psal. 9. v. 19. super. Psal. 9. v. 5. de. Deut. 4. v. 32. secundum. Gen. 1. v. 21. *pro* תַּחַת sub, pro *usurpatur.* Prov. 21. v. 18. per. Isa. 8. v. 19.

לֹא Non, nec, haud, nequaquam. 1. Sam. 2. v. 16. Psal. 1. v. 1. Gen. 3. v. 4. *multis in locis scribitur cum* ו *in medio* לוֹא. Jer. 49. v. 20. Thren. 1. v. 12. עַד לֹא nondum: אִם לֹא ni, nisi: וְלֹא nec, neque: neu, neve. 2. Sam. 13. v. 25. *Cum adjectivis est adverbium privandi,* לֹא חָכָם insipiens. Hos. 13. v. 13. *cum substantivis* absque, sine, לֹא בָנִים sine filiis. 1. Paral. 2. v. 30. הֲלֹא nonne? an non? numquid non? Jos. 10. v. 13.

v. 13. Ruth 2. v. 8. *cum* ה הֲלֹא nonne? an, utrum, num? Deut. 3. v. 11. בְּלוֹא sine, absque. Isa. 55. v. 1. Obad. 16. עַד לֹא antequam. Prov. 8. v. 26. לָמָּה לֹא quin.

לאב תַּלְאוּבָה f. Siccitas, sitis, ariditas. *Plur.* תַּלְאֻבוֹת siccitates, loca torrida. Hos. 13. v. 5.

לָאָה Moleste, ægre ferre: laborare, fatigari, defatigari, defessum esse. Gen. 19. v. 11. moleste accipere. Job 4. v. 2. deficere. v. 5. *Niphal* נִלְאָה fatigari, laborare. Prov. 26. v. 15. Jerem. 6. v. 11. Isa. 1. v. 14. & c. 16. v. 12. *Hiphil* הִלְאָה & הֶלְאָה fatigare: opprimere. Job 16. v. 7. Mich. 6. v. 2. Ezech. 24. v. 12. Isa. 7. v. 13.

תְּלָאָה f. Labor, fatigatio, defatigatio, ærumna, molestia. Exod. 18. v. 8. Num. 20. v. 14. & מַתְּלָאָה labor. Mal. 1. v. 13.

לָאַט Obvolvere, involvere, involucris tegere, velare, operire: conservare. 2. Sam. 19. v. 4. latere. Job 15. v. 11.

לאך מַלְאָךְ m. Legatus, nuntius, Angelus. Gen. 48. v. 16. 2. Sam. 11. v. 25. Job. 1. v. 14. propheta. Num. 20. v. 16. Isa. 42. v. 19. sacerdos. Mal. 2. v. 7. *Constr.* מַלְאַךְ Gen. 16. v. 17. *Cum affixo* מַלְאָכוֹ angelum suum. Gen. 24. v. 40. *Plur.* מַלְאָכִים nuntii. Gen. 32. v. 3. *Constr.* מַלְאֲכֵי Gen. 32. v. 1. *Cum affixo* וּבְמַלְאָכָיו & in angelis suis. Job 4. v. 18. מַלְאָכֵכֵה nuntiorum tuorum. Nah. 2. v. 13. *Est autem idem ac* מַלְאָכַיִךְ *juxta R. David; quia Tzere sub* כ *est signum pronominis loco Kametz, & habet* ה *sicut* אֹתָכָה te. Num. 22. v. 33. *Reperitur etiam in nonnullis exemplaribus* מַלְאָכָכֵה.

מַלְאָכוּת f. Legatio, nuntiatio, missio. *Constr.* מַלְאֲכוּת Agg. 1. v. 13.

מְלָאכָה f. Opus, opera, opificium, machina, functio, artificium, fabrica, industria, ars: substantia, opes. Levit. 11. v. 31. 1. Sam. 15. v. 9. pecus. Gen. 33. v. 14. *Constr.* מְלֶאכֶת Levit. 13. v. 48. militia. Jerem. 7. v. 18. *Cum defectu* א, לִמְלֶכֶת operi. Jerem. 7. v. 18. *quod repetitur* c. 44. v. 17. *Cum affixo* לִמְלַאכְתּוֹ operi suo. 2. Paral. 8. v. 9. מְלַאכְתֶּךָ opus tuum. c. 24. v. 27. *Plur.* מְלָאכוֹת. opera. *Constr.* מַלְאֲכוֹת 1. Paral. 28. v. 19. *Cum affixo* מַלְאֲכוֹתֶיךָ opera tua. Psal. 73. v. 28.

לאם לְאֹם m. Populus, gens. Prov. 11. v. 25. & לְאוֹם c. 14. v. 28. וּלְאוּמִּי & populus meus. Isa. 51. v. 4. *Plur.* לְאֻמִּים populi. Gen. 27. v. 28.

לבא לָבִיא m. Leo immanis, & annosus. Isa. 30. v. 6. Nahum 2. v. 21. Joel. 1. v. 6. & catulus. Job 4. v. 11. leæna. Num. 24. v. 9. *Plur.* לְבָאִם *pro* לְבִיאִים Psal. 75. v. 5. *Fœm.* לְבִיָּא leæna. Ezech. 19. v. 2. *Plur. cum affixo* לְלִבְאֹתָיו leænis suis. Nah. 2. v 12.

לֵבָב m. Cor, corculum: *metaphorice* animus, mens, voluntas, affectus, sapientia, intellectus, sensus, animi robur, studium. 1. Sam. 16. v. 7. Deut. 28. v.

28. רַךְ הַלֵּבָב pusillanimis. *Constr.* לְבַב Exod. 14. v. 5. Deut. 28. v. 2. Psal. 104. v. 15. *Cum affixo* לְבָבִי cordis mei. Gen. 20. v. 5. לְבָבָם cor eorum. Levit. 26. v. 41. לְבַבְכֶם cor vestrum. Num. 15. v. 39. *Plur. masc. cum affixo* לְבָבֵיהֶן corda earum. Nahum 2. v. 7. *Plur. formæ fœm.* לְבָבוֹת corda. 1. Paral. 28. v. 9.

לֵב m. Cor. 1. Paral. 12. v. 33. Psal. 119. v. 2. Exod. 15. v. 8. *metaphorice* medium, robur. Deut. 4. v. 11. 2. Sam. 18. v. 14. scientia. Prov. 15. v. 32. *Cum affixo* לִבְּכֶם cor vestrum. Gen. 18. v. 5. בְּלִבָּהּ in corde suo. 2. Sam. 6. v. 16. לִבָּן cor earum. Exod. 35. v. 26.

לִבָּה f. Cor. *Cum affixo* לִבָּתֵךְ cor tuum. Ezech. 16. v. 30. *Plur.* לִבּוֹת corda. Psal. 7. v. 10. *Cum affixo* בְּלִבּוֹתָם in cordibus suis. Psal. 125. v. 4.

לְבִבוֹת f. *Plur.* Lagana, placentæ suaves; mattyæ, sorbitiunculæ, *vulgo* lasagne. 2. Sam. 13. v. 6.

לֻבִּים m. *Plur.* Libyes, Libyæ populi. Dan. 11. v. 43.

נִלְבַב *Niphal* Cordatum esse, sapientem evadere. Job 11. v. 12. *Pihel* לִבֵּב auferre cor, rapere animum, trahere animum: transfigere; vulnerare *D. Hieronymo*. Cant. 4. v. 9. lagana, liba facere, placentas præparare. 2. Sam. 13. v. 6. & 8.

לָבַט Perverti, impingere, offendi, ruere, cadere; festinare, accelerare, claudicare. *Niphal* נִלְבַט conturbari, conturbare se, cespitare, perverti, impingere: festinare: ancipitem, dubium esse: cædi, vapulare *D. Hieronymo: aliis* laborare, fatigari: *aliis* puniri. Hos. 4. v. 14. Prov. 10. v. 8. & 10.

לָבַן Lateres formare. Gen. 11. v. 3. Exod. 5. v. 7. *Hiphil* הִלְבִּין albescere, album evadere. Joel. 1. v. 7. Psal. 51. v. 9. dealbare. Dan. 11. v. 34. *Hithpahel* הִתְלַבֵּן dealbari, album fieri. Dan. 12. v. 10.

לָבָן m. Albus, candidus: *substantive* albor, candor, albedo. Gen. 30. v. 35. Exod. 16. v. 31. *Constr. irregulare in Sægol* לְבֶן Gen. 49. v. 12. *Plur.* לְבָנִים albi. Zach. 6. v. 3. Eccles. 9. v. 8. *Fœm.* לְבָנָה alba. Levit. 13. v. 24. *Plur.* לְבָנוֹת Gen. 30. v. 37.

לְבָנָה f. Luna, *sic propter albedinem, & candorem vocatur*. Isa. 24. v. 23. & c. 30. v. 26. Cant. 6. v. 9.

לִבְנֶה m. Populus alba, *arbor*. Gen. 30. v. 37. Hos. 4. v. 13.

לְבוֹנָה f. Thus; *a candore ita dicitur*. Levit. 2. v. 1. Num. 5. v. 15. Cant. 4. v. 14.

לְבָנוֹן m. Libanus mons, *ita dictus, quia nivosus; vel quia in eo thus crescebat*. Jerem. 18. v. 14. Psal. 29. v. 6. Zach. 11. v. 1.

לְבֵנָה f. Later. Gen. 11. v. 3. Exod. 5. v. 7. Ezech. 4. v. 1. *aliis* pavimentum ex lateribus confectum. *Constr.* לִבְנַת lapis. Exod. 24. v. 10. *Plur.* לְבֵנִים lateres. Gen. 11. v. 3. *Cum affixo* מִלִּבְנֵיכֶם de lateribus vestris. Exod. 5. v. 19.

מַלְבֵּן m. Fornax laterum, laterificina; crypta, quæ est in muro lateritio *D. Hieronymo*. Jerem. 43. v. 9. later. Nahum 3. v. 14. 2. Sam. 12. v. 31.

לָבַשׁ Vestire se, induere se, ornari. Levit. 6. v. 11. *& in Tzere* לָבֵשׁ Psal. 39. v. 1. *Puhal* לֻבַּשׁ induere. Levit. 16. v. 23. indui. 1. Reg. 22. v. 10. *Hiphil* הִלְבִּישׁ induere, amicire, vestire alium, induere facere. Gen. 3. v. 21. Exod. 28. v. 41.

לְבוּשׁ m. Indumentum, vestimentum, vestis, induviæ. Esth. 6. v. 8. Job 27. v. 16. *Cum affixo* לְבֻשׁוֹ vestem suam. Gen. 49. v. 11. *Plur. constr.* לְבֻשֵׁי Ezech. 23. v. 6. *Cum affixo* בִּלְבֻשֵׁיהֶם in vestibus suis. Thren. 4. v. 14.

מַלְבּוּשׁ m. Idem. Job 27. v. 16. *Cum affixo* וּמַלְבּוּשֵׁךְ & vestis tua. *Plur. cum affixo* מַלְבּוּשַׁי vestes meas. Isa. 63. v. 3.

תִּלְבֹּשֶׁת f. Vestitus, vestis. Isa. 59. v. 17.

לַהַב m. Flamma. Joel. 2. v. 5. *metaphorice* ferrum lanceæ, & gladii flammantis, gladius, mucro, acies, lamina flammans. Job 39. v. 20. Nah. 3. v. 3. Jud. 3. v. 22. *Plur.* לְהָבִים flammæ. Isa. 13. v. 8. *Libyæ populi etiam hoc nomine vocari possunt, quia facie adusti sunt. Constr.* לַהֲבֵי Isa. 66. v. 15.

לֶהָבָה & לֶהֶבֶת f. Idem. Num. 21. v. 29. Isa. 4. v. 5. Ezech. 20. v. 47. ferrum. 1. Sam. 17. v. 7. *Contractum* לַבַּת Exod. 3. v. 2. *pro* לַהֲבַת, *vel* לֶהֶבֶת. *Plur.* לְהָבוֹת flammæ. Psal. 105. v. 32. *Constr.* לַהֲבוֹת Psal. 29. v. 7.

שַׁלְהֶבֶת f. idem. Ezech. 20. v. 47. *Hinc compositum* שַׁלְהֶבֶתְיָה flamma Dei. Cant. 8. v. 6. *hoc est*, vehementissima.

לַהַג m. Lectio, studium; doctrina sine intelligentia, *h. e. id, quod docetur, nec tamen intelligitur*: scientia, meditatio. Eccles. 12. v. 12.

לָהָה Insanire, furere: deficere, fatigari, laborare. Gen. 47. v. 13. *Hithpahel Participium ex geminatis duabus literis* כְּמִתְלַהְלֵהַּ sicut insaniens, sicut abscondens se: sicut festinans: sicut fatigatus. Prov. 26. v. 18. *D. Hieronymo* sicut noxius.

לָהַט Ardere, inflammare, flagrare, adurere, comburere. Psal. 104. v. 4. *Pihel* לִהֵט inflammare, accendere, incendere, comburere, succendere, conflagrare. Malach. 4. v. 1. Joel. 1. v. 19. Psal. 83. v. 15.

לַהַט m. Flamma, acies, lamina flammans, ferrum lanceæ, *vel* gladii. Gen. 3. v. 24. *ubi* לַהַט הַחֶרֶב flammeum gladium *D. Hieronymus vertit*. *Plur. cum affixo* בְּלַהֲטֵיהֶם incantationibus suis; *quia hujusmodi incantationes ferro, vel acie gladii fiebant. Sed præstat dicere* א *radicis* לָאַט, *de qua supra, in* ה *conversum esse*.

לָהַם *Hithpahel* הִתְלַהֵם Blandiri, lenire; vulnerare: contundi, conteri. Prov. 18. v. 8. & c. 26. v. 22.

לַהֲקָה לָהַק f. Congregatio, cœtus, cuneus: ſenatus. *Conſtr.* לַהֲקַת cuneus. 1. Sam. 19. v. 20.

לוֹ Ei, illi, ſibi. *Eſt Dativus pronominis* הוּא. *Reperitur tamen ſæpe ſcriptum* לֹא, *ut* Iſa. 9. v. 3. 2. Reg. 8. v. 10. 1. Paral. 11. v. 20. *& alibi. Ita autem ſcriptum reperitur* לא *in textu; nam in margine legitur* לו.

לוּ Utinam, o ſi. Gen. 17. v. 18. quæſo. Gen. 23. v. 13. Iſa. 65. v. 1. ne forte, fortaſſis, ſi forte, forſan, forſitan. Gen. 50. v. 15. ſi. Jud. 8. v. 19. *& cum* א *paragogico* לוּא utinam. Iſa. 48. v. 8. וְלֻא etiamſi. 2. Sam. 18. v. 12. *Compoſitum* לוּלֵא niſi. Gen. 43. v. 10. *vel* לוּלֵי Gen. 31. v. 42.

לוֹג m. Sextarius: *R. David Kimchi eſt menſura liquidorum parva ſex continens ova.* Levit. 14. v. 12. *D. Hieronymus* ſextarium *vocat.*

לוּד Lud *filius Sem.* Gen. 10. v. 22. Lydia. Ezech. 27. v. 10. c. 30. v. 5. *Plur.* לוּדִים Lydii. *In Sacris literis ſagittarii peritiſſimi nuncupantur.* Jerem. 46. v. 9.

לָוָה Mutuari, mutuo accipere. Neh. 5. v. 4. Prov. 22. v. 7. adhærere, copulari, conjungi, comitari. Eccl. 8. v. 15. *Niphal* נִלְוָה adhærere, adjungere ſe, adjungi, ſociari, copulari. Zach. 2. v. 11. Num. 14. v. 4. *Hiphil* הִלְוָה mutuare, mutuo dare, largiri, commodare, fœnerari. Exod. 22. v. 24. Deut. 28. v. 12. Pſal. 112. v. 5. *Part.* מַלְוֶה fœnerator. Pſal. 37. v. 26.

לִוְיָה f. Adjunctio, adjectio, copula, copulatio, conjunctio, ſocietas, additamentum, ornamentum. *Conſtr.* לִוְיַת gratia *D. Hieronymo.* Prov. 1. v. 9. & c. 4. v. 8.

לִוְיָתָן m. Balæna, Leviathan *vulgo: nomen ſerpentis, vel draconis, vel ceti marini.* Pſal. 74. v. 14. Iſa. 27. v. 1. *aliis* luctus. Job 3. v. 8. *Hoc nomen Leviathani inditum quidam volunt, quia ejus ſquamæ, & membra ſibi invicem cohærent. Ejus deſcriptionem habes ad unguem Job* 40. *Satanam, & Antichriſtum in Sacris literis tanquam typus refert, & quemadmodum per allegoriam maris nomine mundus intelligitur; ita Leviathanis, & magnorum piſcium ejus principes veniunt. Hinc Iſa.* 27. *per Leviathanem Rex Aſſyrius, & Ægyptius deſignantur, & Pſal.* 74. *proceres Pharaonis per capita Leviathanis indicantur.*

לוֹיֹת f. Adjectiones, conjunctiones, additamenta, corollaria. 1. Reg. 7. v. 29.

לֵוִי Levi, *filius Patriarchæ Jacobi.* Gen. 29. v. 34. *interdum* Levita. Exod. 4. v. 14. *Plur.* לְוִיִּם Levitæ. Deut. 17. v. 9.

Levitæ ex tribu Levi originem traxerunt. Levitarum autem nomine veniunt tum Pontifices, & Sacerdotes, tum reliqui, qui Sacerdotibus inſerviebant. Proprie tamen Levitæ nuncupantur Sacerdotum miniſtri. In locum primogenitorum ſuffecti ſunt, & Sacerdotibus aſſignati, ut ipſis miniſtrarent. Ephod lineo induebantur, ipſiſque datæ quadraginta octo

urbes, ut a populo sejuncti viverent. Stante Templo, sicuti Sacerdotum erat altari ministrare, ita Levitarum canere, & excubias agere. Canebant autem in suggesto saltem duodecim singulis vicibus, quibus adjungebantur alii musica instrumenta pulsantes non tantum ex Levitis, sed etiam ex Israelitarum primoribus, Saganisque motum tempore libationis in sacrificio jugi cantu sequebantur. Dispersi porro erant per ceteras tribus, ut populum instruerent, ejusque lites, & contentiones dirimerent. Quemadmodum autem Levitæ Sacerdotibus ministrabant, ita Nethinæi Levitis serviebant.

לוּז Decedere, recedere, declinare. Prov. 3. v. 21. *Niphal Part.* נָלוֹז perversus, illusor. Prov. 3. v. 32. *Constr.* נְלוֹז Prov. 14. v. 2. *Plur.* נְלוֹזִים Prov. 2. v. 15. *Hiphil* הֵלִיז recedere, divertere: recedere facere. Prov. 4. v. 21.

לוּז m. Corylus: nux avellana: amygdalus. Gen. 30. v. 37. *Est & nomen urbis a copia amygdalorum sic vocatæ.* Gen. 35. v. 6.

לְזוּת f. Pravitas, perversitas: labia detrahentia *D. Hieronymo*. Prov. 4. v. 24.

לוּחַ m. Tabula, asser, tabella. Prov. 3. v. 3. Isa. 30. v. 8. *Plur.* לֻחוֹת & לוּחֹת tabulæ. Exod. 24. v. 12. Deut. 9. v. 9. *Dual.* לֻחוֹתַיִם duæ tabulæ. Ezech. 27. v. 5. *formam habet compositam ex Plurali, & Duali.*

לוּט Abscondere, operire, involvere, obvolvere, occultare. Isa. 25. v. 7. *Hiphil* הֵלִיט idem. 1. Reg. 19. v. 13.

לָט m. Absconsio. בַּלָּט abscondite, clanculum, clam. Ruth 3. v. 7. *cum epenthesi* א. בַּלָּאט clam, quiete, pedetentim, abdite, abscondite, sensim, latenter. Jud. 4. v. 21. *Plur.* לָטִים incantationes. *Cum affixo* בְּלַטֵיהֶם incantationibus suis. Exod. 7. v. 11.

לוֹט m. Mastiche; *myrrhæ gutta*, ledanum: castanea: glans: stacte *D. Hieronymo* Gen. 37. v. 25.

לוּל m. Cochlea, *scala rotunda, qua turrim, vel domum per circuitum conscendimus. Plur.* לוּלִים gradus cochleares, cochleæ. 1. Reg. 6. v. 8. *Fœm. cum epenthesi* א לֻלָאֹת loramenta, laqueoli, ligulæ, ansulæ, vincula. Exod. 26. v. 5. *Constr.* לֻלְאוֹת v. 4.

לוּלֵי & לוּלֵא Nisi, si non. Gen. 43. v. 10. 2. Sam. 2. v. 27. Isa. 1. v. 9. sed. Deut. 32. v. 27.

לוּן Pernoctare, divertere, commorari, hospitari, manere, permanere, stabulari. Gen. 32. v. 21. Isa. 10. v. 29. *Anomalum* וְלָנֶה & commorabitur. Zach. 5. v. 4. *cum Sægol præter morem, pro* וְלָנָה. *Hiphil* הֵלִין idem. Num. 22. v. 8. Ruth 3. v. 13. *item* murmurare, conqueri, ejulare. Num. 14. v. 29. Exod. 16. v. 8. Psal. 59. v. 16. *Anomalum* מַלִּינִים murmurantes. Exod. 16. v. 4. *cum Pathach, & Daghes præter morem, loco* מְלִינִים. *Niphal* נִלּוֹן murmurare. Exod. 15. v. 24. & c. 16. v. 2. *Hithpahel* הִתְלוֹנֵן pernoctare

noctare, commorari. Psal. 91. v. 1. *ubi* יִתְלוֹנָן commorabitur; *sicuti* Job 39. v. 31.

לֵן m. Pernox, commorans, pernoctans. *Plur.* לֵנִים pernoctantes, commorantes. Neh. 13. v. 21.

מָלוֹן m. Diversorium, contubernium, stabulum, mansio, hospitium. Exod. 4. v. 24. Isa. 10. v. 29. *Constr.* מְלוֹן Jerem. 9. v. 2.

מְלוּנָה f. Tegillum, tugurium, tuguriolum; habitaculum custodis, *in quo pernoctat*. Isa. 1. v. 8. & c. 24. v. 20.

תְּלוּנָה f. Querela, murmur, seditio, murmuratio. *Plur. cum Daghes* תְּלוּנֹּת murmurationes. Exod. 16. v. 12. *Cum affixo* תְּלוּנֹּתָם murmurationes eorum. Num. 17. v. 10. אֶת־תְּלֻנֹּתֵיכֶם murmurationes vestras. Exod. 16. v. 7.

לוּעַ Absorberi, deglutiri: absorbere, deglutire, perdere, corrumpere. Job 6. v. 3. *ubi D. Hieronymo* dolore plenum esse; *ceterum vertit* absorbere. *Pihel Futurum anomalum ex geminato, & transposito* ע, יְעַלְעוּ absorbebunt. Job 39. v. 33. *pro* יְלוּעְעוּ. *Hiphil* הֵלִיעַ absorbere, deglutire. Prov. 20. v. 25. *Apud Rabbinos* loqui.

לוֹעַ m. Guttur, gula, fauces: maxilla. *Cum affixo* בְּלֹעֶךָ in gutture tuo. Prov. 23. v. 2.

לוּץ Illudere, deludere, deridere, ludificare, nugari. Prov. 9. v. 12. *Hiphil* הֵלִיץ illudere, deridere. Psal. 119. v. 51. Prov. 3. v. 34. & c. 14. v. 9. *aliis* interpretari. *Hithpahel* הִתְלוֹצֵץ derisorem agere, sycophantam agere, illudere. Isa. 28. v. 22.

לֵץ m. Derisor, delusor, illusor, nugax, subsannator, petulans, sycophanta, superbus. Prov. 9. v. 7. *Plur.* לֵצִים superbi: pestilentiæ *Septuaginta*. Psal. 1. v. 1. derisores. Prov. 19. v. 29. *Hoc nomine possunt vocari superbi, oblocutores, obtrectatores, & secretorum revelatores*.

לוֹצֵץ m. Allusor, nugax, superbus. *Plur.* לֹצְצִים Hos. 7. v. 5.

לָצוֹן m. Derisio, illusio, nugæ, superbia, sycophantia. Prov. 1. v. 22. & c. 29. v. 8. Isa. 28. v. 14.

מֵלִיץ m. Interpres. Gen. 42. v. 23. loquens, eloquens, legatus, orator, internuntius, rhetor. Job 33. v. 23. *Plur. constr.* מְלִיצֵי legati; *D. Hieronymo* legatio. 2. Paral. 32. v. 31. *Cum affixo* מְלִיצֶיךָ interpretes tui. Isa. 43. v. 27. מְלִיצַי rhetores mei. *D. Hieronymo* verbosi mei. Job 16. v. 20.

מְלִיצָה f. Interpretatio, oratio artificiosa, prosa. Prov. 1. v. 6.

לוּשׁ Depsere, conspergere, subigere farinam, miscere farinam cum aqua. Gen. 18. v. 6. Jerem. 7. v. 18. Hos. 7. v. 4. 1. Sam. 28. v. 24.

לָז c. Hic, hæc, ille, illa, iste, ista; *semper ei præponitur* ה, *ut* הַלָּז Jud. 6. v. 20. *& cum* ה *in fine* הַלָּזֶה ille. Gen. 24. v. 65. *& cum additione* ו, הַלֵּזוּ Ezech. 36. v. 35.

לחה לְחִי f. Gena, mala, maxilla: mandibula. Jud. 15. v. 15. Psal. 3. v. 8. *Cum affixo* לְחְיוֹ maxillam illius. Job 40. v. 21. לְחְיָהּ genam ejus. Thren. 1. v. 2. *Dualis* לְחָיַיִם *pro ChireK habet Kametz*. Deut. 18. v. 3. *Constr.* לְחָיֵי Isa. 30. v. 28. *Cum affixo* לְחָיֵיהֶם maxillæ eorum. Hos. 11. v. 4. לְחָיָו maxillæ ejus. Cant. 5. v. 13. בִּלְחָיֶיךָ in maxillis tuis. Ezech. 29. v. 4.

לחה לַח m. Virens, viridis, humidus, recens. Gen. 30. v. 37. Ezech. 17. v. 24. *Plur.* לַחִים virides. Jud. 16. v. 7. Num. 6. v. 3.

לֵחַ m. Viror, viriditas, humilitas, humidum radicale. *Cum affixo* לֵחֹה viror illius; *D. Hieronymo* dentes illius. Deut. 34. v. 7.

לָחַךְ Lambere, lingere, delingere. Num. 22. v. 4. *Pihel* לִחֵךְ idem. 1. Reg. 18. v. 38. Mich. 7. v. 17. Isa. 49. v. 23. Psal. 72. v. 9.

לָחַם Incidere gladio, *vel* dentibus, *qui sunt instar gladii*. Psal. 57. v. 4. edere, comedere, vesci. Prov. 4. v. 16. & c. 23. v. 1. pugnare, dimicare, impugnare, oppugnare. Psal. 35. v. 2. & 56. v. 2. *Niphal* נִלְחַם expugnare, debellare, pugnare, certare, concertare, confligere, decertare, oppugnare: *cum* ל, ב, *&* עִם *constructum significat* pugnare cum aliquo; *cum* עַל contra aliquem. Exod. 14. v. 25. Jud. 11. v. 25. Deut. 1. v. 41.

לֶחֶם m. Panis, esca, cibus. Gen. 3. v. 19. Exod. 25. v. 30. caro. Levit. 3. v. 10. & c. 21. v. 9. convivium, epulum. Eccles. 10. v. 19. placenta. Levit. 23. v. 17. manna. Exod. 16. v. 4. fruges, frumentum, triticum. Gen. 41. v. 54. Job 28. v. 5. Isa. 28. v. 28. *Cum affixo* מִלַּחְמוֹ de pane suo. Prov. 22. v. 9. אֶת־לַחְמְךָ panem tuum. Exod. 23. v. 25. *Ex hoc nomine formatur nomen regionis* בֵּית־לֶחֶם Bethlehem, *sc. domus panis, quæ sic appellata propter frumenti copiam*.

לְחֶם m. Convivium. Dan. 5. v. 1. *Hæc dictio Chaldaica est*.

לָחֶם m. Oppugnator, debellator: bellum. Judic. 5. v. 8.

לְחוּם m. Cibus; caro: corpus, cadaver; bellum. *Cum affixo* בִּלְחוּמוֹ bellum suum. Job 20. v. 23. וּלְחֻמָם & caro eorum. Soph. 1. v. 17. *D. Hieronymus* & corpora eorum.

מִלְחָמָה *&* מִלְחֶמֶת f. Bellum, prælium, acies, certamen, pugna. Gen. 14. v. 2. Deut. 2. v. 14. *Cum affixo* מִלְחַמְתְּךָ belli tui. Isa. 41. v. 12. *Plur.* מִלְחָמוֹת bella. Isa. 42. v. 13. *Constr.* מִלְחֲמוֹת Num. 21. v. 14. *Cum affixo* מִלְחֲמֹתָיו bella ejus. 2. Paral. 27. v. 7. אֶת־מִלְחֲמֹתֵינוּ pugnas nostras. 1. Sam. 8. v. 20. 2. Paral. 27. v. 7.

לָחַץ Urgere, in angustiam redigere, tribulare, molestia afficere, premere, comprimere, deprimere, opprimere, vim inferre, arctare, coarctare, exagitare, cruciare, excruciare. Jud. 4. v. 3. 1. Sam. 10. v. 18. 2. Reg. 13. v. 4. Amos 6. v. 14. *Part.* לֹחֵץ

tor-

tortor, vexator. *Plur.* לֹחֲצִים opprimentes. Jer. 30. v. 20. *Niphal* נִלְחַץ coarctari, jungere se *D. Hieronymo*. Num. 22. v. 25.

לַחַץ m. Oppressio, arctatio, pressura, cruciatus, molestia, vexatio. Exod. 3. v. 9. Psal. 42. v. 10. 1. Reg. 22. v. 27. *Cum affixo* וְלַחֲצֵנוּ & oppressionis nostræ. Psal. 44. v. 25.

לָחַשׁ Mussare, mussitare, submissa voce loqui, susurrare: incantare. *Part.* לוֹחֵשׁ incantator. Neh. 3. v. 11. *aliis* exorcista. *Pihel* לִחֵשׁ incantare: murmurare *D. Hieronymo*. Psal. 58. v. 6. *Hithpahel* הִתְלַחֵשׁ mussitare inter se, submisse loqui. 2. Sam. 12. v. 19. Psal. 41. v. 8.

לַחַשׁ m. Mussitatio, murmur, susurrus, submissa oratio, locutio occulta, consilium secretum, ænigma. Isa. 26. v. 16. elocutio, pronuntiatio. Isa. 3. v. 3. incantatio. Jerem. 8. v. 17. Eccles. 10. v. 11.

לַחַשׁ m. Ornamentum auris, inauris. *Plur.* לְחָשִׁים inaures: *aliis scripturæ in auro, & argento per modum incantationis, aut orationis occultæ*: *aliis* amuleta *adversus incantatorum præstigias*. Isa. 3. v. 20.

לטא לְטָאָה f. Stellio, *reptilis genus*. Levit. 11. v. 30. *aliis* lacerta.

לָטַשׁ Acuere, limare, expolire, acute erudire. Job 16. v. 9. 1. Sam. 13. v. 20. Psal. 7. v. 13. *Part.* לֹטֵשׁ acuens: faber *D. Hieronymo*. Gen. 4. v. 22.

לַיִל m. Nox. Isa. 16. v. 3. *Constr.* לֵיל Exod. 12. v. 42. *sed* Isa. 15. v. 1. *regimen ponitur pro absoluto, ut alibi sæpe. Cum* ה *paragogico* לַיְלָה noctu. Gen. 14. v. 15. *Conjunctum cum nominibus numeralibus tum numeri singularis, tum pluralis numero singulari effertur, ut* אַרְבָּעִים לַיְלָה quadraginta noctibus. Gen. 7. v. 4. *Plur.* לֵילוֹת noctes. 1. Sam. 30. v. 12. Job 2. v. 13.

לִילִית f. Lamia; strix, nycticorax, *nomen bestiæ solitariæ, sic dictæ, quod noctu clamet*. Isa. 34. v. 14. *aliis* chamæleon; *aliis* avis, *quæ nutritur vento*; *aliis* furia; *aliis* dæmonium sylvestre; *aliis* lar; *aliis* ulula. *Apud Rabbinos hoc nomine vocantur Lares, Dæmones, Lemures, & spectra similia, quæ præsertim noctu hominibus pavorem, ac terrorem incutiunt*.

לַיִשׁ m. Leo vetus, & annosus. Prov. 30. v. 30. tigris. Job 4. v. 11. leæna. Isa. 30. v. 6. *In lingua Hebraica leo variis appellatur nominibus, sc.* לָבִיא, אַרְיֵה, כְּפִיר, גּוּר, לַיִשׁ, שַׁחַל.

לָכַד Capere, occupare, apprehendere, intercipere, comprehendere, deprehendere, prehendere: implicare. Jos. 10. v. 1. Prov. 5. v. 22. Jerem. 37. v. 8. Job 5. v. 13. Amos 3. v. 5. *Niphal* נִלְכַּד capi, deprehendi. Thren. 4. v. 20. Jos. 7. v. 15. Isa. 24. v. 18.

v. 18. *Hithpahel* הִתְלַכֵּד comprehendere se, intercipi. Job 41. v. 8. *metaphorice* congelari, concrescere. Job 38. v. 30.

לֶכֶד m. Captio, apprehensio, captura. Prov. 3. v. 26. Job 18. v. 10.

מַלְכֹּדֶת f. Decipula. *Cum affixo* וּמַלְכֻּדְתּוֹ & decipula ejus. Job 18. v. 10.

למג *Hinc* אַלְמֻגִּים *vel* אַלְמוּגִּים m. Coralia: *aliis* ligna thyina. 1. Reg. 10. v. 11.

למד Discere, addiscere, assuescere, studere. Jer. 12. v. 16. Prov. 30. v. 3. *Pihel* לִמֵּד docere, edocere, insinuare, instruere, erudire, assuefacere, exercere. Jer. 9. v. 5. Eccles. 2. v. 9. Psal. 71. v. 17. *Part.* מְלַמֵּד qui docet, præceptor, magister. Deut. 4. v. 1. 2. Sam. 22. v. 35.

לָמֻד *vel* לִמּוּד m. Eruditus, doctus, assuetus, peritus. Jerem. 2. v. 24. *Plur.* לִמּוּדִים docti, periti. Isa. 50. v. 4. *Constr.* לִמּוּדֵי Isa. 54. v. 13. *Cum affixo* בְּלִמֻּדָי in doctis meis. Isa. 8. v. 16. *Apud Rabbinos* לִמּוּד *significat* doctrinam, *seu* disciplinam, *idemque apud ipsos est, ac* תַּלְמוּד Talmud, *sc. liber ab omnibus Hebræis maximi habitus rerum omnium argumenta complectens, sicuti Pandectæ apud J. C., in sexaginta Massachoth, videlicet tractatus distributus, & sub singulis tractatibus multa PeraKim, hoc est capita, seu sectiones continens. Dividitur in duas partes præcipuas, nimirum in Ghemarà, & Misnà, de quibus vide Eliam in Tisbite. Scatet autem hic liber multis blasphemiis in Jesum Christum, ejusque matrem Virginem Mariam, ac propterea jure merito a Sacrosancta Sede Apostolica ejus lectio vetatur, utpote quæ piissimas Christi fidelium aures offendit, & imprudentes, ac incautos facile potest in errorem inducere. Si Talmudis stylum scire desideras, non est ubique sibi constans, & æqualis. Etenim si Misnà in manum sumas, Hebraice doctus ejus sensum facile assequeris, succinctum stylum, & concisum admiraberis; at si transeas ad Ghemarà, repente rerum facie mutata, omnia spinosa, intricata, implexa tibi objicientur, & nisi Arabs, Persa, Syrus, Græcus, Latinus, Armenus, Chaldæus sis, uno verbo, nisi quemvis hominem, ut ille ait, tecum afferas, profecto aqua hæreat, nec quidquam intelligas. Quamvis autem in Talmude reperiantur multa impia, blasphema, fabulosa, & falsa; Philohebræis tamen non mediocrem utilitatem affert; cum in illo varia antiquitatis Judaicæ vestigia extent ad Veteris Testamenti historiam illustrandam, ad recte explicandos ritus, & cæremonias populi Judaici.*

לִמּוּד m. Peritus. *Plur. constr.* לִמּוּדֵי periti. 1. Paral. 5. v. 18.

לָמֵד m. Doctus, peritus. *Constr.* לְמַד Ezech. 27. v. 23.

מַלְמָד m. Stimulus, aculeus: documentum. *Constr.* מַלְמַד Jud. 3. v. 31.

תַּלְמִיד m. Discipulus. 1. Paral. 25. v. 8.

לעב *Hiphil* הִלְעִיב Deridere, irridere, subsannare, contumelia afficere. 2. Paral. 36. v. 16.

לָעַג Subsannare, deridere, irridere, illudere. *Construitur cum Dativo, aliquando cum* ב. 2. Reg. 19. v. 21. Nehem. 4. v. 1. Jerem. 20. v. 7. *Niphal* נִלְעַג balbutire, blæsum, balbum esse. Isa. 33 v. 19. *Hiphil* הִלְעִיג subsannare. 2. Paral. 30. v. 10. Nehem. 4. v. 1. Job 21. v. 3.

לַעַג m. Sanna, subsannatio, balbuties, blæsitas, irrisio, derisio, illusio. Psal. 44. v. 14. & 79. v. 4. Job 34. v. 7. *Cum affixo* לַעְגָם subsannatio eorum. Hos. 7. v. 16.

לָעֵג m. Subsannator, irrisor, illusor, ridiculus, sannio. *Plur. constr.* לַעֲגֵי Psal. 35. v. 16. Isa. 28. v. 11.

לועז m. Barbarus, sermonis exotici, barbare loquens. Psal. 114. v. 1.

לעט *Hiphil* הִלְעִיט Gustare, gustandum præbere: *aliis* devorare, subito absorbere. Gen. 25. v. 30.

לען לַעֲנָה f. Absynthium; amaritudo; *aliis* venenum, toxicum. Thren. 3. v. 15. Jerem. 9. v. 15. Amos 5. v. 7. Prov. 5. v. 4.

לפד לַפִּיד m. Lampas, fax, facula, tæda, titio, lignum ardens. Jud. 15. v. 4. Job 12. v. 5. *Plur.* לַפִּידִים faces. Exod. 20. v. 18. Job. 41. v. 10. *Fœm.* לַפִּידוֹת lampades, lucernæ. Jud. 4. v. 4. *Constr. masc.* לַפִּידֵי Dan. 10. v. 6.

לָפַת Inclinare, declinare: apprehendere, complecti *D. Hieronymo*. Jud. 16. v. 29. *Niphal Fut.* וַיִּלָּפֵת & inclinavit se, huc illuc vertit se: *aliis* perculsus est; *aliis* & conturbatus est, *sicuti D. Hieronymo*. Ruth 3. v. 8. involvi. Job 6. v. 18.

לצר *Hinc* מֶלְצַר m. Thesaurarius, architriclinus, archimagyrus. Dan. 1. v. 11. *Aliis est nomen proprium, sicuti D. Hieronymo*, Malasar.

לָקַח Capere, accipere, recipere, suscipere, acceptare, asciscere, sumere, assumere, comprehendere, desumere, tollere, excerpere, ferre, auferre, surripere, ducere. Gen. 2. v. 22. & c. 27. v. 36. dare. Psal. 68. v. 19. Jer. 27. v. 20. emere. 2. Sam. 4. v. 8. Prov. 31. v. 16. *Niphal* נִלְקַח capi, duci, tolli. Ezech. 33. v. 6. 1. Sam. 21. v. 6. *Puhal* לֻקַּח sumi, desumi. Gen. 3. v. 23. Jud. 17. v. 2. 2. Reg. 2. v. 10. *Hophal Futur.* יֻקַּח tolletur. Gen. 18. v. 4. Isa. 49. v. 25. *Hithpahel* הִתְלַקַּח intercipi, immisceri. Exod. 9. v. 24. Ezech. 1. v. 4.

לֶקַח m. Scientia, dulcedo sermonis, lepos, perceptio, disciplina, doctrina, lex, sermo. Isa. 29. v. 24. Prov. 4. v. 2. & c. 7. v. 21. *Cum affixo* לִקְחִי sermo meus. Job 11. v. 4. לִקְחִי doctrina mea. Deut. 32. v. 2.

מַלְקוֹחַ m. Faux, captura, præda, ſpolia. Num. 31. v. 26. palatum. *Plur. cum affixo* מַלְקוֹחָי faucibus meis. Pſal. 22. v. 16.

מֶלְקָחַיִם m. *Dual.* Forcipes, inſtrumenta emunctoria. Iſa. 6. v. 6. 1. Reg. 7. v. 49. *&* מ *cum Pathach. Cum affixo* וּמַלְקָחֶיהָ & emunctoria ejus. Exod. 25. v. 38.

מִקָּח m. Acceptio, ſumptio. 2. Paral. 19. v. 7.

מַקָּחוֹת f. *Plur.* Merces, res venales, acceptiones; venalia *D. Hieronymo.* Nehem. 10. v. 31.

לָקַט Legere fructus, colligere, congregare. Gen. 31. v. 46. Exod. 16. v. 22. Num. 11. v. 8. *Pihel* לִקֵּט idem. Ruth 2. v. 18. Iſa. 17. v. 5. 2. Reg. 4. v. 39. *Puhal* לֻקַּט collectus eſt. Iſa. 27. v. 12. *Hithpahel* הִתְלַקֵּט colligere ſe. Judic. 11. v. 3.

לֶקֶט m. Collectio frugum, ſpicilegium. Levit. 19. v. 9. & c. 23. v. 22.

יַלְקוּט m. Pera, *in qua ponit paſtor cibum ſuum, aut in qua ponit fundibularius lapides, quos colligit ad jaciendum*; fundæ theca. 1. Sam. 17. v. 40.

לָקַק Lambere, lingere: *proprie de canibus uſurpatur, qui lambendo bibunt.* 1. Reg. 21. v. 19. Jud. 7. v. 5. *Pihel* לִקֵּק idem. Jud. 7. v. 6. & 7.

יֶלֶק m. Bruchus. Joel. 1. v. 4.

לָקַשׁ *Pihel* Fructum colligere: vindemiare *D. Hieronymo*; *aliis* tardare *more pluviæ ſerotinæ.* Job 24. v. 6.

לֶקֶשׁ m. Herba ſerotina: gramen ſerotinum *poſt primam ſectionem recreſcens.* Amos 7. v. 1.

מַלְקוֹשׁ m. Serotinum, pluvia ſerotina. Deut. 11. v. 14. Prov. 16. v. 15. Zach. 10. v. 1.

לָשַׁד m. Humor, viror, ſuccus: recens, humidum, viride. *Conſtr.* לְשַׁד Num. 11. v. 8. *Cum aff.* לְשַׁדִּי viror meus; *D. Hieronymus* in miſeria mea. Pſal. 32. v. 4.

לשך לִשְׁכָּה f. Cubiculum, cella, exedra: conclave, triclinium: gazophylacium *D. Hieronymo. Multi* exedram *exponunt, quia non longe a Templo repoſitoria quædam, & conclavia erant exſtructa, in quibus Sacerdotum veſtes, donaria, vaſa, & alia hujuſmodi ſervabantur.* Nehem. 13. v. 5. *Conſtr.* לִשְׁכַּת Jerem. 35. v. 4. לִשְׁכַּת בְּגָדִים veſtiarium. *Plur.* לְשָׁכוֹת cubicula. Ezech. 40. v. 17. *Conſtr.* לִשְׁכוֹת Ezech. 40. v. 44.

לֶשֶׁם m. Hyacinthus: cyanus, *genus lapidis pretioſi coloris cærulei*: ligurius *D. Hieronymo.* Exod. 28. v. 19. & c. 39. v. 12.

לשן לָשׁוֹן c. *ſed fœm. ſæpius.* Lingua: gloſſa, gloſſema. Exod. 4. v. 10. Pſal. 12. v. 4. *metonymice* ſermo, loquela. Prov. 25. v. 15. *metaphorice ad varia transfertur*: petra, *aut* ſaxum *inſtar linguæ*: maris ſinus. Joſ. 15. v. 2. ſceptrum. Iſa. 7. v. 21. flamma, *quæ eſt veluti lingua.* Iſa. 5. v. 24. ſcopulus. Iſa. 11. v. 15. oblocutio, ob-

trectatio, calumnia. Prov. 25. v. 23. Jerem. 18. v. 18. Psal. 140. v. 12. dialectus, idioma. Esth. 1. v. 22. regula. Jer. 7. v. 21. *Constr.* לְשׁוֹן Isa. 11. v. 15. Thren. 4. v. 4. *Cum affixo* כִּלְשׁוֹנוֹ lingua sua. Jud. 7. v. 5. וְכִלְשׁוֹנָם & secundum linguam eorum. Esth. 8. v. 9. *Plur.* לְשׁוֹנוֹת linguæ. Psal. 31. v. 21. *Cum affixo* לִלְשֹׁנֹתָם per linguas suas. Gen. 10. v. 20.

לוֹשֵׁן *Pihel* Lingua lædere, obloqui, insimulare, accusare, criminari, detrahere, calumniari. *Anomalum* מְלָושְׁנִי detrahens. Psal. 101. v. 5. *multiplex hic anomalia; primo est Jod paragogicum; secundo Vau redundans; tertio Cholem correptum in Kametz Chataph: analogice enim dicendum est juxta formam Pihel* מְלוֹשֵׁן. *Hiphil* הַלְשֵׁן lingua offendere, insimulare, accusare, calumniari. Prov. 30. v. 10.

לתח מֶלְתָּחָה f. Vestis, *vel locus, in quo custodiuntur vestes, sc.* vestiarium. 2. Reg. 10. v. 22.

לֶתֶךְ m. Media pars cori, *aut* modii. Hos. 3. v. 2. *alibi non invenitur in Sacris literis.*

לתע Evellere, eradicare dentes. *Niphal* נִלְתַּע evelli, eradicari. Job 4. v. 10.

מַלְתָּעוֹת f. *Plur.* Molares, *aut* majores dentes. *Constr.* מַלְתְּעוֹת Psal. 85. v. 7. *literis autem transpositis* מְתַלְּעוֹת Joel. 1. v. 6. *Cum affixo* מְתַלְּעוֹתָיו molares ejus. Prov. 30. v. 14.

INCIPIENTIA

A מ

מ In numeris valet quadraginta. Est litera modo servilis, modo radicalis. Figuram duplicem habet, ם clausum in fine, quod significat sexcenta, & מ apertum aliis in locis. Usurpatur pro מִן ex, e, de: ut מִבַּיִת e domo pro מִן בַּיִת. Significat etiam partem: מִכְּלֵי partem vasorum. 2. Paral. 36. v. 7. post adjectiva, & Verba efficit comparativum. Psal. 19. v. 11. Habac. 1. v. 8. inter duo substantiva est loco adjectivi. חֲזִיר מִיַּעַר porcus sylvestris. Psal. 80. v. 14. significat propter. Psal. 12. v. 6. cum nominibus temporis, post. Gen. 4. v. 3. Pleonastice sæpe adhibetur; מִחוּץ extra. Gen. 19. v. 16.

מְאֹד Vehementer, admodum, oppido, multo, magnopere, affatim, valde, impense, summe, multum. Gen. 1. v. 31. item perpetuo, semper, in sæculum; nimius. Psal. 46. v. 1. Isa. 64. v. 9. עַד מְאֹד fuse, usquequaque. Psal. 119. v. 43. geminatum בִּמְאֹד מְאֹד vehementissime, summe, nimis, nimium. Gen. 1. v. 31. Exod. 1. v. 7. cum adjectivo efficit superlativum, טוֹב מְאֹד optimus. Interdum est nomen, & significat vires, robur, fortitudinem, abundantiam, copiam, & tunc est cum affixis: ut מְאֹדֶךָ fortitudine tua, sc. viribus tuis. Deut. 6. v. 5. מְאֹדוֹ fortitudine sua; sc. viribus suis. 2. Reg. 23. v. 25.

מֵאָה c. Centum. Gen. 50. v. 22. Neh. 3. v. 1. שַׂר מֵאָה centurio. Constr. מְאַת Gen. 5. v. 3. Plur. מֵאוֹת centum. Gen. 5. v. 4. & cum י redundante: & accepit principes מֵאָיוֹת centum, sc. centuriones. 2. Reg. 11. v. 4. Dualis fœm. מָאתַיִם ducentæ. Gen. 32. v. 14. וּמָאתַיִם & ducenti. Ezech. 48. v. 17.

מאם מְאוּמָה Aliquid, quidquam, quantulumcunque. Num. 23. v. 1. Deuter. 13. v. 17. *præcedente, vel sequente* לֹא, אַיִן, *vel* אֵין; nihil, nil, nihilum. Jud. 14. v. 6. 1. Reg. 10. v. 21. *Invenitur semel per apocopam* מְאוּם Job 31. v. 7. *ubi D. Hieronymus* maculam *vertit*.

מֵאֵן *Pihel* Renuere, abnuere, refragari, detrectare, nolle, recusare, denegare, negare. Exod. 7. v. 14. Isa. 1. v. 20. Jerem. 5. v. 3.

מָאֵן m. Renuens. Exod. 9. v. 2. Jerem. 38. v. 21. *Plur. ex alia forma* מֵאֲנִים qui renuunt. Jer. 13. v. 10.

מָאַס Abjicere, repellere, refutare, confutare, detrectare, spernere, contemnere, respuere, improbare, refellere, rejicere, repudiare, reprobare, aspernari, floccipendere, aversari. *Construitur cum Accusativo, & præpositione* ב. Jerem. 6. v. 19. Jud. 9. v. 38. obterere. Jer. 2. v. 37. אֶמְאָסְאךָ spernam te. Hos. 4. v. 6. *cum* א *epenthetico pro* אֶמְאָסְךָ. *Niphal* נִמְאַס spretus, rejectus, reprobatus est. Psal. 15. v. 4. Isa. 54. v. 6. *Part.* נִמְאָס reprobus. Jer. 60. v. 30.

מאר *Hiphil* הַמְאִיר Dolore afficere, pungere, corrodere. *Part.* מַמְאִיר pungens, dolore afficiens; *ubi* סִלּוֹן מַמְאִיר spina pungens, *a D. Hieronymo vertitur* offendiculum amaritudinis. Ezech. 28. v. 24. *Fœm.* מַמְאֶרֶת Levit. 13. v. 51, & 52. & c. 14. v. 44.

מְאֵרָה f. Defectus, diminutio, penuria. Deut. 28. v. 20.

מַג *Aliis est nomen proprium, vel cognomen viri, sicuti D. Hieronymo; aliis est* castrorum metatio, castrorum multitudo. Jerem. 29. v. 3.

מֶגֶד Res pretiosa; *omne pretiosum tam in fructibus, quam in auro, argento, gemmis, vestibus*. Deut. 33. v. 14. *D. Hieronymus vertit* poma. *Plur.* מְגָדִים poma. Cant. 4. v. 13. *Cum affixo* מְגָדָיו pomorum suorum. Cant. 4. v. 16.

מִגְדָּנוֹת f. *Plur.* Res pretiosæ, optima, pretiosa: bellaria. *Licet multi velint, hoc nomen usurpari tantummodo de fructibus terræ; tamen etiam de rebus aliis adhibetur. D. Hieronymus modo* dona, *modo* munera *transfert*. Gen. 24. v. 53. 2. Paral. 32. v. 23. Esdr. 1. v. 6.

מַגָּל m. Falx. Jerem. 50. v. 16. Joel. 3. v. 18. *Frequenter in Targum reperitur*.

מִגֵּן *Pihel* Dare, tradere, dedere. Gen. 14. v. 20. Hos. 11. v. 8. protegere. Prov. 4. v. 9.

מְגִנָּה f. Traditio. *Constr.* מְגִנַּת scutum *D. Hieronymo*. Thren. 3. v. 65.

מָגַר Detrudere, dejicere. Ezech. 21. v. 17. *Pihel* מִגֵּר collidere: deturbare. Psal. 89. v. 45.

מָדַד Metiri, dimetiri, mensurare, metari, modificari. Isa. 40. v. 12. Zach. 2. v. 6. Ezech. 45. v. 3. *Niphal* נָמַד mensurari. *Futur.* יִמַּד mensurabitur. Hos. 1. v. 10. Jerem. 31. v. 37. *Pihel* מִדֵּד & מֹדֵד metiri. Job 7. v. 4. *Hithpahel* הִתְמֹדֵד metiri. 1. Reg. 17. v. 21.

מַד m. Mensura: vestimentum, vestis, tunica, *& in hoc sensu semper cum affixis conjunctum reperitur:* מִדּוֹ בַד veste sua linea. Levit. 6. v. 10. *& cum Pathach* כְּמַדּוֹ sicut veste sua. Psal. 109. v. 18. *Plur.* מַדָּיו vestibus suis. 1. Sam. 17. v. 38. מַדֶּיךָ mensurarum tuarum. Jer. 13. v. 25. *Loco etiam literæ* ד *geminandæ est cum epenthesi* ו, *ut* מַדְוֵיהֶם vestes eorum. 2. Sam. 10. v. 4.

מִדָּה f. Mensura, dimensio: modulus. Exod. 26. v. 2. *Constr.* מִדַּת Psal. 39. v. 5. tributum. Nehem. 5. v. 4. *R. David in libro Radicum vult* מִדָּה *loci citati non derivari ex hac radice, sed esse loco* מִנְדַּת *ab absoluto* מִנְדָּה, *quod apud Rabbinos est munus Regibus, vel Principibus oblatum per subjectorum regiones transeuntibus. Cum affixo* מִדָּהּ mensura ejus. Job 11. v. 9. *Plur.* מִדּוֹת mensuræ. Numer. 13. v. 33. Jerem. 22. v. 14. *Cum affixo* מִדּוֹתָיו vestimentorum suorum. Psal. 133. v. 2. *Apud Rabbinos* מִדָּה כְּמִדָּה, *vel* מִדָּה כְּנֶגֶד מִדָּה *est proverbium, quod usurpant quotiescunque significare volunt par pari relatum esse.*

מָדוֹן m. Mensura. 2. Sam. 21. v. 20.

מְמַדִּים m. *Plur.* Mensuræ. *Cum affixo* מְמַדֶּיהָ mensuras ejus. Job. 38. v. 5.

מָה, מַה, מֶה, מֶה *Sunt particulæ interrogantis.* Gen. 20. v. 9. quid, quæ, quod? qualis? 2. Reg. 1. v. 7. 1. Sam. 4. v. 6. quidquid, quidquam, quidvis: aliquid. 2. Sam. 18. v. 22. & 29. *particula diminuentis*, quantillum. Psal. 89. v. 48. quam *particula augentis* מַה־אַדִּיר quam grande! Psal. 8. v. 2. *interdum usurpatur pro* qui, quomodo, heu, *dolentis.* 1. Sam. 4. v. 16. Ezech. 16. v. 30. quidquid sit וִיהִי מָה & sit quidquid sit. 2. Sam. 18. v. 22. בַּמֶּה, בַּמָּה in quo, quanam re? Exod. 22. v. 27. 1. Sam. 29. v. 4. לָמָּה, לָמָה quare? cur? 1. Sam. 1. v. 8. לָמָּה־זֶּה quid ita, quorsum ergo? quamobrem? שַׁלָּמָה ut quid, cur? Cant. 1. v. 7. כַּמָּה quotus, quoties, quantus, quot, quam, quandiu? Gen. 47. v. 8. Psal. 78. v. 40. & 119. v. 84. כַּמֶּה tot, aliquot. Zach. 7. v. 3. עַד־כַּמֶּה quoties tandem. 1. Reg. 22. v. 16. עַל־מָה super quo, propter quid, quamobrem? Job 13. v. 14. Isa. 1. v. 5. Psal. 10. v. 13. עַד־מָה usquequo, donec, quatenus. Num. 24. v. 22. Psal. 89. v. 47. מַזֶּה quidnam? Exod. 4. v. 2. *ex* מָה *&* זֶה; *sic* מַלָּכֶם quid vobis est? Isa. 3. v. 15. *ex* מָה *&* לָכֶם: מָה quantum: מָהֵם quid isti? Ezech. 8. v. 6. *pro* מָה הֵם.

מהה *Hithpahel ex prima geminata,* הִתְמַהְמַהּ Morari, cunctari, tardum esse, moram facere. Psal. 119. v. 60. Gen. 49. v. 9. 2. Sam. 15. v. 28. Isa. 29. v. 9. *ubi*

qui-

quibusdam est obstupescere.

מָהַל Miscere, diluere. *Pahul* מָהוּל mistus. Isa. 1. v. 22. *Semel tantum in Sacris literis reperitur.*

מָהַר Dotare, dotem constituere, donare, dare. Exod. 22. v. 15. multiplicari. Psal. 16. v. 4. *Niphal* נִמְהַר festinanter ferri, præcipitari: insanire: dissipare *D. Hieronymo*. Job 5. v. 13. *Pahul* נִמְהָר insanus; *aliis* præceps; *D. Hieronymo* velox. Habac. 1. v. 6. *Plur.* נִמְהָרִים stulti. Isa. 32. v. 4. *Constr.* נִמְהֲרֵי־לֵב pusillanimes. c. 35. v. 4. *D. Hieronymo*. *Pihel* מִהַר festinare, properare, accelerare; sollicitum esse. Gen. 18. v. 6. & c. 27. v. 20. 1. Sam. 4. v. 14. Exod. 12. v. 33.

מָהִיר m. Promptus, expeditus, navus, exercitatus, festinus, celer, velox. Psal. 45. v. 2. *Constr.* מְהִיר Isa. 16. v. 5.

מֹהַר m. Dos. Gen. 34. v. 12. Exod. 22. v. 16.

מַהֵר m. Festinus, velox, celer. Soph. 1. v. 14. festinanter, velociter, celeriter, cito. Deut. 7. v. 22.

מְהֵרָה f. Celeritas, velocitas, festinatio. *Vel simpliciter, vel cum præpositione* ב *ut plurimum adverbiascit*, velociter, raptim, celeriter, festinanter, curriculo, oppido. Eccles. 4. v. 12. Joel. 3. v. 4. Psal. 31. v. 3. קַל מְהֵרָה citius: ocyor, ocyus.

מוֹ *Est syllaba expletiva, assumens ante se literas serviles, ut* כְּמוֹ sicut, velut, veluti, tanquam, quodammodo, quemadmodum, quasi, instar, propemodum. Job 12. v. 3. לְמוֹ ad. Job 39. v. 2. בְּמוֹ in, cum. Psal. 11. v. 2. כְּמוֹ כֵן totidem. *Cum affixis* כָּם, כֵּן, הֵם, הֵן *retinet Sceva, cum ceteris habet Kametz*, ut כָּמוֹךָ, כָּמוֹנִי sicut ego, sicut tu. 1. Reg. 22. v. 4. *interdum ponitur pro* הֵם, *unde* לָמוֹ eis, *pro* לָהֶם Isa. 41. v. 15.

מוּג Liquefieri, liquescere, solvi, dissolvi. Amos 9. v. 5. tabescere, contabescere. Ezech. 21. v. 15. prosterni. Psal. 46. v. 7. *semel active*, liquefacere, dissolvere. Isa. 64. v. 7. *Niphal* נָמוֹג diffluere, liquescere, colliquescere, dissolvi, obrigere. Exod. 15. v. 15. Isa. 14. v. 31. Psal. 75. v. 4. prosterni. 1. Sam. 14. v. 16. elanguere. Jos. 2. v. 9. turbari. Jer. 49. v. 23. *Pihel* מוֹגֵג dissolvere. Job 30. v. 22. Psal. 65. v. 11. *Hithpahel* הִתְמוֹגֵג dissolvere se, colliquescere. Psal. 107. v. 26. Amos 9. v. 13.

מֹחַ m. Medulla: pingue: *quidquid in re qualibet præcipuum est*. Job 21. v. 24. *Apud Rabbinos hæc dictio* cerebrum *significat, quia medullæ plenum est.*

מֵיחִים & מֵחִים m. Agni pingues: pinguia; medullata, medullis plena. Psal. 66. v. 15. Isa. 5. v. 17.

מְמֻחִים m. *Plur.* Medullata. Isa. 25. v. 26.

מוט Moveri, dimoveri, labi, nutare, labare, cadere, vacillare: declinare, inclinare, divertere, pervertere. Psal. 94. v. 18. Isa. 24. v. 20. Prov. 25. v. 27. *Niphal* נָמוֹט cadere, labi. Psal. 17. v. 5. & 82. v. 5. *Hiphil* הֵמִיט movere, commovere, præcipitem agere. Psal. 55. v. 4. *Hithpahel* הִתְמוֹטֵט nutare, commovere se, excuti. Isa. 24. v. 20. Psal. 94. v. 18.

מוט m. Commotio, dimotio, nutatio, lapsus, casus: fluctuatio *Septuaginta*, *& D. Hieronymo*. Psal. 55. v. 23. & 67. v. 9. vectis, baculus, virga, pertica, palanga. Num. 4. v. 10. & c. 13. v. 14. lorum jugi, jugum, temo. *Cum affixo* מֹטֵהוּ virgam ejus. Nah. 1. v. 13. *Fœm.* מוֹטָה jugum, vectis, pertica, temo, lorum: catena *D. Hieronymo*. Isa. 58. v. 9. Jerem. 28. v. 10. *Plur.* מוֹטֹת catenæ: juga. Jerem. 27. v. 2. & c. 28. v. 13. sceptra. Ezech. 30. v. 18. catenæ. c. 34. v. 27. temones. Levit. 26. v. 13. vectes, ligna oblonga, catenæ. 1. Paral. 15. v. 15.

מֻטּוֹת f. *Plur.* Extensiones: vincula, catenæ, vectes lignei. Isa. 8. v. 8.

מוּךְ Tenuem, attenuatum, pauperem esse, *vel* fieri: deprimi, submitti. Levit. 25. v. 47. & c. 27. v. 8.

מוּל Circumcidere, præcidere, excidere. Exod. 12. v. 44. Jos. 5. v. 7. *Niphal* נִמּוֹל circumcidi. Gen. 17. v. 13. Exod. 12. v. 48. Jerem. 4. v. 4. *Pihel* מוֹלֵל succidere, excidere. Psal. 90. v. 6. *Hiphil* הֵמִיל exscindere. Psal. 11. v. 12. & 118. v. 10. *Hithpahel* הִתְמוֹלֵל conteri; *Septuaginta* infirmari. Psal. 58. v. 8.

מוּלָה f. Circumcisio, præcisio. *Plur.* מוּלֹת circumcisiones. Exod. 4. v. 26. *Rabbini infantem, qui circumciditur, vocant* הַמָּהוּל; *eum, qui circumcidit*, הַמּוֹהֵל, *& circumcisionem* מִילָה.

מוּל & מוֹל Coram, ante, contra, erga, e regione, versus. Exod. 18. v. 19. & c. 26. v. 9. Deut. 1. v. 1. 1. Sam. 17. v. 30. *cum epenthesi* א, לְמוּאל ex adverso. Nehem. 12. v. 38. *Cum affixo* מִמֻּלִי contra me, e regione mei. Numer. 22. v. 5.

מוּם m. Vitium, macula, nævus, labes. Levit. 21. v. 18. Cant. 4. v. 7. *bis cum epenthesi* א *reperitur* מאוּם. Job 31. v. 7. Dan. 1. v. 4. *Cum affixo* מוּמוֹ macula ejus. Prov. 9. v. 7. מוּמָם macula eorum. Deut. 32. v. 5.

מוּן תְּמוּנָה f. Figura, imago, effigies, similitudo, phantasma, idea, species intelligibilis. Exod. 20. v. 4. Deut. 5. v. 8. Job 4. v. 16. *Constr.* תְּמוּנַת Numer. 12. v. 8. *Cum affixo* תְּמוּנָתֶךָ similitudine tua. Psal. 17. v. 15.

מוֹץ m. Gluma, palea, stipula: quisquiliæ; pulvis *D. Hieronymo*. Isa. 29. v. 5. Psal. 1. v. 4. fumus. Soph. 2. v. 2. *A D. Hieronymo semper* pulvis *exponitur*, *excipe Jobi* 21. v. 18. *ubi* favillam *vertit*.

מוק הֵמִיק *Hiphil* Tabificum esse, contabescere: dissolutum se reddere: tabefacere. Psal. 73. v. 8.

מור *Hiphil* הֵמִיר mutare, commutare, immutare, permutare. Jerem. 2. v. 11. Psal. 46. v. 3. *Niphal* נָמַר *quasi a* מָרַר mutatus est. Jerem. 48. v. 11.

תְּמוּרָה f. Commutatio, permutatio. Levit. 27. v. 33. Ruth 4. v. 7. *Cum affixo* תְּמוּרָתוֹ commutatio ejus. Job 15. v. 31.

מוֹר m. Myrrha: muscus. Cant. 1. v. 3. & c. 3. v. 6. Esth. 2. v. 12. *Cum affixo* מוֹרִי myrrham meam. Cant. 5. v. 1.

מוש Movere se, amoveri, dimoveri, recedere, discedere. Jos. 1. v. 8. Zach. 3. v. 9. & c. 14. v. 4. palpare, contrectare. Gen. 27. v. 21. *Hiphil* הֵמִישׁ palpare, contrectare. Jud. 16. v. 26. Isa. 46. v. 7. Psal. 115. v. 7.

מות Mori, emori, deperire, occumbere, oppetere, obire. 2. Sam. 12. v. 19. Gen. 3. v. 4. *In Præterito desinit in Tzere, ut* מֵת mortuus est, *quod Tzere servatur, & retinetur tantummodo in tertiis personis, ut* מֵתָה, מֵתוּ. *Pihel* מוֹתֵת morte afficere, interimere, occidere, necare, interficere: mortificare. 2. Sam. 1. v. 16. Jerem. 20. v. 17. *Hiphil* הֵמִית idem. Exod. 21. v. 29. Jud. 16. v. 30. Jerem. 26. v. 19. Prov. 19. v. 18. *Hophal* הוּמַת interfici. Deuter. 21. v. 22. 2. Reg. 11. v. 2. 1. Sam. 19. v. 11.

מֵת m. Mortuus, defunctus. Gen. 23. v. 15. Jerem. 16. v. 7. cadaver. Numer. 19. v. 11. reus mortis. Gen. 20. v. 3. Deut. 17. v. 6. *Cum affixo* וְאֶת־מֵתְךָ & mortuum tuum. Gen. 23. v. 15. *Plur.* מֵתִים mortui. 2. Reg. 19. v. 35. idola. Psal. 106. v. 28. *Constr.* מֵתֵי Thren. 3. v. 6.

מָוֶת m. Mors, occasus, obitus, nex, interitus, lethum: cruciatus: discrimen. Prov. 18. v. 21. *cum* ה *paragogico* מָוְתָה. Psal. 116. v. 15. *Constr.* מוֹת Numer. 23. v. 10. *Cum affixo* לִפְנֵי מוֹתִי ante mortem meam. Gen. 27. v. 2. *Plur. constr.* מוֹתֵי cruciatus lethales, discrimina ingentia. Ezech. 28. v. 10. *Cum affixo* בְּמוֹתָיו in mortes suas. Isa. 53. v. 9.

מוּת m. Mors. Psal. 48. v. 15.

מְמוֹתִים m. *Plur.* Mortes. *Constr.* מְמוֹתֵי Jerem. 16. v. 14.

תְּמוּתָה f. Occisio, mors. Psal 79. v. 11.

מזג מֶזֶג m. Mixtio, liquor, temperamentum, potus infusus, & mixtus; poculum *D. Hieronymo*. Cant. 7. v. 2. *Alibi in Sacris literis non invenies. Apud Rabbinos Verbum* מָזַג miscere, diluere, temperare *significat*.

מזה Exurere, comburere. Deut. 32. v. 24.

מָזֶה m. Consumptus, exhaustus, combustus. *Plur. constr.* מְזֵי Deut. 32. v. 24.

מֵזַח m. Zona, cingulum: robur, vires, fortitudo. Isa. 23. v. 10. Psal. 109. v. 19.

מְזִיחַ m. Fortitudo. Job 12. v. 21.

מזר מַמְזֵר m. Spurius, nothus, *qui natus est ex scorto, vel ex incestu*. Deut. 23. v. 2. alienigena, extraneus: separator *D. Hieronymo*. Zach. 9. v. 6.

מָחָא Percutere, plaudere, complodere: attingere, pervenire, tendere aliquo. Num. 34. v. 11. *ubi* ה *est loco* א. Ezech. 25. v. 6. Psal. 98. v. 8. Isa. 55. v. 12.

מָחָה Delere, abolere, expungere, obliterare, eradere, perdere, disperdere. Gen. 7. v. 4. Exod. 17. v. 14. Deut. 29. v. 20. Psal. 51. v. 3. Isa. 44. v. 22. tergere, abstergere, extergere. 2. Reg. 21. v. 13. Isa. 25. v. 8. pervenire, *vel juxta alios*, percutere. Num. 34. v. 10. *Niphal* נִמְחָה deleri, abstergi. Ezech. 6. v. 6. Psal. 109. v. 13. Deut. 25. v. 6. *Hiphil* הִמְחָה delere. Prov. 31. v. 3. Nehem. 13. v. 14. Jerem. 18. v. 23.

מְחִי m. Ictus, percussio: abstersio. מְחִי קָבָלוֹ balista contra eam: מְחִי *enim erat* balista, *aut* arcus, *quo sagittas in illos, qui erant in muris, jaciebant*: aries, machina bellica ad evertendos muros. Ezech. 26. v. 9. *Locum citatum D. Hieronymus ita exponit*: arietes temperabit in muros tuos.

מָחַץ Percutere, frangere, vulnerare, sauciare, confodere, perfodere, transfodere, transfigere. Psal. 110. v. 6. Deut. 33. v. 11. immergere. Psal. 68. v. 24. Num. 24. v. 8.

מַחַץ m. Transfossio, confossio, percussio, vulnus; percussura *D. Hieronymo*. Isa. 30. v. 26.

מָחַק Radere, eradere, abradere, delere, detergere, abscindere: removere, auferre. Jud. 4. v. 22. & c. 5. v. 26. *ubi* מָחֲקָה ראשו removit caput illius; *D. Hieronymus* quærens in capite vulneri locum.

מָחָר m. Cras. Exod. 8. v. 10. & c. 32. v. 5. *interdum significat* posthac, in posterum. Exod. 13. v. 14. Deut. 6. v. 20.

מָחֳרָת f. Cras: crastinus. Num. 11. v. 32. *Constr.* מָחֳרַת 1. Paral. 29. v. 21. מִמָּחֳרָת postridie, perendie. Levit. 19. v. 6. *Cum aff.* לְמָחֳרָתָם in crastinum ipsorum. 1. Sam. 30. v. 17.

מְחִיר m. Pretium, commutatio. 1. Reg. 21. v. 2. Job 28. v. 15. *Plur. cum affixo* בִּמְחִירֵיהֶם in pretiis eorum; *Septuaginta* in commutationibus eorum. Psal. 44. v. 13.

מטט *Niphal* נָמוֹט Nutare, declinare, dimoveri, dilabi. Psal. 17. v. 5. *ubi* נָמֹטּוּ *in quibusdam libris reperitur cum Daghes, in aliis sine Daghes*.

מטל מְטִיל m. Virga, baculus, vectis, malleus, palus: canalis; fistula *D. Hieronymo*. Job 40. v. 13.

מָטָר m. Pluvia, imber. Exod. 9. v. 33. Deut. 11. v. 7. 1. Reg. 18. v. 1. *Constr.* מְטַר Deut. 11. v. 14. *Plur. constr.* מִטְרוֹת pluviæ. Job 37. v. 6.

נִמְטַר *Niphal* Complui. Amos 4. v. 7. *Hiphil* הִמְטִיר pluviam demittere. Gen. 2. v. 5. & c. 7. v. 4. Isa. 5. v. 6. Amos 4. v. 7. Job 38. v. 26.

מִי Quis, qui, & quæ? qualis? *interrogativum personæ, generi, & numero utrique inserviens.* Gen. 27. v. 32. & c. 33. v. 5. Ruth 3. v. 9. Jud. 13. v. 17. *aliquando ponitur pro* quisquis, & quicunque; וּמִי ecquis? 1. Sam. 25. v. 10.

מַיִם m. Aqua, aquæ: unda. *Est Dualis numeri ob duplicem aquam, superiorem videlicet, & inferiorem, quas dividit firmamentum.* Gen. 1. v. 6. & 7. potus. Isa. 3. v. 1. populus, exercitus. Jerem. 47. v. 2. adversa, ærumnæ, calamitates. Isa. 43. v. 2. semen. Isa. 48. v. 1. lacrymæ. Thren. 1. v. 48. *Constr.* מֵי Gen. 7. v. 7. Jos. 3. v. 13. *Sed* Num. 5. v. 18. *usurpatur pro absoluto. Servato utroque mem fit* מֵימֵי Exod. 7. v. 19. Dan. 12. v. 6. *Fere semper cum affixis usurpatur, ut* מֵימַי aquas meas. Hos. 2. v. 5. מֵימֵינוּ aquas nostras. Thren. 5. v. 4. מֵימֶיהָ aquas suas. Jerem. 6. v. 7. מֵימֶיךָ aquas tuas. Ezech. 12. v. 18. מֵימֵיהֶם aquas eorum. v. 19. מִשְׂרְפוֹת מַיִם salinæ.

מִין m. Species, genus. *Cum affixo* לְמִינוֹ secundum speciem suam. Gen. 1. v. 11. & לְמִינֵהוּ v. 12. & לְמִינָהּ secundum speciem suam. v. 24. *Apud Judæos* מִינִים *appellantur sectæ, hæreses, & hæretici.*

מִיץ Premere, exprimere, emungere. *Hinc* מִיץ expressio, compressio: *aliis* emunctor. Prov. 30. v. 33.

מֵץ m. Pressor, expressor, emunctor. Isa. 16. v. 4.

מיק הֵמִיק *Hiphil* Dissolvere, liquefacere. Psal. 73. v. 8.

מָכַךְ Attenuari, pauperem esse, *vel* fieri, conteri, imminui. Psal. 106. v. 43. *Niphal* נָמַךְ idem. Eccles. 10. v. 18. *Hophal* הוּמַךְ humiliari. Job 24. v. 24.

מָכַר Vendere, tradere, dedere, dare, venundare. Jud. 2. v. 14. Levit. 25. v. 27. Ezech. 30. v. 12. Deut. 21. v. 14. Joel. 3. v. 8. Jud. 4. v. 9. *Niphal* נִמְכַּר vendi, vendere se. Levit. 25. v. 48. Nehem. 5. v. 8. *Hithpahel* הִתְמַכֵּר venundari, vendere, dedere se. Deut. 28. v. 68. 1. Reg. 21. v. 25.

מֶכֶר m. Venditio, res venalis. Nehem. 13. v. 16. pretium venditionis. *Cum affixo* מִכְרָם pretium earum. Numer. 20. v. 19. מִכְרָהּ pretium ejus. Prov. 31. v. 10.

מְכוּרָה f. Commercium, negotiatio; *aliis* mansio, residentia. *Cum affixo* מְכוּרֹתָם negotiationis eorum. Ezech. 29. v. 14. *Plur. cum affixo* מְכֻרוֹתַיִךְ negotiationum tuarum. Ezech. 21. v. 30. *& cum Cholem* מְכֹרוֹתַיִךְ commercia tua. Ezech. 16. v. 3.

מְכֻרוֹת

מְכֵרוֹת f. *Plur.* Conventiones, pactiones. *Cum affixo* מְכֵרֹתֵיהֶם pactiones eorum. Gen. 49. v. 5. *aliis* habitationes eorum; *aliis* gladii eorum; *aliis* possessiones eorum; *D. Hieronymo* vasa iniquitatis bellantia.

מִמְכָּר m. Venditio. *Constr.* מִמְכַּר Levit. 25. v. 33. *Cum affixo* מִמְכָּרוֹ venditionis ejus. Levit. 25. v. 27. *Plur. cum affixo* לְבַד מִמְכָּרָיו præter venditiones suas. Deut. 18. v. 8.

מִמְכֶּרֶת f. Venditio. Levit. 25. v. 42.

מָלֵא Plenum esse, compleri, impleri, repleri. Gen. 29. v. 21. Jerem. 6. v. 11. Mich. 3. v. 8. Isa. 2. v. 6. *aliquando active* implere, complere, replere, perficere. Exod. 40. v. 34. Isa. 14. v. 21. Job 36. v. 17. Ezech. 5. v. 2. consecrare. Exod. 32. v. 29. *Niphal* נִמְלָא repleri. Cant. 5. v. 2. Ezech. 26. v. 2. Isa. 6. v. 4. *Pihel* מִלֵּא implere, adimplere, supplere, replere, complere, explere, infarcire, offercire, opplere, perficere. Exod. 36. v. 36. 1. Reg. 18. v. 35. Num. 3. v. 3. *ubi significat* consecrare, inaugurare, initiare, *sicuti etiam* Exod. 28. v. 41. Deuter. *autem* 1. v. 36. *phrasis* complevit post Dominum *est idem, ac* perfecit voluntatem Domini, obedivit mandatis Domini. *Item* exequi, præstare. 1. Reg. 1. v. 14. congregare. Jer. 4. v. 5. *Hithpahel* הִתְמַלֵּא explere se, congregari. Job 16. v. 10. *D. Hieronymo* satiari.

מָלֵא m. Plenus. Jerem. 4. v. 12. & c. 12. v. 6. Psal. 73. v. 10. *adverbialiter* cumulate. *Constr.* מְלֵא Jerem. 6. v. 11. *Plur.* מְלֵאִים pleni. Deut. 6. v. 11. Isa. 51. v. 10. *Fœm.* מְלֵאָה plena. Ruth 1. v. 21. Num. 7. v. 14. Amos 2. v. 13. *Constr. cum* י *paragogico* מְלֵאֲתִי Isa. 1. v. 21. *substantive* מְלֵאָה plenitudo, proventus. Num. 18. v. 27. *Cum affixo* מְלֵאָתְךָ plenitudinem tuam, *sc.* primitias sementis tuæ. Exod. 22. v. 29. *Plur.* מְלֵאוֹת plenæ. Ezech. 36. v. 38.

מְלֹא m. Plenitudo, multitudo, copia, abundantia, universitas. Levit. 16. v. 12. Jud. 6. v. 38. *aliis* congregatio; *D. Hieronymo* multitudo. Isa. 31. v. 4. *reperitur etiam* מְלוֹ mensura, plenitudo. Ezech. 41. v. 8. *Cum affixo* וּמְלוֹאָהּ & plenitudo ejus. Psal. 24. v. 1. וּמְלֹאו & plenitudo ejus. Psal. 96. v. 11.

מִלּוֹא m. *Erat locus amplus, & latus in Jerusalem conjunctus muro intrinsecus, comitiis, & conventibus publicis destinatus, ita dictus, quod hominibus repleretur:* consistorium *aliis dictum.* Jud. 9. v. 6. 2. Sam. 5. v. 9. *aliis* munitio. *A D. Hieronymo explicatur* Mello, *ut sit nomen loci.*

מְמֻלָּא m. Plenus, repletus. 1. Paral. 12. v. 15.

מִלֻּאִים m. *Plur.* Impletiones. Exod. 29. v. 22. consecrationes; pacifica; perfectiones. Levit. 8. v. 28. & c. 29. v. 22. *Lapides* מִלֻּאִים plenitudinum Exod. 25. v. 7. *dicuntur, vel quia palas replebant, sc. loca, ubi ligantur gemmæ, & margaritæ, ceterique lapides pretiosi;*

tiosi; vel quia Ephod, & pectorale implebant, quod magis arridet.

מְלֵאָה f. Plenitudo, impletio, implementum, complementum. *Constr.* מִלֻּאַת Exod. 28. v. 17. *Plur.* מִלּוּאֹת plenitudines. *Cum affixo* בְּמִלּוּאֹתָם in plenitudinibus suis; *D. Hieronymus* per ordines suos. Exod. 28. v. 20. *sicuti* c. 39. v. 13.

מִלֵּאת f. Plenitudo, impletio, insitio. Cant. 5. v. 12.

מָלַח Salire, sale condire. Levit. 2. v. 13. *Pahul* מָלוּחַ salsus. *Niphal* נִמְלַח liquescere, deficere, evanescere, deteri, consumi, perdi, dissolvi, corrumpi. Isa. 51. v. 6. *Pahul Pihel* מְמֻלָּח mistum diligenter. Exod. 30. v. 35. *Hophal* הָמְלַח sale condiri. Ezech. 16. v. 4.

מֶלַח m. Sal. Gen. 19. v. 26. Levit. 2. v. 13. Num. 18. v. 19. salis ardor *D. Hieronymo*. Deut. 29. v. 23. *nonnulli codices habent* solis.

מַלּוּחַ m. *Species herbæ duræ, amaræ, & malæ, quæ non germinat nisi in loco duro, & salsuginoso*: herba salsa; *aliis* malva; *aliis* halimus; *aliis* urtica; *aliis* spinæ. Job 30. v. 4. herba *D. Hieronymo*.

מְלֵחָה f. Salsugo; terra salsuginis, sterilis, & infructifera: locus aridus, *ex cujus terra colligitur sal*. Jerem. 17. v. 6. Psal. 107. v. 34.

מְלָחִים m. *Plur.* Devastati, consumpti: laceri, lacerati: evanida: vestes detritæ: *aliis* corruptiones. Jerem. 38. v. 11.

מַלָּחִים m. *Plur.* Remiges, nautæ, naucleri. Jonæ 1. v. 5. *Cum affixo* מַלָּחֵיהֶם remiges eorum. Ezech. 27. v. 29. מַלָּחַיִךְ remiges tui. v. 27.

מלט *Niphal* נִמְלַט Eripi, liberari, evadere, effugere, servari, recipere se: eruere, liberare, eripere, servare. Psal. 22. v. 6. & 124. v. 7. Job 22. v. 30. Jud. 3. v. 29. *Pihel* מִלֵּט eruere, liberare, eripere. Ezech. 33. v. 5. Job 29. v. 12. parere; enutrire. Isa. 34. v. 15. *Hiphil* הִמְלִיט parere, eniti. Isa. 66. v. 7. servare, liberare. c. 31. v. 5. *Hithpahel* הִתְמַלֵּט evadere, eripi, proripere se. Job 19. v. 20. & c. 41. v. 10.

מֶלֶט m. Argilla, cæmentum: crypta *D. Hieronymo*. Jerem. 43. v. 9. *aliis* officina lateritia, *ex qua quodammodo lateres evadunt*.

מָלַךְ Regnare, regem esse, regem agere. *Construitur ut plurimum cum* עַל. 1. Sam. 24. v. 21. Isa. 24. v. 22. Psal 93. v. 1. Jud. 9. v. 14. Jerem. 23. v. 5. *Niphal* נִמְלַךְ consilium inire, deliberare, cogitare. Nehem. 5. v. 7. *Hiphil* הִמְלִיךְ regem constituere, regem præficere. Ezech. 17. v. 16. 1. Sam. 8. v. 22. 1. Reg. 1. v. 43. Hos. 8. v. 4. *Hophal* הָמְלַךְ regem constitui. Dan. 9. v. 1.

מֶלֶךְ m. Rex: imperator. Gen. 14. v. 1. Deut. 28. v. 36. *Plur.* מְלָכִים reges. Psal. 72. v. 11. *cum epenthesi* א מַלְאָכִים 2. Sam. 11. v. 9. *cum nun loco mem*, מְלָכִין. Prov. 31. v. 3.

3. *Constr.* מַלְכֵי Psal. 2. v. 2. *Fœm.* מַלְכָּה regina. Esth. 1. v. 9. *Constr.* מַלְכַּת 1. Reg. 10. v. 10. *alia forma* מְלֶכֶת Jerem. 7. v. 8. *Plur.* מְלָכוֹת reginæ. Cant. 6. v. 7. & 8.

Apud Hebræos Reges alii regia potestate solummodo fuerunt insigniti, alii præterea fuerunt etiam Prophetæ, alii etiam Sacerdotes. Hinc legimus, Melchisedechum fuisse Regem, & Sacerdotem, Davidem fuisse Regem, & Prophetam, Saulem autem, & alios fuisse tantummodo Reges. Eligebantur autem vel per Synedrium, vel per os Prophetæ, vel per Urim & Tummim. Quanquam aliquando Reges hæreditate, aliquando etiam populi suffragiis regnum adepti sunt. A regno excludebantur fœminæ, Judæi facti, vel proselyti, lanii, cerdones, & alii infimæ notæ homines. Porro Athalia mater Ochoziæ vi tyrannica imperium invasit, David autem, & Saul singulari Dei beneficio ad tantam dignitatem evecti sunt. Præcipuus inaugurationis ritus in unctione consistebat, oleumque, quo ungebantur, ex quatuor aromatum speciebus constabat, sc. casia, calamo, cinnamomo, & myrrha. Induebantur autem splendido, aut albo vestimento, sicuti apud Romanos purpureo.

מֹלֶךְ m. Molech, *Idolum Ammonitarum*. Levit. 18. v. 21. & c. 28. v. 19. *quod vocabatur &* מִלְכֹּם 1. Reg. 11. v. 5. & מַלְכָּם Soph. 1. v. 5.

Alii volunt, hoc Idolum Molochi nomine cultum fuisse Saturnum, alii Martem. Ejus imago concava ex ære erat conflata, facie vitulum referebat, manusque expansas habebat. Ei ignis imponebatur, quod ubi Idolum conceperat, inter ejus manus puer collocabatur, donec ustione absumeretur. Ne autem ejulatus audirentur, interea sacrificuli tympana pulsabant, a quibus nomen Tophet loco inditum. Alii contendunt per duas pyras coram Idolo a Sacerdotibus puerum fuisse traductum. De Tophet vide dictionem תֹּפֶת.

מְלוּכָה f. Regnum, dominium, imperium. Isa. 34. v. 12.

מַלְכוּת f. Idem. Esth. 1. v. 7. Dan. 11. v. 2. *Cum affixo* לְמַלְכוּתוֹ ad regnum ejus. 2. Paral. 33. v. 13. *Plur.* מַלְכֻיוֹת Dan. 8. v. 22.

מַמְלָכָה f. Idem. Ezech. 29. v. 14. *Constr.* מַמְלֶכֶת Exod. 19. v. 6. *Cum affixo* מַמְלַכְתּוֹ regni ejus. Gen. 10. v. 10. *Plur.* מַמְלָכוֹת regna. Isa. 14. v. 16. *Constr.* מַמְלְכוֹת Psal. 68. v. 33.

מַמְלְכוּת f. Idem. 1. Sam. 15. v. 28.

מָלַל Loqui, dicere, verba facere: ajo. Prov. 6. v. 13. *Pihel* מִלֵּל dicere, loqui, eloqui, effari: sermonem circumscribere. Gen. 21. v. 7. Job 8. v. 2. & c. 33. v. 3. Psal. 106. v. 2.

מִלָּה f Sermo, dictio, verbum: dicterium, fabula. Job 30. v. 9. *Cum affixo* מִלָּתִי sermonem meum. Job 13. v. 17. *Plur.* מִלִּים sermones. Job 6. v. 26. & *in* ן *Chaldæorum more*, מִלִּין Job 12. v. 11. *Cum affixo* מִלֶּיךָ sermones tui. Job 4. v. 4. מִלַּי sermones mei. c. 19. v. 23.

מְלִילוֹת

מְלִילוֹת f. *Plur.* Spicæ. Deut. 23. v. 25.

הֲמוּלָּה & הֲמֻלָּה f. Loquela, strepitus, tumultus. Jerem. 11. v. 16. Ezech. 1. v. 24.

מלץ *Niphal* נִמְלַץ dulce esse. Psal. 119. v. 103. *Semel reperitur in sacris literis.*

מֶלְצַר m. Promus, archimagyrus. Dan. 1. v. 11. *D. Hieronymo est nomen proprium*, Malasar.

מָלַק Ungue secare, scindere, dividere, rumpere, discerpere: collum frangere. Levit. 1. v. 15. & c. 5. v. 8.

מִן & מִנִּי A, ab, abs, de, e, ex. Gen. 7. v. 2. Isa. 46. v. 3. præ, magis, quam. Prov. 3. v. 14. propter. Psal. 12. v. 6. Isa. 46. v. 3. Mich. 7. v. 12. ad. Gen. 13. v. 11. cum. Isa. 57. v. 8. in. Psal. 72. v. 16. minus. Jos. 19. v. 47. *Cum aliis vocibus coniunctum abiicit nun, sequente Daghes, si litera sequens illud possit recipere; ut* מִכֹּהֵן Ezech. 44. v. 22. *alioquin compensatur per vocalem longam; ut* מֵאֵל a Deo. Gen. 49. v. 25. *& cum* ל *redundante* לְמִן. Jerem. 7. v. 7. *Adduntur* ל, מ, & ב *pariter*, לְמִבָּרִאשׁוֹנָה a principio. 1. Paral. 15. v. 3. *ubi mem habet Pathach loco ChireK.* מִנֵּי־דֶרֶךְ de via. Isa. 30. v. 11. *Cum Jod in fine, & Tzere sub Nun.*

מָנָה Numerare, dinumerare, recensere, computare, supputare, distribuere. Num. 23. v. 10. Psal. 90. v. 12. & 147. v. 4. 1. Reg. 20. v. 24. *Niphal* נִמְנָה annumerari. Isa. 53. v. 12. Gen. 13. v. 16. Eccles. 1. v. 15. 2. Paral. 5. v. 6. אֲשֶׁר לֹא יִמָּנֶה innumerabilis. *Pihel* מִנָּה parare, præparare, constituere, præficere. Job 7. v. 3. Dan. 1. v. 10.

מְנִי m. Numerus, copiæ. Isa. 65. v. 11. *Alii volunt esse nomen stellæ.*

מָנֶה m. Mina, mna, *valens obolos* 1200: libra; as. Ezech. 45. v. 12. *Plur.* מָנִים minæ. 1. Reg. 10. v. 17.

Mina duplex fuit, altera antiqua, altera nova; mina nova, sive Ezechielis dicta, quia eius mentionem facit, continebat siclos sacros sexaginta, de qua mina intelligendus est D. Lucas c. 19. v. 13. ubi dominus dicitur dedisse servis suis decem minas; mina vero antiqua continebat pondere suo quinquaginta siclos sacros. De siclo vide dictionem שֶׁקֶל.

מָנָה f. Pars, portio, donum, distributio. 1. Sam. 1. v. 5. esca. Psal. 63. v. 11. *Constr.* מְנָת *vel* מְנַת Psal. 11. v. 6. *Plur.* מָנוֹת partes. 2. Paral. 31. v. 19. *vel* מְנָיוֹת Nehem. 12. v. 10. *vel* מְנָאוֹת Nehem. 12. v. 44. *Cum affixo* וְאֶת־מְנוֹתֶיהָ & dona ejus. Esth. 2. v. 9.

מֹנִים m. *Plur.* Partes, vices. Gen. 31. v. 7.

מָן m. Man, manna. Exod. 16. v. 15.

מנח מִנְחָה f. Munus, donum, oblatio. Numer. 28. v. 4. Gen. 4. v. 3. & c. 43. v. 11. sacrificium, holocaustum, oratio vespertina. 1. Reg. 18. v. 29. & 36. sacrificium

cisum matutinum. 2. Reg. 3. v. 20. *Constr.* מִנְחַת Num. 4. v. 16. *Cum affixo* וְאֶל־מִנְחָתוֹ & ad munus ejus. Gen. 4. v. 4. *Plur. cum affixo* מִנְחֹתֶיךָ oblationum tuarum. Psal. 20. v. 4. וּמִנְחֹתֵיכֶם & oblationes vestras. Amos 5. v. 22.

Menachot מְנָחוֹת, *vel Nesachim* נְסָכִים *erant sacrificia incruenta. Vocantur autem* ferta libaminum, *quia iis semper vinum adjiciebatur, erantque quasi appendices holocaustis, & sacrificiis salutaribus addi solitæ. Alia a Deo jubebantur, alia sponte, & ex voto offerebantur. Quænam autem esse deberet fertorum, & libaminum mensura ex quatuor tesseris constabat, quarum usus erat in Templo. Primæ tesseræ erat inscripta vox* עֶגֶל, *altera tessera referebat nomen* זָכָר, *tertiæ inscriptio erat* גְּדִי, *quartæ vero* חוֹטֵא. *Quatuor porro erant ferta libaminum; primum fertum ex oleo, sale, vino, & simila triticea constabat; alterum ex primitiis, nempe ex tritico, hordeo, uvis, ficubus, malis punicis, olivis, & dactylis; tertium ex decimis, quæ Levitis, ac Sacerdotibus pendebantur; quartum ex decimis, quæ in pauperes erogabantur. Has autem decimas non solum Israelitæ, sed etiam Sacerdotes, & Levitæ pauperibus dabant anno tertio, & sexto ab anno Sabbatico, cum nullæ his annis Levitis solverentur. Hoc erat unum ex privilegiis pauperibus concessis; alterum agri angulus non metendus, sed illis relinquendus; tertium spicarum decidentium collectio; quartum uvæ cadentes; quintum manipulus in agro per oblivionem relictus.*

מנן מִנִּים m. *Plur.* Fides, chordæ: *aliis instrumentum quoddam musicum, fortasse sic dictum a variis, & inter se distinctis chordis.* Psal. 150. v. 4.

מָנַע Cohibere, inhibere, arcere, coercere, distinere, interdicere, reprimere, vetare, prohibere, removere, denegare, subtrahere. Gen. 30. v. 2. Jerem. 48. v. 10. Prov. 1. v. 15. Jerem. 42. v. 4. *Niphal* נִמְנַע prohiberi, subtrahi. Numer. 22. v. 16. Joel. 1. v. 13. Jerem. 3. v. 3.

מנר מָנוֹר m. Jugum textorium, *vel* liciatorium. *Constr.* מְנוֹר 1. Sam. 17. v. 7. 1. Paral. 11. v. 23. & c. 20. v. 5.

מסה *Hiphil* הִמְסָה Liquefacere, dissolvere. Psal. 147. v. 18. הִמְסִיו liquefecerunt: *habet formam Chaldaicam, pro* הִמְסוּ. Jos. 14. v. 8. irrigare. Psal. 6. v. 7.

מָסַךְ Infundere, miscere, diluere, immiscere, promiscere. Isa. 19. v. 14. Psal. 102. v. 10. Isa. 5. v. 22.

מֶסֶךְ m. Mistio, infusio, dilutio, mistum. Psal. 75. v. 9.

מִמְסָךְ m. Mistura, libamen mistum. Isa. 6. v. 11. Prov. 23. v. 30.

מָסַס Liquefieri, dissolvi: liquare. Isa. 10. v. 18. *Niphal* נָמֵס *vel* נָמַס liquescere. Exod. 16. v. 21. Ezech. 21. v. 7. *Anomalum* יִמְּאֵס liquefit. Job 7. v. 15. *media radicali in* א *commutata, pro* יִמָּסֵס, *quod analogum est pro* יִמַּס; *cui omnino*

simile יִמָּאֲסוּ liquefiant. Psal. 58. v. 8. *hiphil* הֵמֵס liquefacere, colliquefacere, dissolvere. Deut. 1. v. 28.

מָס m. Dissolutus: liquescens. Job 6. v. 14.

מַס m. Tributum, vectigal, pensio, census. 1. Reg. 5. v. 13. *Plur.* מִסִּים tributa. Exod. 1. v. 11. *Fœm.* מִסָּה sufficientia. *Constr.* מִסַּת Deut. 16. v. 10.

תֶּמֶס m. Liquefactio, dissolutio. Psal. 58. v. 9.

מָסַר Tradere, dare, prodere, suppeditare. Num. 31. v. 16. *Niphal* נִמְסַר tradi. Num. 31. v. 5.

מָסֹרֶת f. Traditio, exhibitio. Ezech. 20. v. 37.

A superiori Verbo מָסַר tradere *Hebræi deducunt vocem* מָסוֹרָה, *vel* מָסוֹרֶת Masoram. *Est autem* Masora *critica Hebræorum sacra, qua scriptionis, & lectionis varietas per totam Scripturam traditur, quoties, quo loco, & qua forma unaquæque dictio, versus, & litera in ea invenitur, voluntque Hebræi, eo consilio a doctioribus excogitatam fuisse, ut vera, ac germana lectio Sacrarum literarum ab omni corruptione, & mutatione immunis per eam servaretur. R. Elias librum composuit, qui Masoræ explicandæ inserviret.*

מָעַד Vacillare, nutare, titubare, declinare, labi, hallucinari. 2. Sam. 22. v. 37. Psal. 37. v. 3. deficere. Psal. 18. v. 37. & 26. v. 1. *Septuaginta* infirmari. *Hiphil* הַמְעִיר labascere, nutare fecit: incurvare *D. Hieronymo*. Psal. 69. v. 24.

מעה מֵעִים m. *Dual.* Viscera, intestina, exta, venter. מַחֲלֵה מֵעַיִם dysenteria. *Constr.* מְעֵי Jonæ 2. v. 1. *Cum affixo* מֵעַי ventrem meum. Jer. 4. v. 19. מֵעָיו intestina ejus. 2. Sam. 20. v. 10. מֵעֶיךָ viscerum tuorum. Isa. 63. v. 15.

מְעוֹת f. *Plur.* Scrupi, lapilli. *Cum affixo* כִּמְעֹתָיו sicut lapilli ejus. Isa. 48. v. 19.

מָעַט Parvum esse, *vel* fieri, minui, diminui, decrescere. Exod. 12. v. 4. Levit. 25. v. 16. Isa. 21. v. 17. Prov. 13. v. 11. Ezech. 29. v. 15. Psal. 107. v. 38. *Pihel* מִעֵט minuere, diminuere, imminuere. Eccles. 12. v. 3. *Hiphil* הִמְעִיט idem. Exod. 16. v. 17. Levit. 26. v. 22. Num. 26. v. 52.

מְעַט m. Paucitas, exiguitas: parum, paucum, pauxillum, parumper, paulum, minimum; paucus, exiguus, modicus, parvus. Deut. 28. v. 6. Neh. 2. v. 12. Agg. 1. v. 9. paulisper. Psal. 37. v. 10. *geminatum* מְעַט מְעַט paulatim, sensim, pedetentim. Exod. 23. v. 30. כִּמְעַט propemodum, fere, ferme, pene: brevi: aliquantum: aliquantisper. Isa. 1. v. 9. Psal. 81. v. 15. *Plur.* מְעַטִּים pauci. Eccles. 5. v. 1. Psal. 109. v. 9.

מָעַךְ Comprimere, frangere: figere, contrectare. Levit. 22. v. 24. *usurpatur hoc Verbum proprie de rebus venereis. Puhal* מֹעַךְ comprimi, subigi. Ezech. 23. v. 3.

Kk

מָעַל Prævaricari, transgredi, negare, mentiri. *Construitur cum* בּ. Jos. 22. v. 20.

מַעַל m. Prævaricatio, transgressio, mendacium. Jos. 7. v. 1. *Cum affixo* מַעֲלָם prævaricatio eorum. Ezech. 39. v. 26.

מְעִיל m. Pallium, vestis, tunica, chlamys, amictus, toga. Exod. 28. v. 31. *Cum affixo* מְעִילוֹ pallii ejus. 1. Sam. 15. v. 27. *Plur.* מְעִילִים pallia. 2. Sam. 13. v. 18. *Cum affixo* אֶת־מְעִילֵיהֶם pallia sua. Ezech. 26. v. 26. *A D. Hieronymo modo* pallium, *modo* tunica, *modo* vestis *exponitur*.

Vestis hæc מְעִיל *dicta Sacerdotum propria erat, & veluti pallium ceteris vestibus superinducebatur; hyacinthina erat, & ad talos demissa; manicis carebat, sed tamen habebat foramina, per quæ brachia extendebantur. Tam a tergo, quam a parte anteriori dividebatur foramine non in transversum, sed in longum ad pectus descendente. Huic pallio inferne erant appensa septuaginta duo* פַּעֲמֹנֵי זָהָב tintinnabula aurea, *& totidem* רִמֹּנֵי תְכֵלֶת mala punica hyacinthina, *eo ordine disposita, ut inter duo tintinnabula unum esset malum, & vicissim inter duo mala unum tintinnabulum, eo consilio, ut ex sono populus certior fieret de Sacerdotis ingressu, vel egressu ex Sanctuario.*

מען לְמַעַן Propter: *& tunc construitur cum Verbo Infinitivo*. Gen. 18. v. 24. Ezech. 21. v. 15. *Constructum vero cum Futuro* propterea, ut. Psal. 130. v. 4. *Aliquando significat* per, quatenus. *Recipit affixa, ut* לְמַעֲנִי propter me. Isa. 48. v. 11. לְמַעַנְךָ propter te. Dan. 9. v. 19. לְמַעֲנֵהוּ propter seipsum. Prov. 16. v. 4.

מָצָא Reperire, invenire, pervestigare, deprehendere, comperire, assequi, consequi. Gen. 2. v. 20. Cant. 3. v. 1. *cum* ל *constructum significat* satis esse, sufficere. Num. 11. v. 22. evenire, contingere. Gen. 44. v. 34. Jos. 2. v 23. Job 31. v. 39. Psal. 32. v. 6. 2. Sam. 18. v. 22. quærere, inquirere. 1. Sam. 20. v. 21. *Niphal* נִמְצָא inveniri, reperiri, deprehendi. Gen. 44. v. 16. Zach. 10. v. 10. Isa. 22. v. 3. Jos. 17. v. 16. *Hiphil* הִמְצִיא porrigere, tradere, exhibere, offerre. Levit. 9. v. 19. 2. Sam. 3. v. 8. invenire fecit. Job 34. v. 11.

מְצָד & מְצַד m. Arx, propugnaculum, præsidium, munitio. 1. Paral. 11. v. 7. & c. 12. v. 8. *Fæm.* מְצָדָה. *Plur.* מְצָדוֹת loca tutissima, firmissima, munitissima: munitiones, munimenta. Jud 6. v. 2. Isa. 33. v. 16. 1. Sam. 24. v. 1.

מָצוֹר m. Idem. *Constr.* מְצוֹד Prov. 12. v. 12. *Plur.* מְצוֹדִים munitiones. Eccles. 9. v. 14. *Fæm.* מְצוּרָה munitio. *Cum affixo* וּמְצוּדָתָהּ & munitionem ejus. Isa. 29. v. 7. *Plur.* מְצֻדוֹת munitiones. Ezech. 19. v. 9.

מְצוּדָה f. Idem. Job 39. v. 31. *Constr.* מְצֻדַת 2. Sam. 5. v. 7. *Cum affixo* וּמְצֻדָתִי & pro-

pugnaculum meum. 2. Sam. 22. v. 2. *Plur.* מְצוּדוֹת munitiones. Psal. 31. v. 3.

מָצָה Premere, exprimere, exsugere. Isa. 51. v. 17. Jud. 6. v. 38. Ezech. 23. v. 34. potare. Psal. 75. v. 9. *Niphal* נִמְצָה exprimi. Levit. 1. v. 15. & c. 5. v. 9. Psal. 73. v. 10.

מִיץ m. Expressio, compressio. Prov. 30. v. 33.

מֵץ m. Exprimens, expressor. Isa. 16. v. 4.

מֵצַח c. Frons. Exod. 28. v. 38. Job 3. v. 3. *Cum affixo* בְּמִצְחוֹ in fronte ejus. 2. Paral. 26. v. 19. מִצְחָם frontem eorum. Ezech. 3. v. 8. *Plur. constr.* מִצְחוֹת Ezech. 9. v. 4.

מִצְחָה f. Frontale: ocrea, tibiale. *Constr.* מִצְחַת 1. Sam. 17. v. 6.

מָצַץ Exprimere, mulgere, emulgere, emungere, sugere, exsugere. Isa. 66. v. 11

מַצָּה f. Azymum, infermentatum. Num. 6. v. 19. *Plur.* מַצּוֹת azyma. Exod. 12. v. 18.

Panes azymi מַצּוֹת *dicti sunt rotundi, tenues, foraminibus pleni, ex farina, & aqua tantummodo constantes. His vescuntur Hebræi spatio septem dierum ante Pascha. Antequam eos conficiant, totam domum religiosissime perlustrant, ne forte alicubi mica panis fermentati relinquatur. Quidquid in lustranda domo inveniunt, sive panis, sive fermentum sit, igni ad id unum sub dio accenso comburendum tradunt. Ex hoc ritu ad nostrates fœminas sine ulla superstitione deductus mos ante festum Paschatis domum, omnemque supellectilem purgandi. Hujusmodi panes azymi licet ex avena, spelta, & hordeo sine legis fractione confici possint, inveterata tamen consuetudine receptum est, ut ex tritico optimo conficiantur.*

מַקֵּל m. Virga, baculus. Num. 22. v. 27. Jerem. 1. v. 11. *Constr. in Pathach* מַקַּל Gen. 30. 2. 37. *Cum affixo* וּמַקְלוֹ & virga ejus. Hos. 4. v. 12. וּמַקֶּלְכֶם & baculus vester. Exod. 12. v. 11. *Plur.* מַקְלוֹת virgæ, *sine Daghes*. Gen. 30. v. 37. Zach. 11. v. 7.

מָקַק *Niphal* נָמַק Liquescere, dissolvi, tabescere, contabescere, tabefieri, emarcescere. Isa. 34. v. 4. Ezech. 33. v. 10. Zach. 14. v. 12. *Hiphil* הֵמַק liquefacere, dissolvere, tabefacere. Zach. 14. v. 12.

מַק m. Tabes, pus, sanies, marcor, mucus, fœtor, putredo, caries, dissolutio: favilla. Isa. 3. v. 3. & c. 5. v. 24. מְלֵא מַק purulentus.

מַר m. Stilla, gutta. Isa. 40. v. 15.

מָרָא *Hiphil* הִמְרִיא Efferre se, exaltari, elevari, in altum crescere; in altum alas erigere *D. Hieronymo*. Job 30. v. 21.

מְרִיא m. *Species bovis majoris*. Bubalus: saginatum, pingue, crassum: altile. 2. Sam. 6. v. 13. Isa. 11. v. 6. *Plur.* מְרִיאִים bubali. Isa. 1. v. 11.

מֹרַג m. Tribula, traha, *genus vehiculi, quo frumenta in area teruntur*. Isa. 41. v. 15. *Plur.* מוֹרִיגִים & מֹרַגִּים tribulæ, trahæ. 2. Sam. 24. v. 22. 2. Paral. 21. v. 23.

מָרַד Rebellare, deficere, descíscere, prævaricari. *Construitur cum* ב, & עַל. 2. Reg. 18. v. 20. 2. Paral. 13. v. 6. Dan. 9. v. 5. Jos. 22. v. 19. Num. 14. v. 9.

מֶרֶד m. Rebellio, defectio, prævaricatio, contumacia. Jos. 22. v. 22.

מַרְדוּת f. Rebellio, contumacia. 1. Sam. 20. v. 30.

מָרוּד m. Paupertas, humilitas: vagatio, demigratio. *Cum affixo* מְרוּדִי paupertatis meæ; *D. Hieronymus* transgressionis meæ. Thren. 3. v. 19. *Plur. cum affixo* וּמְרוּדֶיהָ & paupertatum suarum; *D. Hieronymus* & prævaricationis suæ. Thren. 1. v. 7.

מְרוּדִים m. *Plur.* Attenuati, humiliati; vagi *D. Hieronymo*. Isa. 58. v. 7.

מָרָה Deficere, rebellare, rebellem esse: mutari: præceptum transgredi, inobedientem esse: repugnare, contradicere. *Construitur cum* ב. Psal. 5. v. 11. Deut. 21. v. 18. exacerbare, exasperare, irritare, ad iracundiam provocare, offendere. 1. Reg. 13. v. 27. Psal. 105. v. 28. Thren. 1. v. 18. *Part.* מוֹרֶה mutabilis: amarus *D. Hieronymo*. 2. Reg. 14. v. 26. *Hiphil* הִמְרָה rebellare: contradicere, reluctari: exacerbare, irritare: mutare. Exod. 23. v. 21. Psal. 106. v. 33. Deut. 9. v. 7. Isa. 3. v. 8. Jos. 1. v. 18.

מוֹרָה f. Novacula. Jud. 13. v. 5. & c. 16. v. 17. 1. Sam. 1. v. 11.

מְרִי m. Rebellio, inobedientia, contumacia: *aliis* rebellis, contumax. Deut. 31. v. 27. Prov. 17. v. 11. Ezech. 2. v. 8. Prov. 17. v. 10. *Cum affixo* מֶרְיְךָ rebellionem tuam. Deut. 31. v. 27. *& mem cum chireK propter transpositionem punctorum*, בְּמִרְיָם in rebellione sua. Nehem. 9. v. 17.

מְרָתַיִם f. *Dual.* Rebelliones. Jerem. 50. v. 21.

מָרַח Conterere, comprimere, contundere, alligare, ligare, circumligare, operire, obducere, cataplasmare, emplastro oblinere. Isa. 38. v. 21.

מְרוֹחַ m. Contusus, attenuatus, attritus: מְרוֹחַ אָשֶׁךְ herniosus *D. Hieronymo*. Levit. 21. v. 20. *Apud Rabbinos ita appellatur, qui habet testiculos vel inflatos, vel sibi ita cohærentes, ut ambo unus tantummodo testiculus esse videantur*.

מָרַט Evellere pilos, & crines, calvitium inducere, depilare, glabrare. Nehem. 13. v. 25. Esdræ 9. v. 3. vellere. Isa. 50. v. 6. limare, tergere, extergere, polire, expolire, fricare, defricare, rubiginem auferre. Ezech. 21. v. 9. *Niphal* נִמְרַט depilari, glabrum fieri. Levit 13. v. 40. *Puhal* מֹרָט depilatus, extersus est. Ezech. 21. v. 10. Isa. 18. v. 2. *Partic.* מְמֹרָט tersus, politus. 1. Reg. 7. v. 45.

מרץ *Niphal* נִמְרַץ Roborari, acre, vehemens, forte esse: vile, molestum, abominabile esse. Job 6. v. 25. corrumpi. Mich. 2. v. 10. *Part. Fœm.* נִמְרֶצֶת pessima. 1. Reg. 2. v. 8. *Hiphil* הִמְרִיץ robustum, acrem reddere: molestum esse *D. Hieronymo*. Job 16. v. 3.

מָרַק Polire, expolire, elimare, tergere, abstergere, fricare, defricare, perfricare, defæcare, emundare. 2. Paral. 4. v. 16. Jerem. 46. v. 4. *Puhal* מֹרַק extergi. Levit. 6. v. 28. *Rabbini contendunt* מְרִיקָה defricationem *fieri aqua calida*, שְׁטִיפָה *autem, sc.* ablutionem, *frigida; ex iis nonnulli sunt, qui utranque aqua frigida volunt.*

מָרָק m. Ius, jusculum, *aqua, in qua coquitur caro*: sorbillum. Jud. 6. v. 19. & 20. *Constr.* מְרַק Isa. 65. v. 4.

מְרוּקִים m. *Plur.* Mundationes, abstersiones, purificationes. *Cum affixo* מְרוּקֵיהֶן purificationum earum. Esth. 2. v. 12.

תַּמְרִיק m. Tersio, abstersio. Prov. 20. v. 29.

תַּמְרוּק m. Mundatio, detersio, purificatorium, strigilis, cultus, mundus muliebris. Prov. 20. v. 30. *Plur. constr.* תַּמְרוּקֵי Esth. 2. v. 12. *Cum affixo* אֶת־תַּמְרוּקֶיהָ ornatus ejus. Esth. 2. v. 9. תַּמְרוּקֶיהָן ornatus earum. v. 3. *Apud Rabbinos mundi muliebris appellatione intelliguntur inaures, armillæ, gemmæ, mitræ, anuli, speculum, & alia hujusmodi, quibus se mulieres ornare solent.*

מָרַר Amarescere, amarum esse, amaritudine affici. 1. Sam. 30. v. 6 Ruth 1. v. 13. Psal. 64. v. 4. *Niphal* נָמַר idem: mutari *D. Hieronymo*. Isa. 24. v. 9. *Pihel* מֵרֵר amarum reddere, exasperare. Gen. 49. v. 23. ad amaritudinem perducere. Exod. 1. v. 14. amare flere. Isa. 22. v. 4. *Hiphil* הֵמַר exacerbare, amaritudine afficere. Exod. 23. v. 21. Job 27. v. 2. ad amaritudinem adducere. Ruth 1. v. 20. dolere. Zach. 12. v. 10. *Hithpahel* הִתְמַרְמַר amare agere, flere, exacerbare se. Zach. 12. v. 10. bile commoveri, ferocem esse: elevare se *D. Hieronymo*. Dan. 8. v. 7. provocari. c. 11. v. 11.

מַר m. Amarus, amarulentus, acerbus, tristis. Isa. 5. v. 20. amaror, amaritudo: amarum, triste. Job 7. v. 11. Isa. 38. v. 17. *adverbialiter* amare. Isa. 33. v. 7. *Plur.* מָרִים amari. Exod. 15. v. 23. amaritudines. Num. 5. v. 18. *Constr.* מָרֵי tristes. Jud. 18. v. 25. *Fœm.* מָרָה amara. Job 21. v. 25. *cum* א *loco* ה, מָרָא amara. Ruth 1. v. 20. א *pro* ה amaritudo. 2. Sam. 2. v. 26. *Constr.* מָרַת amara. 1. Sam. 1. v. 10. *cum Cholem* מֹרַת amaritudo. Gen. 26. v. 35. *Est & nomen loci*. Exod. 15. v. 23.

מֶמֶר m. Amaror, amaritudo, acrimonia. Prov. 17. v. 25.

מְרִירוּת f. Idem. Ezech. 21. v. 6.

מְרֹרָה f. Fel: receptaculum fellis. *Constr.* מְרֹרַת Job 20. v. 14. *Cum affixo* מְמֹרָתוֹ e fel-

e felle ejus. Job 20. v. 25.

מְרֵרָה f. Idem. *Cum affixo* מְרֵרָתִי fel meum; *D. Hieronymus* viscera mea. Job 16. v. 13.

מְרִירִי m. Amarus: *aliis* æstus vehemens similis veneno mortifero: erinnys: Parcæ. Deut. 32. v. 24. *Plur. constr.* מְרִירֵי amari. Job 3. v. 5.

מְרֹרִים m. *Plur.* Amaritudines, res amaræ. Thren. 3. v. 15. lactucæ agrestes *D. Hieronymo*. Exod. 12. v. 8. *Fœm.* מְרֹרוֹת amaritudines. Deut. 32. v. 32.

מַמְרֹרִים m. *Plur.* Idem. Job 9. v. 18.

תַּמְרוּרִים m. *Plur.* Amaritudines: *aliis* pyramides. Jerem. 31. v. 15. & 21. Hos. 12. v. 15.

מִרְיָם Maria, *nomen proprium, ab amaritudine sic dicta*. Exod. 6. v. 20.

משה Extrahere, educere, trahere. Exod. 2. v. 10. *Ab hoc Verbo deducitur nomen* מֹשֶׁה Moses, *quod est pro* מָשׁוּי *Participio Pahul* extractum *significante. Cum enim aquis in fiscella scirpea legislatorum maximus jactaretur, conspectusque esset a Pharaonis filia, ab ipsa ad misericordiam mota extrahi jussus, Mosis nomine fuit nuncupatus, ratione denominationis hac adjecta*, כִּי מִן הַמַּיִם מְשִׁיתִהוּ quia ex aquis extraxi eum. *Hiphil* הִמְשָׁה idem. 2. Sam. 22. v. 17. Psal. 18. v. 17.

מֶשִׁי m. Pannus sericus, vestis serica, & subtilis: bombycinus: holosericum, sericum, *ita appellatum quia rarum est, & ob subtilitatem protrahitur*. Ezech. 16. v. 10, & 13.

משח Ungere, inungere, linere, illinere, oblinere. Gen. 31. v. 13. Num. 35. v. 25. Isa. 21. v. 5. Jud. 9. v. 8. 2. Sam. 3. v. 39. tergere, polire. 2. Sam. 1. v. 21. *Pahul* מָשׁוּחַ unctus, delibutus. 2. Sam. 3. v. 9. *Sacerdotes, & Reges, quia oleo ungebantur, & per unctionem Deo dicabantur, passim in Sacris literis Uncti, & Christi appellantur. Referebant autem tanquam typus Christum verum Regem, & Sacerdotem, qui se pro nobis morti obtulit, ut nos Patri reconciliaret. Niphal* נִמְשַׁח ungi. 1. Paral. 14. v. 8. Num. 7. v. 10.

מָשִׁיחַ m. Unctus. 2. Sam. 1. v. 21. Messias, Christus. Dan. 9. v. 25. & 26. Levit. 4. v. 3. *sic vocatur Rex*. 1. Sam. 24. v. 7. Isa. 45. v. 1. *etiam Sacerdos*. Levit. 4. v. 2. *Constr.* מְשִׁיחַ 1. Sam. 24. v. 7. Thren. 4. v. 20. *Cum affixo* לִמְשִׁיחוֹ Christo suo. Isa. 45. v. 1. לִמְשִׁיחִי Christo meo. Psal. 132. v. 17. *Plur. cum affixo* בִּמְשִׁיחָי Christos meos. Psal. 105. v. 15.

מָשׁוּחַ m. Pictum: *aliis* unctum. Jerem. 22. v. 14. *A D. Hieronymo exponitur* pinxit.

מִמְשַׁח m. Unctio: unctus, *vel* magnus, clarus, nobilis, excellens. Ezech. 28. v. 14.

מִשְׁחָה f. Unctio; unguentum. Exod. 31. v. 11. Levit. 7. v. 33. & c. 31. v. 11. *Constr.* מִשְׁחַת Exod. 30. v. 25.

מָשְׁחָה f. Idem. *Cum affixo* מָשְׁחָתָם unctio eorum. Exod. 40. v. 15.

משך Trahere, extrahere, attrahere, contrahere, protrahere, protendere, prolongare: colligare. *Construitur cum præpositionibus* ב, ל, & על. Exod. 19. v. 13.

v. 13. Eccleſ. 2. v. 3. 1. Reg. 22. v. 34. Pſal. 36. v. 11. & 109. v. 12. Amos 9. v. 13. ducere. Jud. 4. v. 7. ire, vadere. Gen. 37. v. 28. Exod. 12. v. 21. adducere. Jud. 4. v. 6. *Niphal* נִמְשַׁךְ protrahi, elongari, prolongari, & c. *ut in Kal.* Ezech. 12. v. 28. Iſa. 13. v. 22.

מְמֻשָּׁךְ m. Diſtractus, protractus, prolongatus. Iſa. 18. v. 2. Prov. 13. v. 11.

מֶשֶׁךְ m. Tractus, tractio, attractio, *ſc.* acquiſitio. Job 28. v. 18. pretioſus. Pſal. 126. v. 6. diu. Pſal. 120. v. 6. *aliis* Tuſcia. *Eſt & nomen proprium viri.* Gen. 10. v. 2. *Plur.* מַשְׁכִּים emiſſarii *D. Hieronymo*; *aliis* Tuſci, *quia e Tuſcia veniebant equi robuſti, ac fortes crebris hinnitibus equarum concupiſcentiam ſignificantes.*

מָשַׁל Imperare, dominari, dominium exercere, præeſſe. *Conſtruitur cum præpoſit.* ב, *&* על. Gen. 24. v. 2. Joſ. 12. v. 2. parabolis, proverbiis uti. Numer. 21. v. 28. Ezech. 16. v. 44. & c. 18. v. 1. Job 17. v. 6. *Niphal* נִמְשַׁל ſimilem fieri, comparari. Pſal. 28. v. 1. & 49. v. 13. Iſa. 14. v. 10. *Pihel Participium* מְמַשֵּׁל parabolarum artifex. Ezech. 20. v. 49. *Hiphil* הִמְשִׁיל dominari. Job 25. v. 2. comparare, aſſimilare. Iſa. 46. v. 5. *Hithpahel* הִתְמַשֵּׁל comparare ſe, aſſimilari. Job 30. v. 19.

מָשָׁל m. Similitudo, parabola, proverbium, axioma, adagium, ænigma, ſententia, dictum, comparatio, typus, exemplum, imago, fabula, locutio figurata. 1. Reg. 4. v. 32. Pſal. 78. v. 2. Prov. 26. v. 7. & 8. *Conſtr.* מְשַׁל 1. Sam. 24. v. 14. *Cum affixo* מְשָׁלוֹ parabolam ſuam. Num. 23. v. 18. *Plur.* מְשָׁלִים Eccleſ. 12. v. 9. Ezech. 14. v. 8. *Conſtr.* מִשְׁלֵי Prov. 1. v. 1. Job 13. v. 12. *Locutiones figuratæ, & parabolæ Orientalibus præcipue in uſu erant, ut ex Sacris literis, & Rabbinorum libris paſſim colligitur. Ideo autem adhibebantur, ut vulgus laterent, maiorique ab ipſo in honore haberentur, cum ea admodum admirari ſoleat, quæ ignorat.*

מִמְשָׁל m. Dominatio, imperium, poteſtas: dominator, præſes. Dan. 11. v. 3. *Plur.* מְמַשְׁלִים ſimiles. 1. Paral. 26. v. 6.

מֶמְשָׁלָה f. Dominium, dominatus, dominatio, principatus, ditio, præfectura, poteſtas. Mich. 4. v. 8. *Conſtr.* מֶמְשֶׁלֶת Gen. 1. v. 16. *Cum affixo* מֶמְשַׁלְתּוֹ dominium ejus. 1. Reg. 9. v. 19. *Plur. conſtr.* מֶמְשְׁלוֹת dominia. Pſal. 136. v. 9. *cum Pathach ab initio* מַמְשְׁלוֹת. *Cum affixo* מַמְשְׁלֹתָיו dominia ejus. Pſal. 114. v. 2.

משק מִמְשַׁק m. Derelictio, locus derelictus, & ſterilis: *aliis* exitus. *Conſtr.* מִמְשַׁק ſiccitas *D. Hieronymo*. Soph. 2. v. 9.

מָשַׁשׁ Palpare, attrectare, contrectare, tractare. Gen. 27. v. 12. 21. 22. *Pihel* מִשֵּׁשׁ idem. Gen. 31. v. 34. & 37. Job 5. v. 14. Deut. 28. v. 29. יְמַשְׁשׁוּ חֹשֶׁךְ palpabunt tenebras; *D. Hieronymus* palpabunt quaſi in tenebris. *Hiphil* הֵמֵשׁ idem. Exod. 10. v. 21.

מֶתֶג m. Frænum, habena, camus, *præcipue lupatus, qui ori equi inseritur*. Prov. 26. v. 3. Psal. 32. v. 9. *Cum affixo* וּמִתְגִּי & frænum meum. Isa. 37. v. 29. *Illud* 2. Sam. 8. v. 1. *exponitur a quibusdam* frænum aquæductus, *id est* civitatis aquæductus, *quia aquæductus per illam urbem transibat aliunde adveniens*.

Methegh apud Grammaticos est accentus Rhetoricus, sive Euphonicus, qui in eadem voce præmittitur accentui Tonico, & reddit suaviorem pronuntiationem, appellaturque hoc nomine, quia, quemadmodum frænum equos regit, ita hic accentus lectionem dirigit. Accentum SilluK refert quod attinet ad figuram, cum sit virgula recta, diversum tamen ab eo usum præstat; nam SilluK locum habet tantummodo in ultima, vel penultima versuum syllaba, at Methegh ubique, illis duabus exceptis.

מתה מְתִים m. *Plur.* Homines, viri, populi: genus humanum, mortales. *Nomen est complectens viros, mulieres, & parvulos*. Deut. 3. v. 6. Psal. 17. v. 14. *Constr.* מְתֵי Psal. 25. v. 8. Job 19. v. 19. מְתֵי רָעָב Isa. 5. v. 13. viri famis, *id est* famelici: *quidam exponunt* mortui fame, *sed male*. מְתֵי מִסְפָּר viri, *aut* populus numeri. Gen. 34. v. 30. Deut. 4. v. 27. *id est*, viri numerabiles; populus numero paucus. מְתֵי־שָׁוְא viri vanitatis. Psal. 26. v. 4. *Cum affixo* מְתָיו viri ejus. Deut. 33. v 6.

Nonnulli hoc nomen מְתִים *a Verbo* מוּת mori *derivari contendunt, voluntque propterea significare* mortales, *sed qua ratione ducti, & quo fundamento innixi hanc illi radicem attribuant, prorsus ignoro. Vera, & germana ejus significatio passim ex sacris literis apparet, quæ illud de hominibus ejusdem societatis, conditionis, familiæ, tribus, aut civitatis usurpant. Sunt qui contendunt, per* מְתִים numerum pusillum *indicari; ideoque plerunque conjungi cum* מְעַט *vel* מִסְפָּר *ad majorem diminutionem significandam. Hinc arbitrantur a Christo Lucæ 12. electos appellari gregem pusillum.*

מְתֹם m. Homo. Jud. 20. v. 48. hominis figura. Psal. 38. v. 4. sanitas. Isa. 1. v. 6.

מָתַח Tendere, extendere, expandere: diducere, trahere, protrahere. Isa. 40. v. 22.

אַמְתַּחַת f. Saccus, culeus. *Cum affixo* אַמְתַּחְתּוֹ sacci sui. Gen. 42. v. 27. *Plur. Constr.* אַמְתְּחֹת Sacci. Gen. 44. v. 1. *Cum affixo* אַמְתְּחֹתֵינוּ saccorum nostrorum. Gen. 44. v. 8. בְּאַמְתְּחֹתֵיכֶם in saccis vestris. c. 43. v. 23.

מָתַי Quando? Job 7. v. 4. Psal. 41. v. 6. *& cum* ל, לְמָתַי quando, ecquando? Exod. 8. v. 5. עַד מָתַי quousque, usquequo? Psal. 80. v. 5. אַחֲרֵי מָתַי postquam. Jerem. 13. v. 27.

מתן מָתְנַיִם m. *Dual.* Lumbi, ilia. Gen. 37. v. 34. Exod. 28. v. 42. Deut. 33. v. 11. *Constr.* מָתְנֵי Jerem. 13. v. 11. Isa. 45. v. 1. מָתְנֵיכֶם lumbos vestros *accincti*;

indicium præparationis. Exodi 12. v. 11. *festinationis*. 2. Reg. 4. v. 29. *Cum affixo* מָתְנָיו lumbos suos. Prov. 31. v. 17. בְּמָתְנֵינוּ in lumbis nostris. 1. Reg. 20. v. 31.

מָתַק Dulce, suave esse, dulcescere. Job 21. v. 23. dulcedine capi, dulcedinem sentire. Job 24. v. 20. Prov. 9. v. 17. *Hiphil* הִמְתִּיק dulce reddere. Psal. 55. v. 15. *Sed* Job 20. v. 12. *est intransitivum* dulcescere.

מָתוֹק m. Dulcis, dulce: dulcedo: *aliis* saccharum. Jud. 14. v. 14. Cant. 2. v. 3. Isa. 5. v. 20. *Fœm. cum* ,ְ מְתוּקָה dulcis. Eccles. 5. v. 11. *Plur. masc.* מְתוּקִים Psal. 19. v. 11.

מֹתֶק m. Dulcedo, suavitas. *Cum affixo* אֶת־מָתְקִי dulcedinem meam. Jud. 9. v. 11.

מֶתֶק m. Idem. Prov. 16. v. 21. & c. 27. v. 9.

מַמְתַּקִּים m. *Plur.* Dulcia, dulcedines. Neh. 8. v. 10. Cant. 5. v. 16.

INCIPIENTIA

A נ

In numeris valet quinquaginta. Modo est litera servilis, modo radicalis. Duplex est ejus figura, sc. נ *contractum &* ן *extensum, quod adhibetur solummodo in fine dictionis, valetque septingenta. Est nota primæ personæ pluralis Futuri, & inservit tanquam characteristica formandæ Conjugationi Niphal.*

נָא Nunc. Gen. 18. v. 27. & c. 30. v. 31. *secundum quosdam est particula deprecantis*, quæso, obsecro, eja, amabo. Gen. 12. v. 11. Num. 10. v. 21. Psal. 118. v. 2. crudum, non satis coctum, *idque semel*. Exod. 12. v. 9.

נֹא *Nomen urbis in Ægypto sitæ, ubi nunc* Alexandria. Nah. 3. v. 8. Jerem. 46. v. 25. *Aliis est* Memphis, *aliis* Thebæ.

אָנָּה Quæso, obsecro. Psal. 116. v. 4.

נאד m. Lagena, hydria, phiala, uter, *pellis consuta ad liquida deferenda*; laguncula. 1. Sam. 16. v. 20. Psal. 119. v. 3. *cum vau* נאוד Judic. 4. v. 19. בְּנֹאדֶךָ in utre tuo. Psal. 56. v. 9. *D. Hieronymus* coram te. *Plur.* נֹאדוֹת utres. Jos. 9. v. 13.

נָאָה Pulchrum, decorum, amænum esse, convenire, conveniens, decens esse. Psal. 93. v. 5. Cant. 1. v. 10. Prov. 19. v. 10.

נָוֶה m. Amænus, pulcher, speciosus. Hos. 9. v. 13. *Fœm.* נָוָה Jerem. 6. v. 2. *cum* ו *pro* א.

נָאַם Dicere, loqui, eloqui, asserere, certo affirmare: ajo. Jerem. 23. v. 31.

נְאֻם m. Verbum, dictum, sermo, elocutio. Numer. 14. v. 28. Psal. 36. v. 2. *Ab Inter-*

pretibus solet verti dicit, *vel* ait, *tritumque vocabulum fuit in exordiis Prophetarum.*

נָאַף Adulterium committere, adulterari, mœchari. Exod. 20. v. 14. Prov. 6. v. 32. Idola colere. Jerem. 3. v. 9. *Hoc Verbum de nuptis tantummodo usurpatur,* **זָנָה** *sine discrimine de omnibus fœminis. Pihel* נִאֵף idem. Ezech. 23. v. 37. Jerem. 29. v. 23. *unde Part.* מְנָאֵף adulter, salax. Isa. 57. v. 3. *Plur.* מְנָאֲפִים adulteri. Mal. 3. v. 5. *Fœm.* מְנָאֶפֶת adultera. Prov. 30. v. 20.

נִאֻפִים m. *Plur.* Adulteria. Ezech. 23. v. 43. *Cum affixo* נִאֻפַיִךְ adulteria tua. Jer. 13. v. 27.

נַאֲפוּפִים m. *Plur.* Idem. *Cum affixo* וְנַאֲפוּפֶיהָ & adulteria sua. Hos. 2. v. 2.

נָאַץ Abjicere, spernere, contemnere, flocci facere, reprobare, convitiis, probris incessere, insectari. Prov. 5. v. 12. blasphemare. Psal. 107. v. 11. irasci, indignari. Deut. 32. v. 19. *Pihel* נִאֵץ contemnere, provocare, irritare, convitiari, blasphemare. 2. Sam. 12. v. 14. Psal. 74. v. 10. Num. 16. v. 30. *Ex Hithpahel* מִנֹּאָץ spernitur. Isa. 52. v. 5. *juxta regulam communem dicendum esset* מִתְנוֹאֵץ, *cum compositum sit ex Pahul Pihel, & Benoni Hithpahel.*

נְאָצָה, נֶאָצָה, נֶאָצָה f. Contumelia, injuria, irritatio, contemptus, blasphemia. Isa. 37. v. 3. 2. Reg. 19. v. 3. *Plur.* נֶאָצוֹת Nehem. 9. v. 18. *Cum affixo* נֶאָצוֹתֶיךָ blasphemias tuas. Ezech. 35. v. 12.

נָאַק Gemere, ingemiscere, clamare, vociferari. Job 24. v. 12. Ezech. 30. v. 24.

נְאָקָה f. Gemitus, clamor, vociferatio. *Constr.* נַאֲקַת Exod. 6. v. 5. *Cum affixo* אֶת־נַאֲקָתָם clamorem eorum. Exod. 2. v. 24. *Plur. constr.* נַאֲקוֹת Ezech. 30. v. 24.

נֵאֵר *vel* נִאֵר *Pihel* Detestari, aspernari, repellere; maledicere, elongare, projicere a corde: perdere, destruere, derelinquere, cum fastidio contemnere. Thren. 2. v. 7. attenuare. Psal. 89. v. 10.

נִבָּא *Niphal* Vaticinari, divinare, prædicere, prænuntiare, prophetare, prophetam agere. *Construitur cum præposit.* ל, אֶל, & עַל. Jer. 25. v. 13. & c. 26. v. 9. 1. Sam. 10. v. 11. *& sine* א *more desinentium in* ה. Jerem. 26. v. 9. *Hithpahel* הִתְנַבֵּא, *vel cum syncopa literæ Tau* הִנַּבֵּא idem. 1. Sam. 10. v. 13. Ezech. 37. v. 10. Num. 11. v. 27.

נָבִיא m. Vates, propheta: divinans: orator, interpres: Theologus. Gen. 20. v. 7. Hos. 9. v. 7. נְבִיאֲכֶם propheta vester. Num. 12. v. 6. *Plur.* נְבִיאִים prophetæ. Jerem. 23. v. 25. *Constr.* נְבִיאֵי Jerem. 23. v. 15. *Cum affixo* נְבִיאֵיכֶם prophetæ vestri. Jer. 29. v. 8. וּנְבִיאֶיהָ & prophetæ ejus. Mich. 3. v. 11. *Fœm.* נְבִיאָה prophetissa. Isa. 8. v. 3. Neh. 6. v. 14. *De quinque tantum mulieribus Prophetissis in Sacris literis mentio fit, nimirum de Maria Aa-*

ro-

ronis forore, Debora, Holda, Noadia, & Isaiæ uxore.

נְבוּאָה f. Vaticinium, vaticinatio, divinatio, prophetia: Theologia. Nehem. 2. v. 12. *absolutum pro constructo.* 2. Paral. 15. v. 8. *Constr.* נְבוּאַת 2. Paral. 9. v. 29. *Prophetis vel in somnis, vel visione, vel Angeli ore futura manifestabantur; quæ varia prophetiæ genera vide Num. cap. 12. ex quo etiam capite patet, Mosem ceteris prophetis longe præstitisse, cum ipsius Dei familiaritate, & colloquio usus fuerit. Præterea futura indicabantur per Urim, & Tummim, quod Sacerdos Maximus consulebat. Notandum, Sacerdotes ex tribu Levi tantummodo originem traxisse, Prophetas vero ex qualibet tribu extitisse.*

נָבַח Latrare, allatrare. Isa. 56. v. 10. *In sacris literis alibi non invenies. Errant, qui cum* יכח increpare, redarguere *conferunt.*

נָבַט Intueri, contueri, aspectare, despectare, inspectare, inspicere, suspicere, respicere, aspicere, prospicere, contemplari, videre, oculis lustrare, oculos conjicere. Isa. 5. v. 30. *Hiphil* הִבִּיט idem. Psal. 33. v. 13. & 34. v. 6. 1. Sam. 17. v. 42. Job 35. v. 5. Thren. 1. v. 12. *Construitur cum Accusativo, & cum* ל Psal. 74. v. 12. *cum* אֶל Numer. 21. v. 9. *cum* אַחֲרֵי Exod. 33. v. 8. *cum* ב Psal. 92. v. 12. *cum* מ prospicere. Psal. 102. v. 20. הִבִּיט כֹּה וָכֹה circumspicere.

מַבָּט m. Spes, fiducia, expectatio: aspectus, prospectus, respectio, respectus. Isa. 20. v. 5. *cum Sægol ab initio* מֶבָּטָהּ spes, expectatio ejus. Zach. 9. v. 5. *Hoc nomine Astrologi Hebræi utuntur ad significandum mutuum signorum cœlestium inter se aspectum.*

נָבֵל Cadere, concidere, decidere, defluere, flaccescere, emarcescere, languere. *Proprie de foliis, & floribus usurpatur.* Isa. 40. v. 7. & 8. Psal. 1. v. 3. stulte, impie agere, stultescere. Prov. 30. v. 32. defluere. Isa. 24. v. 4. *Pihel* נִבֵּל deturpare, vituperare, spernere, deprimere, vilipendere, turpitudine, contumeliis afficere. Deut. 32. v. 15. Nah. 3. v. 6. Mich. 7. v. 6. Jerem. 14. v. 21. *Hiphil Futurum irregulare* וַנָּבֶל *pro* וַנִּבֹּל & decidimus. Isa. 64. v. 6.

נָבָל m. Nebulo, homo vilis, & abjectus, stultus, insipiens, flagitiosus, profligatus, fatuus, *ita dictus, quia mente caret.* Deut. 32. v. 6. Isa. 32. v. 6. Psal. 14. v. 1. *item nomen viri.* 1. Sam. 25. v. 25. *Plur.* נְבָלִים stulti. 2. Sam. 13. v. 13. *Fœm. plur.* נְבָלוֹת stultæ. Job 2. v. 10.

נְבָלָה f. Stultitia, ignominia, vituperium, dedecus, turpitudo, stuprum, nefas, fœditas, flagitium: stultiloquium. Gen. 34. v. 7. Deut. 22. v. 21. Isa. 32. v. 6.

נַבְלוּת f. Idem. *Cum affixo* נַבְלֻתָהּ ignominiam ejus. Hos. 2. v. 10.

נְבֵלָה f. Cadaver, morticinum, corpus collapsum, & marcidum. Levit. 22. v. 8. Ezech. 4. v. 14. *Constr.* נִבְלַת Levit. 5. v. 2. 1. Reg. 13. v. 29. *Cum affixo* נִבְלָתוֹ cadaver ejus.

ejus. Deut. 21. v. 23. נִבְלָתְךָ cadaver tuum. c. 28. v. 26.

נֵבֶל m. Uter, lagena, hydria, cantharus, œnophorum. Jerem. 13. v. 12. 1. Sam. 10. v. 3. Isa. 30. v. 14.

נֵבֶל m. Idem. Isa. 30. v. 14. *Est & nomen instrumenti musici, quod Interpretes modo* nablium, *modo* fistulam utricularem, *modo* psalterium, *modo* lyram, *modo* monochordum *vertunt: secundum aliquos* chorus, *vulgo* cornamusa, *quod figura utrem plenum referat*. 1. Sam. 10. v. 5. Psal. 71. v. 22. *Plur.* נְבָלִים nablia. 1. Paral. 15. v. 16. *Constr.* נִבְלֵי Thren. 4. v. 2. 2. Sam. 6. v. 5. *Illud autem* Job 38. v. 37. וְנִבְלֵי שָׁמַיִם *exponitur a quibusdam* & pluvias cœli quis descendere faciet? *vel* & nubes cœli plenas aqua, *vel* utres cœli, *qui sunt nubes; vel* concentum cœli, *sicut D. Hieronymus. Cum affixo* וְנִבְלֵיהֶם & lagenas suas. Jer. 48. v. 12. נְבָלֶיךָ chororum tuorum. Amos 5. v. 23. lyræ tuæ *D. Hieronymus. Ex Josepho lib. 7. Antiquit. cap.* 10. cithara *decem chordas habuit, quæ plectro percutiebantur;* nablium *autem duodecim, quæ digitis pulsabantur. Quare nonnulli volunt*, nablium *fuisse simile testudini, seu chely, quæ apud nos est in usu.*

מַבּוּל m. Diluvium, inundatio: alluvies. Gen. 9. v. 11.

בּוּל m. Bul, *nomen mensis* Octobri *nostro respondentis*. 1. Reg. 6. v. 38.

נָבַע Redundare: emanare, scaturire, eructare: *proprie de fontibus usurpatur; metaphorice* loqui, eloqui. Prov. 18. v. 4. *Hiphil* הִבִּיעַ eructare, *hoc est*, more scaturiginis proferre, *vel* effundere; loqui. Prov. 1. v. 23. Psal. 78. v. 2. & 119. v. 171. redundare. Prov. 15. v. 28.

מַבּוּעַ m. Vena, fons, scaturitio, scatebra, scaturigo. Eccles. 12. v. 6. *ubi per* hydriam *intelligitur* fel, *& per* fontem hepar. *Plur. constr.* מַבּוּעֵי fontes. Isa. 35. v. 7. & 49. v. 10.

נֶגֶב m. Auster, meridies, tractus meridianus, plaga australis. Gen. 13. v. 1. 1. Sam. 27. v. 10. terra arida, & sicca, *quia plaga meridionalis propter calorem arida est, & sicca, neque incolitur, sicuti ceteræ plagæ*, desertum, locus siccus: planities. Jud. 1. v. 14. Isa. 21. v. 1. Psal. 126. v. 4. נֶגְבָּה ad meridiem. Exod. 40. v. 24.

נגד הִגִּיד *Hiphil* Nuntiare, annuntiare, denuntiare, enuntiare, renuntiare, indicare, commonstrare; exponere, narrare, enarrare, referre, *sc. coram*: Gen. 3. v. 11. Jud. 13. v. 6. Deut. 26. v. 3. *Hophal* הֻגַּד indicatum est, nuntiatum est. Gen. 22. v. 20. 1. Sam. 23. v. 13. Jos. 9. v. 24.

נֶגֶד Coram, contra, ante, e regione, e contrario, e converso, adversus, ex adverso. Gen. 31. v. 30. & c. 37. 2. Sam. 18. v. 13. לְנֶגֶד coram. 2. Reg. 1. v. 13. contra. Prov. 21. v. 30. *aliis* sicut, instar. מִנֶּגֶד a longinquo, procul: e regione: transversus. Gen. 21. v. 15. Psal. 38. v. 12. juxta, apud. Prov. 14. v. 7. מִנֶּגֶד מֵרָחוֹק e regione, procul,

val-

valde procul. 2. Reg. 2. v. 7. *& cum* ה *redundante* נֶגְדָּה coram. Psal. 116. v. 14. *Cum affixo* לְנֶגְדּוֹ contra se. Jos. 5. v. 13. נֶגְדִּי coram me. Psal. 38. v. 18. נֶגְדָּהּ contra se. Amos 4. v. 3.

נָגִיד m. Antecessor, antistes, dux, præsul, præses, præpositus, præfectus, antesignanus, princeps. 2. Sam. 7. v. 8. Prov. 28. v. 16. *Constr.* נְגִיד 2. Reg. 20. v. 5. Ezech. 28. v. 2. *Plur.* נְגִידִים verba bona, & sapientia; verba gloriosa: res magnæ *D. Hieronymo*. Prov. 8. v. 6. & c. 22. v. 20.

נָגַהּ Splendere, resplendere, splendescere, lucere, fulgere, micare, emicare, coruscare, radiare, scintillare. Job 18. v. 5. & c. 22. v. 28. Isa. 9. v. 2. *Hiphil* הִגִּיהַּ splendidum reddere, illuminare: splendere: Isa. 13. v. 10. Psal. 18. v. 29. 2. Sam. 22. v. 29.

נֹגַהּ f. Splendor, claritas, radius, lucifer, stella, *quæ non occultatur ascendente aurora, sed ad ortum solis procedit, ac fulget. Hæc eadem stella Lucifer, & Venus dicitur, cum Solem præcedit; Hesperus autem, & Vesperugo vocatur, cum illum subsequitur. Hinc Virgilius in Pharmaceutria* : nascere, præque diem veniens age, Lucifer, almum. *Item in Gallo*: ite domum saturæ, venit Hesperus, ite capellæ. Prov. 4. v. 18. Isa. 60. v. 19. *Cum affixo* נָגְהָם splendorem suum. Joel. 2. v. 10. *Plur.* נְגֹהוֹת splendores. Isa. 59. v. 9. *quasi esset a* נְגֹהָה.

נָגַח Cornu ferire, percutere, petere, impetere. Exod. 21. v. 28. & 32. *Pihel* נִגַּח idem. Deut. 33. v. 17. Psal. 44. v. 6. 1. Reg. 22. v. 11. cornibus ventilare. Dan. 8. v. 4. *Hithpahel* הִתְנַגַּח confligere. Dan. 11. v. 40.

נַגָּח m. Cornupeta, petulcus. Exod. 21. v. 29. & 36.

נָגַן Pulsare manu instrumentum musicum: modulari. *Part. plur.* נֹגְנִים fidicines, musici. Psal. 68. v. 26. *Pihel* נִגֵּן idem. 1. Sam. 16. v. 16. & c. 19. v. 9. *Part.* מְנַגֵּן psaltes. 2. Reg. 3. v. 15.

נְגִינָה f. Pulsatio fidium, sonus, canticum, modulatio: organum: musica instrumentalis. *Constr. pro absoluto* נְגִינַת Psal. 61. v. 1. cantio poetica. Psal. 77. v. 2. Thren. 5. v. 15. *Cum affixo* נְגִינָתָם pulsatio eorum; *D. Hieronymus* canticum eorum. Thren. 3. v. 14. *Plur.* נְגִינוֹת pulsationes, odæ lyricæ, laudes, cantiones cum instrumento. Psal. 69. v. 13. *Cum affixo* בִּנְגִינוֹתַי in pulsationibus meis. Habac. 3. v. 19.

מַנְגִּינָה f. Idem. *Cum affixo* מַנְגִּינָתָם canticum eorum. Thren. 3. v. 63.

נָגַע Tangere, attingere, contingere, pertingere, pervenire, appropinquare. *Construitur plerunque cum* ב, אֶל, *&* עַל. Gen. 32. v. 31. Isa. 6. v. 7. Jerem. 4. v. 18. Dan. 8. v. 5. Zach. 2. v. 12. lædere, nocere, malefacere, plagis afficere, verberare,

vul-

vulnerare, exulcerare, percutere, flagellare. Gen. 26. v. 29. Isa. 53. v. 4. Psal. 73. v. 14. *Niphal* נִגַּע percuti, fingere se percussum. Jos. 8. v. 15. *Pihel* נִגַּע percutere, lædere. Gen. 12. v. 16. 2. Reg. 15. v. 5. *Puhal* נֻגַּע plagis affici, flagellari. Psal. 73. v. 5. *Hiphil* הִגִּיעַ admovere, conjungere. Exod. 12. v. 22. Isa. 5. v. 8. & c. 6. v. 7. deturbare, dejicere. Isa. 25. v. 12. pervenit, obvenit, obtigit, pertigit. Gen. 28. v. 12. Esth. 2. v. 12. Isa. 8. v. 8. 2. Paral. 28. v. 9.

נֶגַע m. Plaga, vulnus, contagium, percussio, flagellum. Exod. 11. v. 1. Psal. 91. v. 10. Levit. 13. v. 49. *Cum affixo* נִגְעוֹ plaga ejus. Lev. 13. v. 44. נִגְעֶךָ plagam tuam. Psal. 39. v. 11. *Plur.* נְגָעִים flagella, plagæ, verbera. Gen. 12. v. 17. Psal. 89. v. 23. *Constr.* נִגְעֵי 2. Sam. 7. v. 14.

נָגַף Percutere, vulnerare, cædere, plagis afficere, verberare. Isa. 19. v. 22. Exod. 21. v. 22. offendere, impingere, impellere. Prov. 3. v. 23. Psal. 91. v. 12. perterrere. 2. Paral. 13. v. 15. *Niphal* נִגַּף cædi, percuti. Levit. 26. v. 17. 2. Sam. 10. v. 15. *Reperitur & MaKor cum Cholem* נִגּוֹף cædi. Jud. 20. v. 39. *Hithpahel* הִתְנַגֵּף impingere, offendere, irruere. Jerem. 13. v. 16.

נֶגֶף m. Percussio, plaga, offensio, strages, clades, cædes, lues, pestis. Jos. 22. v. 17. Num. 16. v. 46. & 48.

מַגֵּפָה f. Idem. 2. Sam. 17. v. 9. Num. 6. v. 48. *Constr.* מַגֵּפַת Zach. 14. v. 15. *Plur.* מַגֵּפוֹת plagæ. *Cum affixo* מַגֵּפֹתַי plagas meas. Exod. 9. v. 14.

נָגַר *Niphal* נִגַּר Defluere, diffluere, diffundere, effundere se, perfundi. Job 20. v. 28. extendi. Psal. 73. v. 3. affligi. Thren. 3. v. 48. dilabi. 2. Sam. 14. v. 14. *Hiphil* הִגִּיר diffundere, dispergere, detrahere. Mich. 1. v. 6. Jerem. 18. v. 21. concludere. Ezech. 35. v. 5. propinare. Psal. 75. v. 9. *Hophal Part.* מֻגָּרִים effusæ. Mich. 1. v. 4.

נֶגֶר m. Fluxus, alveus: *aliis a* גּוּר accola, peregrinus, *sicuti D. Hieronymo*. Job 28. v. 4.

נָגַשׁ Accedere, appropinquare: secedere. Gen. 19. v. 9. & c. 33. v. 6. Num. 8. v. 19. Judic. 20. v. 23. *Niphal* נִגַּשׁ idem. Gen. 33. v. 7. Exod. 19. v. 22. & c. 20. v. 21. Isa. 29. v. 13. *Hiphil* הִגִּישׁ sistere, admovere, afferre, offerre, adducere. Gen. 27. v. 23. Mal. 2. v. 12. Exod. 32. v. 6. Amos 5. v. 25. applicare. Job 40. v. 14. *Hophal* הֻגַּשׁ admoveri: aggravari. 2. Sam. 3. v. 34. offerri. Mal. 1. v. 11. *Hithpahel* הִתְנַגֵּשׁ *vel* הִנַּגֵּשׁ accedere, appropinquare. Isa. 45. v. 20.

נָגַשׂ Exigere, repetere tributum, *vel* creditum. Exod. 5. v. 6. Zach. 9. v. 8. 2. Reg. 23. v. 35. exactionibus arctare, coarctare, affligere, angariare, premere. Deut. 15. v. 2. & 3. Isa. 58. v. 3. *Part.* נֹגֵשׂ exactor: publicanus, quæstor. Zach. 10. v. 4.

Niphal

Niphal נִגַּשׂ exactionibus arctari, premi, opprimi. 1. Sam. 13. v. 6. Isa. 3. v. 6. offerri *D. Hieronymo* c. 53. v. 7.

נָדַב Sponte, ultro, liberaliter conferre, largiri, dare, donare, sponte moveri; incitari ad dandum, *vel* offerendum, munificum esse. Exod. 25. v. 2. & c. 35. v. 29. *Hithpahel* הִתְנַדֵּב idem: *item* munificum se præbere. 1. Paral. 29. v. 29. 2. Paral. 29. v. 17. Nehem. 11. v. 2. Esdræ 7. v. 13.

הִתְנַדְּבוּת f. Oblatio spontanea. Esdræ 7. v. 16.

נָדִיב m. Liberalis, urbanus, nobilis, beneficus, spontaneus, promptus, ingenuus, voluntarius, munificus: princeps, rex. Job 21. v. 28. & c. 34. v. 8. Isa. 32. v. 5. Prov. 19. v. 6. *Constr.* נְדִיב 2. Paral. 26. v. 31. *Plur.* נְדִיבִים principes. 1. Sam. 2. v. 8. Psal. 113. v. 8. *Constr.* נְדִיבֵי Psal. 47. v. 10. & 113. v. 8. *Fœm.* נְדִיבָה principalis, potens. Psal. 51. v. 14. *Cum affixo* נְדִיבָתִי spontaneum meum; *D. Hieronymus* desiderium meum; *Targum* principatum meum. Job 30. v. 15. *Plur.* נְדִיבוֹת digna principe. Isa. 32. v. 8.

נְדָבָה f. Oblatio voluntaria, donum, *aut* sacrificium voluntarium: voluntas, nobilitas, urbanitas, munificentia, liberalitas, principatus, promptitudo, beneficentia. Num. 15. v. 3. Lev. 22. v. 21. liberaliter, sponte, ultro, voluntarie, urbane, benevole, *sed tunc subintelligitur* ב. Hos. 14. v. 5. Psal. 54. v. 8. *Constr.* נִדְבַת Deut. 16. v. 10. *Plur.* נְדָבוֹת voluntariæ oblationes. Amos 4. v. 5. Psal. 68. v. 10. *Constr.* נִדְבוֹת Psal. 119. v. 108. 2. Paral. 31. v. 14. *Cum affixo* נִדְבֹתֵיכֶם spontanea vestra. Levit. 23. v. 38. נִדְבוֹתָם voluntariis suis. Levit. 22. v. 18.

נָדַד Vagari, evagari, movere se, elongare se, errare, aberrare, fugere, aufugere, profugere, celeriter migrare. Hos. 7. v. 13. Isa. 22. v. 3. Esth. 6. v. 1. movere. Isa. 10. v. 14. *Hiphil Futurum* יְנִדֻהוּ elongabunt eum, demigrare facient, fugabunt, transferent eum *D. Hieronymus*. Job 18. v. 18. *Hophal* הֻדַּד fugari, in fugam conjici, moveri, evanescere. Job 20. v. 8. *Hithpahel* הִתְנוֹדֵד evagari, movere se. Isa. 24. v. 20. Jerem. 48. v. 27. Psal. 64. v. 9.

נְדֻדִים m. *Plur.* Jactationes, motus, evagationes, cogitationes vagæ, curæ animum distrahentes: dolores *D. Hieronymo*. Job 7. v. 4.

מִדַּד m. Recessus, elongatio. *Constr.* מִדַּד Job 7. v. 4. *aliis est a* מדד metiri.

נדה *Pihel* נִדָּה Ejicere, rejicere, expellere, separare, procul amovere. Amos 6. v. 3.

נִדָּה f. Separatio, elongatio: immunditia, menstruum: mulier menstruata. Levit. 20. v. 21. 2. Paral. 20. v. 5. Ezech. 7. v. 20. & c. 18. v. 6. & c. 36. v. 17. expiatio. Num. 19. v. 13. *Constr.* נִדַּת Levit. 12. v. 2. & c. 18. v. 19. *Cum affixo* נִדָּתָהּ immunditia ejus. Lev. 15. v. 24.

נֵדֶה m. Pretium, merces meretricia. Ezech. 16. v. 33.

נְדָנִים m. *Plur.* Pretia. *Cum affixo* נְדָנַיִךְ pretia tua. Ezech. 16. v. 33.

נִדּוּי Niddui *apud Hebræos est pœna Ecclesiastica, qua homines ad distantiam quatuor cubitorum triginta dierum spatio ab uxore, domesticis, aliisque separantur. In hanc vero pœnam incidit offendiculum cæco objiciens, vendens agrum alienigenæ, Rabbinum contemnens, proximum vocans servum, & contra Israelitam stans in judiciis Christianorum. Quod si excommunicatus intra triginta dies non resipiscit, pœna ad sexaginta producitur, & aliquando etiam ad nonaginta; verum neque post tam longum tempus ad bonam frugem revertens graviori excommunicatione feritur. Olim præterea excommunicato vetitum erat se tondere, vel lavare, interesse convivio trium, aut cum decem orare: nemo poterat ejus filium circumcidere, vel mortuum domesticum efferre, bustumque ipsius mortui tempore excommunicationis lapide prægrandi signabatur, ut appareret, eum lapidatione dignum fuisse.*

נָדַח Impellere, depellere, expellere, propellere, ejicere, dispergere, vibrare: *aliis* errare, labi. Deut. 20. v. 19. 2. Sam. 14. v. 14. *Niphal* נִדַּח impelli. Deut. 4. v. 19. & c. 19. v. 5. & c. 22. v. 1. Mich. 4. v. 6. Job 6. v. 13. 2. Sam. 14. v. 14. *Pahul Pihel* מְנֻדָּח impulsus. Isa. 8. v. 22. *Hiphil* הִדִּיחַ *significatio eadem, ac in Kal.* Deut. 30. v. 1. Psal. 5. v. 11. *Hophal Part.* מֻדָּח impulsus, aberrans, fugiens. Isa. 13. v. 14.

מַדּוּחִים m. *Plur.* Expulsiones, depulsiones, ejectiones *D. Hieronymo*. Thren. 2. v. 14. *aliis* errores, mendacia, phantasmata.

נדן נָדָן m. Vagina. *Cum affixo* אֶל־נְדָנָהּ in vaginam suam. 1. Paral. 21. v. 27. *Ita appellatam vaginam nonnulli volunt, quod gladius sit in medio ejus.*

נָדַף Impellere, depellere, expellere, propellere, propulsare. Psal. 1. v. 4. Job 32. v. 13. *Niphal* נִדַּף impelli, propulsari. Isa. 19. v. 7. Levit. 26. v. 36. Prov. 21. v. 6. rapi. Job 13. v. 25.

נָדַר Vovere, devovere: promittere, polliceri, spondere. Gen. 28. v. 20. Num. 21. v. 2. Deut. 12. v. 11.

נֵדֶר & נֶדֶר m. Votum, promissio, sponsio. Gen. 31. v. 13. Num. 30. v. 14. *Cum affixo* נִדְרָהּ votum ejus. Numer. 30. v. 5. *Plur.* נְדָרִים vota. Jon. 1. v. 16. *Cum affixo* נְדָרַי vota mea. Psal. 22. v. 26. וְנִדְרֵיכֶם & vota vestra. Deut. 12 v. 6.

נָהַג Ducere, conducere, regere, gubernare, abducere, abigere, adducere, deducere; inducere, vehere, devehere, promovere, provehere: solere. Gen. 31 v. 18. 1. Sam. 30. v. 20. Thren. 3. v. 2. Isa. 11. v. 6. 2. Sam. 30. v. 20. Eccl. 2. v. 3. 2. Reg. 9. v. 20. *Pihel* נִהַג idem. Isa. 63. v. 14. Deut. 4. v. 27. Nah. 2. v. 7. Exod. 10. v. 13. Psal. 48. v. 15.

מִנְהָג m. Ductus, ducatus, deductio: incessus: gestus. 2. Reg. 9. v. 20.

נָהָה Queri, conqueri, deplorare, lamentari, lamentum edere. Mich. 2. v. 4. Ezech. 32. v. 18. 1. Sam. 7. v. 2. *Niphal Futurum* וַיִּנָּהוּ & lamentati sunt. 1. Sam. 7. v. 2.

נְהִי m. Querimonia, querela, lamentatio, lamentum. Mich. 2. v. 4. Jerem. 9. v. 19. Amos 5. v. 16.

נִהְיָה f. Lamentabile, lamentum. Mich. 2. v. 4.

נֹהַּ m. Idem. Ezech. 7. v. 11. requies *D. Hieronymo*.

נִי m. Idem. *Cum affixo* בְּנִיהֶם in lamentatione sua. Ezech. 27. v. 32.

נָהַל *Pihel* Ducere, deducere *gressu lento*, *& commode*, sustentare, portare. Gen. 47. v. 17. Exod. 15. v. 13. 2. Paral. 32. v. 23. Psal. 31. v. 4. sublevare, enutrire, educare. Psal. 23. v. 1. *Hithpahel* הִתְנַהֵל leniter, pedetentim incedere. Gen. 33. v. 14.

נַהֲלוֹל m. *Genus arboris humilis, ac vilis*. Isa. 7. v. 19.

נָהַם Rugire, fremere, gemere: *de leonibus proprie usurpatur*. Prov. 5. v. 11. Ezech. 24. v. 23. Isa. 5. v. 29. frendere. v. 30.

נַהַם m. Rugitus, fremitus. Prov. 20. v. 2. *Fœm.* נְהָמָה fremitus. *Constr.* נַהֲמַת Isa. 5. v. 30. gemitus. Psal. 38. v. 6. & 39. v. 9.

נָהַק Rudere: tumultum, strepitumque facere, sonare, resonare, clamare: rugigire *D. Hieronymo*. Job 6. v. 5. Lætari. c. 30. v. 7.

נָהַר Currere, currere ad voluntatem, *seu* beneplacitum *ad id, quod quis cupit*, affluere, confluere: *de hominum concursu usurpatur*. Jerem. 51. v. 44. Isa. 2. v. 2. *Illud autem* Psal. 34. v. 6. וְנָהָרוּ *a pluribus exponitur* & illuminabuntur, *sicut illud* Isa. 6. v. 5. וְנָהַרְתְּ & illuminaberis.

נָהָר m. Flumen, fluvius, amnis, decursus, *locus, cursus aquarum multarum: sic dicitur fluvius a cursu*. Isa. 48. v. 18. Gen. 2. v. 10. *Per Antonomasiam* נָהָר fluvius *absolute positus Euphratem, vel Jordanem significat; uter autem intelligendus sit, ex loci circumstantia facile erit colligere. Usurpatur hæc vox* נָהָר *proprie de fluviis, quorum alveus naturalis est, non manu factus, aut deductus, sicuti* יְאוֹר rivus; *nec de iis adhibetur, qui æstatis tempore facillime arescunt, quemadmodum* נַחַל torrens. *Quanquam harum vocum usus aliquando promiscuus est*. *Constr.* נְהַר Gen. 15. v. 18. *Plur.* נְהָרִים flumina. Isa. 18. v. 2. *Dual.* נַהֲרַיִם duo fluvii. Gen. 24. v. 10. *ubi* Mesopotamia *dicitur* אֲרַם נַהֲרַיִם, *quia inter duo flumina, sc. Euphratem, & Tygrim, sita est, quasi dixeris* interamnem. *Constr.* נַהֲרֵי Job 20. v. 17. *Fœm.* נְהָרוֹת flumina. Isa. 19. v. 6. *Constr.* נַהֲרוֹת 2. Reg. 5. v. 12.

12. Psal. 137. v. 1. נַהֲרֹתָם flumina eorum. Exod. 7. v. 19. אֶת־נַהֲרֹתָיו flumina ejus. Ezech. 31. v. 4. וְנַהֲרֹתַיִךְ & flumina tua. Isa. 44. v. 27.

נְהָרָה f. Splendor, lux, lumen, radius. Job 3. v. 4.

מִנְהָרוֹת f. Specus, speluncæ, antra, *propter fenestram, per quam lumen ingreditur, sic appellata.* Jud. 6. v. 2.

נוא *Hiphil* הֵנִיא Rumpere, irritum reddere, frangere, infringere *verba, & cogitationes*, delere, abolere: contradicere. Num. 30. v. 6. & 9. Psal. 141. v. 5. subvertere. Num. 32. v. 9. Psal. 33. v. 10.

תְּנוּאָה f. Contritio, distractio, avulsio, abruptio, fractio, fractura, ruptura: ultio: dissuasio. *Cum affixo* אֶת־תְּנוּאָתִי ultionem meam. Num. 14. v. 34. *Plur.* תְּנוּאוֹת occasiones: contritiones, aversiones, discessus: querelæ *D. Hieronymo, & Targum.* Job 33. v. 10.

נוב Germinare, provenire, fructum proferre, producere, augeri, crescere. Psal. 92. v. 15. affluere. Psal. 62. v. 11. loqui, eloqui. Prov. 10. v. 31. *Pihel* נוֹבֵב eloquentem, facundum facere: lætificare: fructum edere. Zach. 9. v. 17. Psal. 104. v. 15.

נִיב m. Proventus, fructus, germen, sermo, *qui est fructus linguæ.* Isa. 27. v. 6. & c. 57. v. 19. *Cum affixo* וְנִיבוֹ & fructus ejus; *D. Hieronymus* & quod super ponitur. Mal. 1. v. 12.

תְּנוּבָה f. Idem. Isa. 27. v. 6. *Constr.* תְּנוּבַת Ezech. 36. v. 30. *Cum affixo* וְאֶת־תְּנוּבָתִי & cum proventu meo. Jud. 9. v. 11. *Plur.* תְּנוּבוֹת Deut. 32. v. 13. Thren. 4. v. 9.

נוד Vagari, errare, moveri, agitari, migrare, emigrare. Gen. 4. v. 13. Jerem. 50. v. 3. recedere. v. 8. consolari, condolere, *& tunc construitur cum Dativo.* Psal. 69. v. 21. Isa. 51. v. 19. Jer. 15. v. 5. & c. 16. v. 5. & c. 22. v. 10. Job 2. v. 11. & c. 42. v. 11. *Hiphil* הֵנִיד errare facere, agitare, movere, commovere, dimovere, removere. Jerem. 18. v. 16. Psal. 36. v. 12. 2. Reg. 21. v. 8. *Hophal Part.* מֻנָד mota. 2. Sam. 23. v. 6. *Hithpahel* הִתְנוֹדֵד conqueri, lamentari. Jer. 31. v. 18. se movere, transferre. Isa. 24. v. 19. gestire, exultare præ gaudio. Isa. 48. v. 27.

נוֹד Nod, *sc.* commotio, vagatio. *Nomen regionis, ad quam demigrabant profugi omnes ad Orientem Eden: hunc locum post necem Abel incoluit Cain.* Gen. 4. v. 16. *R. Salomò vult, terram Nod ita appellatam, quia quocunque Cain ibat, terra subter illum movebatur; dicebantque creaturæ:* recedite: hic est, qui fratrem suum occidit. *Cum affixo* נֹדִי commotionem meam; *D. Hieronymus* secretiora mea. Psal. 56. v. 9. *Sed potius crediderim, eum legisse* סוֹדִי secretum meum.

נִיד m. Motus, motio, commotio, agitatio. Job 16. v. 5. *Fæm.* נִידָה Thren. 1. v. 8.

נֵד m. Acervus, cumulus: unda fluens *D. Hieronymo.* Exod. 15. v. 8. moles. Jos. 3. v. 13. uter. Psal. 33. v. 7. & 78. v. 13. *aliis* mobilitas, vagatio.

נָד m. Vagus, profugus: נָע וָנָד instabilis, mobilis. Gen. 4. v. 12.

מָנוֹד m. Agitatio, commotio. *Constr.* מְנוֹד Psal. 44. v. 15.

נָוָה Habitare, inhabitare, residere, manere: decorari *D. Hieronymo.* Habac. 2. v. 5. *Hiphil* הִנְוָה habitaculum constituere, domi collocare. Exod. 15. v. 2. *ubi* וְאַנְוֵהוּ & habitaculum faciam ei; *D. Hieronymus* & glorificabo eum.

נָוָה f. Habitatio, habitaculum, ædes: *item* habitatrix. Jerem. 6. v. 2. species, pulchritudo. *Constr.* נְוַת Job 8. v. 6. Psal. 68. v. 13.

נָוֶה m. Habitaculum, mansio, ædes, domus. Isa. 27. v. 10. pulchritudo, species, decus. Isa. 32. v. 18. Job 5. v. 24. Jerem. 10. v. 25. tugurium, caula, pascuum. 2. Sam. 7. v. 8. Ezech. 34. v. 14. *Constr.* נְוֵה habitaculum. Exod. 15. v. 13. Jerem. 40. v. 19. pulchritudo. Isa. 32. v. 18. *Cum affixo* נָוֵהוּ pulchritudini ejus. Job 5. v. 3. נָוְךָ speciem tuam. Job 5. v. 24. אֶל־נָוֵהוּ ad habitaculum suum. Jerem. 50. v. 9. *Plur. cum affixo* נְוֵיהֶם habitacula eorum. Jerem. 49. v. 20. *Fœm.* נְוֹת caulæ, pascua: requies *D. Hieronymo.* Soph. 2. v. 6. & נְאוֹת *cum* א *loco* ו pascua. Psal. 23. v. 2. & 65. v. 13. speciosa. Jerem. 9. v. 10. Joel. 2. v. 22.

נוּחַ Quiescere, acquiescere, requiescere, residere. Job 3. v. 26. Esth. 9. v. 22. Isa. 7. v. 19. & c. 57. v. 2. Num. 11. v. 22. operire. 2. Sam. 17. v. 12. silere. 1. Sam. 25. v. 9. sedere, manere. Isa. 7. v. 2. *Hiphil* הֵנִיחַ quietem, requiem afferre, dimittere, deponere, remittere, demittere, reponere, recreare, refocillare requie. Exod. 33. v. 14. Jos. 22. v. 4. Ezech. 24. v. 13. Deut. 12. v. 10. *Hophal* הוּנַח quies datur. Thren. 5. v. 5.

נוֹחַ & נֹחַ m. Requies. *Cum affixo* לְנוּחֶךָ in requiem tuam. 2. Paral. 6. v. 41. *Est etiam nomen Patriarchæ Noe, qui fuit filius Lamech. Hujus nominis caussa innuitur* Gen. 5. v. 29. Vocavitque, *sc. Lamech*, nomen ejus Noe, dicens: iste consolabitur nos ab operibus & laboribus manuum nostrarum in terra, cui maledixit Dominus. *Et sane post diluvium Noe tempore immissum Dei ira quievit.*

נַחַת f. Quies, requies. Eccles. 6. v. 5.

נִיחוֹחַ m. Quies, requies, refocillatio, odor suavissimus, suavitas, res grata: *semper conjungitur cum nomine* רֵיחַ odor. Gen. 8. v. 21. *Cum affixo* נִיחֹחִי quietis meæ. Num. 28. v. 2. נִיחֹחֲכֶם quietis vestræ. Levit. 26. v. 31. *Plur. cum affixo* נִיחוֹחֵיהֶם quietum suarum. Ezech. 20. v. 28.

הֲנָחָה f. Quies, immunitas, remissio. Esth. 2. v. 18.

מָנֹחַ & מָנוֹחַ m. Quies, requies, locus quietis. Gen. 8. v. 9. *Constr.* מְנוֹחַ 2. Paral. 6. v. 31.

מְנוּחָה

מְנוּחָה & מְנֻחָה f. Idem. Gen. 49. v. 15. Num. 10. v. 33. Jer. 51. v. 58. Isa. 66. v. 1. *Cum affixo* מְנֻחָתוֹ requies ejus. Isa. 11. v. 10. *Plur.* מְנוּחוֹת Psal. 23. v. 2. & מְנֻחוֹת Isa. 32. v. 17.

נוּט Nutare, vacillare, labare, labi, ruere, cadere, declinare. Psal. 99. v. 1. *Alibi in Sacris literis non invenies.*

נוּל Maculare, inquinare, contaminare. Esdr. 6. v. 11. *Verbum apud Rabbinos usitatissimum.*

נוּם Dormitare, dormire. Psal. 76. v. 6. Nah. 3. v. 18. Isa. 56. v. 10. Psal. 121. v. 3. & 4.

נוּמָה f. Dormitatio, dormitio, sopor, somnus levis. Prov. 23. v. 21.

תְּנוּמָה f. Idem. Prov. 6. v. 4. Psal. 132. v. 4. *Plur.* תְּנוּמוֹת Prov. 6. v. 10. Job 33. v. 15.

נוּס Fugere, aufugere, confugere, proripere, diffugere, profugere, effugere, dilabi, elabi, evitare, vitare. Deut. 34. v. 7. Jos. 20. v. 6. 1. Sam. 4. v. 17. Zach. 14. v. 5. *Part.* נָס profugus. *Hiphil* הֵנִיס fugare, arcere, explodere, in fugam conjicere. Exod. 9. v. 20. Jud. 6. v. 11. Deut. 32. v. 30.

מָנוֹס & מָנוּס m. Fuga, effugium, perfugium, refugium. Jer. 25. v. 35. *Cum affixo* וּמְנוּסִי & refugium meum. 2. Sam. 22. v. 3. *Fœm.* מְנוּסָה fuga, vitatio, declinatio. Isa. 52. v. 12. *Constr.* מְנוּסַת Levit. 26. v. 36.

נוּעַ Movere se, moveri, commoveri, agitari, vacillare, vagari, evagari, pervagari, abscedere, recedere. Gen. 4. v. 12. Isa. 29. v. 9. Thren. 4. v. 14. expavescere. Exod. 20. v. 19. נָע וָנָד instabilis, mobilis. Gen. 4. v. 12. *Ex Niphal* הִנּוֹעַ movebitur, concutietur. Amos 9. v. 9. Nah. 3. v. 11. *Hiphil* הֵנִיעַ movere, commovere, dimovere, agitare, exagitare, ciere, vagum reddere. Isa. 37. v. 22. *cum* רֹאשׁ *gestus est illudentium.* Amos 9. v. 9. Psal. 59. v. 12. 2. Reg. 19. v. 21. Job 16. v. 5. Psal. 22. v. 8.

מְנַעַנְעִים m. *Plur.* Sistra. 2. Sam. 6. v. 5. *Instrumentum peculiare Ægyptiorum, quod in sacris Isidis adhibebant. Hoc instrumento etiam tanquam tuba Ægyptii utebantur. Hinc Virgilius*: patrio vocat agmina sistro.

נוּף Suffire, suffumigare, *de aridis*; stillare, perstillare, effundere, aspergere, *de liquidis*. Prov. 7. v. 17. *Pihel* נוֹפֵף agitare, movere. 2. Reg. 19. v. 21. Isa. 10. v. 32. *Hiphil* הֵנִיף stillare, agitare, ciere, dimovere, ventilare. Exod. 29. v. 24. Psal. 68. v. 10. offerre. Exod. 35. v. 22. elevare. Levit. 9. v. 21. cribrare. Isa. 30. v. 28. *Hophal* הוּנַף agitari. Exod. 29. v. 27.

נוֹף m. Ramus, surculus: provincia, regio, terminus, tractus, clima. Psal. 43. v. 3. & 48. v. 2. *Est & nomen urbis.* Isa. 19. v. 13.

נֹפֶת f. Distillatio. Psal. 19. v. 11. favus. Prov. 5. v. 3. & c. 24. v. 13. Cant. 4. v. 11.

נָפָה f. Agitatio: cribrum, discerniculum, *quo farina secernitur, & remanent furfures. Constr.* נָפַת Isa. 30. v. 28. tractus, regio, provincia. 1. Reg. 4. v. 11. Jos. 12. v. 23. *Plur.* נָפוֹת regiones. Jos. 11. v. 2.

נֶפֶת f. Tractus, terminus, regio. Jos. 17. v. 11. 1. Reg. 4. v. 11.

תְּנוּפָה f. Agitatio, motio, elevatio. Isa. 30. v. 32. *Duplex erat in sacrificiis elevatio; altera sursum, ac deorsum, dicebaturque* תְּרוּמָה; *altera antrorsum, & retrorsum, dextrorsum, & sinistrorsum, & dicebatur* תְּנוּפָה, *servabaturque religiose hic ritus agitationis Orientem versus, Meridiem, Occasum, & Septentrionem, ut populus admoneretur, in toto terrarum orbe sacrificia uni Deo esse offerenda. Constr.* תְּנוּפַת Isa. 19. v. 16. *Plur.* תְּנוּפֹת Num. 18. v. 11.

Omnibus victimis coram Domino constitutis statim manus imponebantur. Multæ tamen ante manuum impositionem erant agitandæ; quæ agitatio ab Hebræis dicitur תְּנוּפָה, *quæ præter victimas vivas quædam etiam earum membra Sacerdotes agitabant. Hoc ritu autem Sacerdos victimam agitabat. Supponebat manus suas manibus domini victimam tenentis, easque versus quatuor mundi partes impellebat, primo eas promovendo, deinde reducendo, tum sursum elevando, denique deorsum ducendo: quem ritum Hebræi in Menachot his verbis explicant:* מוֹלִיךְ וּמֵבִיא מַעֲלֶה מוֹרִיד. *Animadvertendum, mulieres nunquam agitasse, præter adulterii suspectam, & Naziræam.*

נוץ *Hiphil* הֵנִיץ Florere, efflorescere, germinare, pullulare. Cant. 6. v. 10. *cum epenthesi* א, וְיָנֵאץ & florebit. Eccles. 12. v. 5.

נִצָּה Flos, germen, folliculus, gemma in vitibus. Gen. 40. v. 10. Isa. 18. v. 5. *Cum affixo* נִצָּתוֹ florem suum. Job 15. v. 33.

נִצָּנִים m. *Plur.* Flores, florentia. Cant. 2. v. 12.

נִיצוֹץ m. Scintilla. Isa. 1. v. 31.

נור נֵר & נִיר m. Ellychnium lucens, lucerna, laterna, candela, lampas, lumen. 1. Reg. 11. v. 36. Prov. 24. v. 20. *metaphorice* cogitatio, occupatio. Prov. 21. v. 4. *aliis* נִיר aratio, novale. Hos. 10. v. 12. *Cum affixo* וְנִירָם & regnum eorum. Num. 21. v. 30. *juxta R. Salomò. Plur.* נֵרוֹת lucernæ. Exod. 39. v. 37. וְנֵרֹתֶיהָ & lucernas ejus. Levit. 24. v. 4.

מְנוֹרָה f. Lychnuchus, candelabrum. Exod. 25. v. 32. *Constr.* מְנֹרַת Num. 4. v. 9. *Plur.* מְנֹרוֹת candelabra. 2. Paral. 4. v. 7.

נוד *Hiphil* הֵזִיד Coquere. Gen. 25. v. 29.

נָזִיד m. Coctio, decoctio, jusculum, pulmentum. 2. Reg. 4. v. 38. *Constr.* נְזִיד Gen. 25. v. 34.

נָזָה Spargi, aspergi, inspergi, effluere, diffluere, stillare: aspergere. Levit. 6. v. 27. 2. Reg. 9. v. 33. Isa. 63. v. 3. *Hiphil* הִזָּה spargere, aspergere, inspergere, perspergere, respergere. Levit. 4. v. 6. Num. 19. v. 21. Isa. 52. v. 15.

Aspersionis ritus in sacrificiis erat necessarius. Itaque sanguis effusus postquam vase argenteo a Sacerdote exceptus, & agitatus fuerat, quatuor modis spargebatur; primo ad cornu altaris, secundo in Sancto, & in Sancto Sanctorum, tertio ad angulos quatuor altaris exterioris, quarto ad basim altaris. Rabbini volunt, diversum fuisse ritum sanguinis aspergendi in victimis piacularibus, holocaustis, salutaribus, & primogen torum.

נָזַל Fluere, diffluere, defluere, profluere, refluere, effluere, perfluere, manare, emanare, stillare, distillare, decurrere, dilabi. Numer. 24. v. 7. Jerem. 18. v. 14. Jud. 5. v. 5. Isa. 64. v. 2. pluere. Isa. 45. v. 8. *Hiphil* הִזִּיל profundere. Isa. 48. v. 21.

נֹזְלִים m. *Plur.* Fluenta. Psal. 78. v. 16. *Cum affixo* וְנוֹזְלֵיהֶם & fluenta eorum. v. 44.

מַזָּלוֹת f. Planetæ, influentiæ stellarum; duodecim signa *D. Hieronymo*. 2. Reg. 23. v. 5.

נֶזֶם m. Monile, inauris. Gen. 24. v. 47. Exod. 35. v. 22. נִזְמָהּ inaure sua. Hos. 2. v. 13. *Plur.* נְזָמִים inaures. Gen. 35. v. 4. *Constr.* נִזְמֵי Isa. 3. v. 21. Exod. 32. v. 2.

נֵזֶק נזק m. Læsio, nocumentum, jactura, detrimentum, damnum, noxa. Esth. 7. v. 4.

נָזַר Dividere, eximere, separare, abstrahere, avertere se, abstinere. Isa. 1. v. 4. Ezech. 14. v. 5. *Hoc Verbum importat separationem, quæ fit ab aliis, vel a re aliqua per religionem, sanctitatem, aut votum, vel dignitatem. Niphal* נִזַּר separari. Levit. 22. v. 2. Zach. 7. v. 3. Ezech. 14. v. 7. *Hiphil* הִזִּיר separare. Levit. 15. v. 31. Num. 6. v. 12. se separare, *sc.* consecrare. Num. 6. v. 2.

נָזִיר m. Naziræus, religiosus, separatus: abstemius. Num. 6. v. 13. *Constr.* נְזִיר Gen. 49. v. 26. *Plur.* נְזִירִים Amos 2. v. 11. *Cum affixo* נְזִירֶיהָ Naziræi illius. Thren. 4. v. 7.

Naziræi quasi separati dicti, ut liberius legi addiscendæ, & religioni servandæ vacarent, certo vivendi instituto, ac ratione, non opinionibus, sententiisque a reliquis Judæis sejungebantur. Prohibitum quippe ipsis vinum bibere, & res quaslibet e vite originem trahentes, ad cadaver mortui accedere, & caput tondere. Quod si quis Naziræus forte pollueretur propter hominem repentina morte correptum, tenebatur se expiare, die septimo post pollutionem capite raso, octavo vero Sacerdoti duobus turturibus, aut duobus pullis columbarum oblatis. Porro quamvis Naziræi Deo essent dicati, sacra tamen non tractabant.

Eo-

Eorum indumentum erat hirsutum, & e pilis constans. Hujusmodi autem vestis in Veteri Testamento erat Prophetis propria, ut ex Zacharia colligitur. Hinc Elias ipsum ad necem quærentibus describitur vir pilosus, & cingulo pelliceo accinctus. Itaque ideo Naziræi præter capillos, & barbam intonsam vilissimis vestimentis utebantur, ut, rebus omnibus contemptis, se totos pietati, religioni, cultuique divino mancipatos ostenderent. Naziræi alii erant votivi, qui sponte, & propria voluntate Deo se dicabant; alii vero erant nativi, qui a Deo separabantur ab utero matris, sicuti Joannes Baptista in Novo Testamento, & Sampson in Veteri. Rursus alii erant Naziræi ad tempus, quorum Naziraatus appellabatur dierum, a Rabbinis spatio unius mensis circumscriptus, fortasse juxta consuetudinem Absalonis, qui cæsariem trigesimo quoque die sibi tondebat; quo tempore præterito, oblationibus præmissis, ad ostium tabernaculi capillos secabant, iisque in ignem injectis, voto se liberabant; alii vero totius vitæ tempore Nazirœorum leges servabant, vocabanturque Nazirai seculi. Tres potissimum Nazirai apud Hebræos inveniuntur, sc. Sampson, Samuel, & Jacobus Justus frater Domini. Neque vero putes, Josephum Geneseos cap. 49. v. 26. Nazirœum inter fratres dictum Nazirœum revera fuisse, certæque vivendi rationi devotum, & addictum. Ita enim Josephus appellatur propter vitæ sanctitatem, dignitatem, ac potestatem, qua ceteris fratribus longe antecellebat. Hinc Septuaginta verba sacri textus נְזִיר אֶחָיו Naziræum inter fratres *reddiderunt* δοξασθεὶς ἐπ' ἀδελφοῖς glorificatum in fratribus. *Præterea inter Nazirœos, & Nazarenos, sive Nazarœos maximum discrimen intercessit, cum Nazareni vulgo dicerentur, qui ab urbe Nazareth originem trahebant. Quapropter ex eo, quod D. Paulus Act. c. 24. v. 5. pestis, & princeps Nazarenorum per contemptum dicitur, non est inferendum, Christi fideles Nazarenos eo loci appellatos, quasi sectam aliquam, & societatem peculiari quadam vitæ ratione constituerent, sed tantummodo, quod essent a Nazareth. Quanquam progressu temporis Nazarenorum nomen impositum est Mosem, & Christum, Legem, & Evangelium, Baptismum, & Circumcisionem eodem vinculo connectentibus, & cum Evangelio leges ceremoniales religiose admodum, & exacte observantibus. Contra hos ab Apostolis celebratum Concilium Act. c. 15., in uo neque circumcisionem, neque cetera legalia necessario servanda esse decreverunt. Animadvertendum, in Vulgata Nazaræum pro Nazirœo sæpe usurpari.*

נֵזֶר m. Naziræatus, separatio, divisio: *aliis* dignitas, consecratio, votum sanctificationis, separationis, *sc. abstinentiæ.* Num. 6. v. 4. & 6. coma, cæsaries, capillus. *Cum affixo* נִזְרֵךְ cæsariem tuam. Jerem. 7. v. 29. corona, diadema. Exod. 29. v. 7. Psal. 89. v. 40. 2. Sam. 1. v. 10. *Cum affixo* נִזְרוֹ diadema ejus. Psal. 132. v. 18.

מְנֻזָּרִים m. *Plur.* Coronati, diademate cincti. *Cum affixo* מְנֻזָּרַיִךְ custodes tui *D. Hieronymi*

ronymo; aliis majores tui. *Daghes autem est in Nun euphoniæ caussa, sicuti in* מִקְּדָשׁ. Nahum 3. v. 17.

מִזָּרוֹת f. *Plur.* Planetæ, signa cœlestia. Job 38. v. 32.

נָחָה Ducere, adducere, abducere, deducere. Gen. 24. v. 27. Exod. 13. v. 17. Psal. 77. v. 21. *Hiphil* הִנְחָה idem. Num. 23. v. 7. Job 38. v. 32.

נָחַל Hæreditare, per hæreditatem accipere, possidere, possidendum accipere. Psal. 82. v. 8. & 119. v. 111. Jerem. 16. v. 19. Zach. 2. v. 12. possidendum dare. Numer. 34. v. 17. Jos. 19. v. 49. dominio potiri. Psal. 82. v. 8. Jud. 11. v. 2. *Pihel* נִחַל possidendum tradere, possessionem distribuere. Jos. 13. v. 32. & c. 14. v. 1. *Hiphil* הִנְחִיל idem. Deut. 31. v. 7. Jerem. 3. v. 18. Zach. 8. v. 12. *Hophal Præteritum* הָנְחַלְתִּי effectum est, ut possideam. Job 7. v. 3. *Hithpahel* הִתְנַחֵל possessorem se constituere, possessionem adire, hæredem fieri. Levit 25. v. 46. Numer. 32. v. 18. & c. 34. v. 13. Isa. 14. v. 2.

נַחֲלָה f. Hæreditas, possessio, prædium. Gen. 31. v. 14. Prov. 20. v. 21. sors. Deut. 18. v. 2. donum. Psal. 127. v. 3. *semel* נַחֲלַת Psal. 16. v. 6. *Constr.* נַחֲלַת אָבוֹת patrimonium. Num. 16. v. 14. *Cum affixo* בְּנַחֲלָתוֹ in hæreditate ejus. Num. 36. v. 9. נַחֲלָתִי hæreditas mea. Jerem. 12. v. 8. נַחֲלָתָם hæreditas eorum. Psal. 37. v. 18. *Plur.* נְחָלוֹת hæreditates. Jos. 19. v. 50.

נַחַל m. Torrens, fluvius, alveus, flumen, vallis, *per quam defluit aqua*. Gen. 26. v. 17 Levit. 23. v. 29. Num. 13. v. 24 Isa. 30. v. 28. *cum* ה *redundante* נַחְלָה Ezech. 47. v. 19. Psal. 124. v. 4. *Dual.* נַחְלַיִם duo torrentes. Ezech. 47. v. 9. *Plur.* נְחָלִים torrentes. Psal. 78. v. 20. Isa. 11. v. 5. Psal. 104. v. 10. *Constr.* נַחֲלֵי Deuter. 8. v. 7. Job 20. v. 17. *Cum affixo* נְחָלֶיהָ torrentes ejus. Isa. 34. v. 9.

Discrimen nonnulli ponunt inter נַחַל torrentem, עֵמֶק vallem, & נָהָר fluvium. *Volunt itaque* נָהָר *usurpari de fluvio, cujus aqua semper defluat, neque unquam arescat*, עֵמֶק *de loco, & alveo admodum patenti, atque adeo de planitie, qua aqua coerceatur*, נַחַל *autem de alveo angusto, per quem pluviæ e cœlo labentes raptim ferantur, aquisque immista virgulta, arbores, saxa glomerosa, & alia volvantur. Habebis itaque rationem loci, in quo de* נַחַל *mentio fit, & modo alveum, modo vallem, modo torrentem, modo fluvium vertes.*

נְחִילוֹת f. *Plur. Nomen instrumenti musici, vel carminis, ad cujus melodiam Psalmus decantabatur.* Psal. 5. v. 1. *Munsterus* lyram *vertit. Apud Rabbinos* נְחִיל *bombum significat, quem apes edere solent, ex cujus soni similitudine volunt, dictum fuisse hoc instrumentum. Hoc autem nomen ab Arabibus mutuati sunt. Apis enim ipsorum lingua dicitur* نحل. *Quare omnes Rabbini, & Philo-Hebræi* נְחִילוֹת *nomine quoddam instrumenti musici genus,*

aut

aut modulationem designari contendunt. D. autem Hieronymus cum Septuaginta, Augustino, & reliquis Sanctis Patribus tum Græcis, tum Latinis exponit hæreditatem, *ejus significationem sumendo a Verbo* נָחַל hæreditatem adire. *Et sane ille Psalmus decantatus est pro recuperanda hæreditate, quia, reverso David in Jerusalem, adhuc Siba, aliique contra eum insurrexerant.*

נחם *Pihel* Solari, consolari, compati. Gen. 24. v. 67. Jud. 21. v. 15. Jer. 31. v. 15. Isa. 40. v. 1. *Part.* מְנַחֵם consolator. Thren. 1. v. 2. *Puhal* נֻחַם consolatione affici, consolatione perfundi. Isa. 54. v. 11. & c. 66. v. 13. *Niphal* נִחַם se consolari, consolationem capere. *Construitur absolute, & cum præpositionibus* עַל, & אֶל. Gen. 24. v. 67. Ezech. 14. v. 22. pœnitere. Gen. 6. v. 6. 1. Sam. 15. v. 29. Jud. 21. v. 6. Psal. 110. v. 4. Jerem. 18. v. 10. placari. Ezech. 24. v. 14. *Hithpahel* הִתְנַחֵם se consolari, consolationem capere. Gen. 27. v. 42. & c. 37. v. 35. Ezech. 5. v. 13. pœnitere, pœnitentiam agere, compati. Num. 23. v. 19. placabilem esse. Deut. 32. v. 36.

נֹחַם m. Pœnitentia, consolatio, commiseratio. Hos. 13. v. 14.

נֶחָמָה f. Consolatio, solamen, solatium. *Cum affixo* נֶחָמָתִי consolatio mea. Job 6. v. 10. Psal. 119. v. 50.

נִחֻמִים m. *Plur.* Consolationes. Zach. 1. v. 13. Isa. 57. v. 18. *aliis* pœnitentiæ; *aliis* viscera, commiserationes. *Cum affixo cum SureK* נִחוּמָי pœnitentiæ meæ. Hos. 11. v. 8.

תַּנְחוּמִים m. *Plur.* Consolationes, solatia. Jer. 16. v. 7. *Cum affixo* תַּנְחוּמֶיךָ consolationes tuæ. Psal. 94. v. 19. *Fæm.* תַּנְחוּמוֹת solatia. Job 15. v. 11. *Cum affixo* תַּנְחוּמֹתֵיכֶם consolationes vestræ. v. 21.

נחץ נָחוּץ m. Urgens, importunum, acceleratum. 1. Sam. 21. v. 8. urgebat *D. Hieronymo. Apud Rabbinos* נְחִיצָה celeritatem, & festinationem *significat.*

נחר נְחִירִים m. *Plur. vel Dual.* נְחִירַיִם Nares: narium foramina. *Cum affixo* מִנְּחִירָיו e naribus ejus. Job 41. v. 11.

נַחַר m. Ronchus, sternutatio, fremitus, sonitus narium. *Cum affixo* נַחְרוֹ narium ejus. Job 39. v. 23. *Fæm.* נַחֲרָה. *Constr.* נַחֲרַת fremitus. Jer. 8. v. 16.

נחש *Pihel* Augurari, augurium facere, divinare, ominari, omen capere, conjicere, curiose, & callide observare, magiam exercere: experiri, expertum habere, tentare, observare auguria. Gen. 44. v. 5. Levit. 19. v. 26. 2. Paral. 33. v. 6. experimento discere. Gen. 30. v. 27.

מְנַחֵשׁ m. Divinator, ariolus, aruspex. Deut. 18. v. 10.

נַחַשׁ m. Augurium, auspicium, omen, divinatio, observatio, conjectatio, conjectura: incantatio. Num. 23. v. 23. *Plur.* נְחָשִׁים auguria. Num. 24. v. 1.

נָחָשׁ m. Serpens, anguis, coluber. Gen. 3. v. 1. Deut. 8. v. 15. Isa. 27. v. 1. *Constr.* נְחַשׁ Num. 21. v. 9. *Plur.* נְחָשִׁים serpentes. Num. 21. v. 7. Jerem. 8. v. 17.

נְחֹשֶׁת c. Æs, ærugo, chalybs. Gen. 4. v. 22. Exod. 26. v. 37. cuprum, æs cuprium: numella, pedica, compes ærea. *Cum affixo* נְחֻשְׁתִּי pedicam meam. Thr. 3. v. 3. *& cum Kibbutz loco Cholem* נְחֻשְׁתָּם æs eorum. 2. Reg. 25. v. 13. נְחֻשְׁתָּהּ æs ejus. Ezech. 24. v. 11. *Dual.* נְחֻשְׁתַּיִם Jud. 16. v. 21. Jerem. 39. v. 7.

נְחֻשְׁתָּן m. Ænulus: *serpentis ænei a Mose fabrefacti epithetum, quasi nullius pretii æs, cuprum merum sine ulla divinitate, & virtute.* 2. Reg. 18. v. 4.

נָחוּשׁ m. Chalybeus, æreus: *aliis* chalybs. Job 6. v. 12. *Fœm.* נְחוּשָׁה Levit. 26. v. 19. Isa. 48. v. 4. 2. Sam. 22. v. 35.

נָחַת Descendere. Prov. 17. v. 10. Jer. 21. v. 13. Psal. 38. v. 3. *Niphal* נִחַת descendere, se demittere. Isa. 7. v. 8. Job 21. v. 13. *Pihel* נִחַת deprimere, descendere facere. Psal. 65. v. 11. *Hiphil* הַנְחִית descendere facere. Joel. 3. v. 11. *Hophal* הָנְחַת deponi. Dan. 5. v. 20. *hoc tamen Chaldaicum est.*

נַחַת m. Descensus, descensio: depositio. Isa. 30. v. 30. Job 17. v. 16. & c. 36. v. 16. בְּנַחַת leniter, quiete, tranquille. Eccles. 9. v. 17.

נְחִתִּים m. *Plur.* Demissi, descendentes. 2. Reg. 6. v. 9.

נָטָה Inclinare, extendere se, declinare, decedere, deflectere, divertere: inclinare, tendere, distendere, extendere: vergere. Gen. 12. v. 8. Exod. 23. v. 2. Num. 21. v. 15. *Niphal* נִטָּה extendi. Num. 24. v. 6. Zach. 1. v. 16. Jerem. 6. v. 4. *Hiphil* הִטָּה extendere, inclinare, reclinare, advertere, avertere, pervertere, flectere, deflectere, reflectere, inflectere, intorquere, plicare, sinuare, admovere. Exod. 23. v. 2. Num. 22. v. 23. Prov. 5. v. 13. *Hophal* הֻטָּה perversum esse. Ezech. 9. v. 9. Jos. 8. v. 8.

מִטָּה f. Lectus, lectulus: grabatus, stratum, *sic dictum, quia homo super illum se extendit.* Gen. 48. v. 2. & c. 49. v. 33. Esth. 7. v. 8. Amos 3. v. 12. feretrum, loculus, capulum, sandapila. 2. Sam. 3. v. 31. triclinium. *Constr.* מִטַּת 2. Sam. 3. v. 31. 2. Reg. 4. v. 21. *Cum affixo* מִטָּתוֹ lectum suum. 2. Reg. 4. v. 32. *Plur.* מִטּוֹת lecti. Gen. 48. v. 2. 2. Paral. 22. v. 11.

מַטֶּה c. *sed fœm. sæpius.* Virga, baculus, pedum, fustis, scipio. Num. 17. v. 2. Isa. 10. v. 15. sustentaculum, robur, fulcrum, fulcimentum. Levit. 26. v. 26. Psal. 105. v. 19. declinatio. Ezech. 7. v. 10. tribus. Num. 31. v. 4. & c. 34. v. 18. *Constr.* מַטֵּה virga. Exod. 31. v. 6. tribus. Num. 2. v. 5. *Cum affixo* מַטֵּהוּ virgam suam. Exod. 7. v. 12. Isa. 10. v. 24. מַטְּךָ virgam tuam. Exod. 8. v. 16. *Plur. fœm.* מַטּוֹת virgæ. Num. 17. v. 2. *Cum affixo*

inx-

juxta formam masc. בְּמַטָּיו sceptris ejus. Abac. 3. v. 14. *Fœm.* מַטּוֹתָם virgarum eorum. Num. 17. v. 6.

מַטָּה Sub, subter, infra, inferne, infime, deorsum. Deut. 28. v. 43. & c. 29. v. 43. Prov. 15. v. 24. לְמַטָּה inferne. Eccl. 3. v. 21. Jer. 31. v. 36. מִלְמַטָּה idem. Exod. 26. v. 24.

נָטַל Levare, elevare, ferre, portare, imponere. *Construitur cum præpositione* עַל. Thren. 3. v. 10. & 28. Isa. 40. v. 15. 2. Sam. 24. v. 12. *Pihel* נִטֵּל idem. Isa. 63. v. 9.

נֵטֶל m. Onus, pondus, elevatio, sublatio. Prov. 27. v. 3.

נְטִילִים m. *Plur.* Bajuli. *Constr.* נְטִילֵי Soph. 1. v. 11. *ubi* נְטִילֵי כֶסֶף *a D. Hieronymo exponitur* involuti argento.

נָטַע Plantare, conserere. Lev. 19. v. 23. Deut. 6. v. 11. & c. 20. v. 6. Jer. 12. v. 2. figere, defigere, statuere, ponere clavos. Eccles. 12. v. 11. *tentoria*. Dan. 11. v. 45. *Niphal* נִטַּע plantari. Isa. 40. v. 24. firmare, stabilire populum. Exod. 15. v. 17. 2. Sam. 7. v. 10. instaurare desolata. Ezech. 36. v. 36.

נֶטַע m. Plantatio, planta. *Constr.* נְטַע Isa. 5. v. 7.

נְטַע m. Idem. Job 14. v. 9. *Cum affixo* נִטְעֵךְ plantationis tuæ. Isa. 17. v. 11. *Plur. constr.* נִטְעֵי Isa. 17. v. 10.

נְטָעִים m. *Plur.* Plantationes, plantæ. Psal. 144. v. 12.

מַטָּע m. Planta. Ezech. 34. v. 29. *Constr.* מַטַּע Isa. 61. v. 3. *Cum affixo* מַטָּעָהּ plantationis ejus. Ezech. 17. v. 7. *Plur. constr.* מַטָּעֵי Mich. 1. v. 6. *Cum affixo* מַטָּעוֹ plantationum mearum. *Scribitur cum Vau, sed legendum est cum Jod*. Isa. 60. v. 21.

נָטַף Stillare, destillare, instillare, effundere, emanare, spargere. Jud. 5. v. 4. Psal. 68. v. 9. Cant. 5. v. 5. & 13. Job 29. v. 22. *Hiphil* הִטִּיף idem. Amos 9. v. 13. loqui, vaticinari, prophetare: colere. Mich. 2. v. 11. Ezech. 21. v. 2.

נָטָף m. Stacte, gutta, stilla; gummi; *aromatis genus, idem ac* צֳרִי balsamum: *sic dicitur, quia stillat ex arbore cæsa*. Exod. 30. v. 34. *Plur. constr.* נִטְפֵי stillæ. Job 36. v. 37. *Ex Dioscoride lib. 1. stacte nihil aliud est, quam pinguedo myrrhæ recentis incisæ, cui modica aqua immiscetur, quæ admodum odorifera sit; deinde in mortario tunditur, ac deteritur, & ex ea unguentum fit*.

נְטִיפוֹת f. *Plur.* Myrothecidia, guttatoria, *vasa aurea, in quibus asservabatur* נָטָף stacte, *sive* opobalsamum, *quæ collo mulierum appendebantur juxta illud Juvenalis satyra 2.* sed tamen unde hæc emis, hirsuto spirant opobalsamã collo quæ tibi? ne pudeat dominum monstrare tabernæ. *Item* torques, *qui fiebant ex margaritis*: uniones, margaritæ. Isa. 3. v. 19. Jud. 8. v. 26. monilia *D. Hieronymo*.

נָטַר

נָטַר Custodire, servare, asservare, observare, reservare: retinere. Cant. 1. v. 6. & c. 8. v. 11. irasci. Nah. 1. v. 2. Jerem. 3. v. 5. & 12. Psal. 103. v. 9.

מַטָּרָה f. Custodia, vigilia, carcer, *non subterraneus, sed sub dio, muris conclusus, ubi deambulare quis posset, ut in atrio*. Jerem. 32. v. 2. scopus, scopulus, meta, *signum, quod statuitur ad jaciendas sagittas*. Job 16. v. 12. *cum* א *pro* ה. Thren. 3. v. 12.

נָטַשׁ Relinquere, derelinquere, dimittere, intermittere, deserere, permittere, omittere. Gen. 31. v. 28. Exod. 23. v. 11. 1. Sam. 10. v. 2. declinare. 1. Sam. 4. v. 2. extendere, diffundere. Num. 11. v. 31. Isa. 21. v. 13. 1. Sam. 4. v. 2. evellere. Jerem. 23. v. 39. *Pahul fœm.* נְטוּשָׁה imminens. Isa. 21. v. 15. *Niphal* נִטַּשׁ extendi. Isa. 16. v. 8. & c. 33. v. 23. Amos 5. v. 2. Jud. 15. v. 9. *Puhal* נֻטַּשׁ dimitti, deseri, derelinqui. Isa. 32. v. 14.

נְטִישׁוֹת f. *Plur.* Rami *expansi huc & illuc*, propagines, sarmenta. Isa. 18. v. 5. *Cum affixo* נְטִישׁוֹתֶיהָ rami ejus; *aliis* minæ murorum ejus, pinnæ murorum, *vulgo* merli. Jerem. 5. v. 10. *D. Hieronymus* propagines ejus: נְטִישׁתַיִךְ propagines tuæ. Jerem. 48. v. 32.

נִין m. Filius. Job 18. v. 19. Isa. 14. v. 22. *D. Hieronymus modo* semen, *modo* germen *vertit*. *Cum affixo* וּלְנִינִי & filio meo. Gen. 21. v. 23. נִינָם filius eorum; *D. Hieronymus* posteri eorum.

מָנוֹן m. Filius: filiatio. Prov. 29. v. 21. *Unde Verbum in Niphal* יִנּוֹן filiabitur, *vel* filius vocabitur, *vel* germinabit, & innovabitur *per successionem temporum nomen ejus, ac si generaret filios jugiter*. Psal. 72. v. 17.

ניק *Hiphil* הֵנִיק Lactare. Exod. 2. v. 9.

ניר *Hiphil* הֵנִיר Agrum de novo proscindere, novellare. Jerem. 3. v. 4. Hos. 10. v. 12.

נִיר m. Novale: lucerna. Jerem. 4. v. 3. Prov. 13. v. 23.

נֶכֶד m. Nepos. Gen. 21. v. 23. nepotes, posteri, familia, posteritas. Job 18. v. 19. Isa. 14. v. 22.

נכה *Hiphil* הִכָּה Percutere, percellere, plagis afficere, plectere, verberare, pulsare, vulnerare, obtruncare, obtundere, cædere, interficere, occidere, flagellare: *metaphorice* propagare, diffundere. Exod. 9. v. 25. Deut 25. v. 2. Num. 25. v. 17. Thren. 3. v. 30. *Hophal* הוּכָּה percuti, cædi. Num. 25. v. 14. Exod. 5. v. 14. Zach. 113. v. 6. *Niphal* נִכָּה percuti. 2. Sam. 11. v. 15. *Anomalum* נִכְּאוּ percussi sunt. Job 30. v. 8. *cum epenthesi* א *pro* נִכּוּ. *Pihel Infinit.* נַכֵּה־ percutere. Num. 22. v. 6. *Puhal* נֻכָּה lædi, percuti.

cuti. Exod. 9. v. 31. & 32.

נָכֶה m. Loripes, debilis, claudus, podagra laborans. 2. Sam. 4. v. 4. *Constr.* נְכֵה percussus, læsus, humilis, abjectus. Isa. 66. v. 2. *Plur.* נֵכִים Psal. 35. v. 15. & נְכָאִים percussi, flagellati, abjecti, tristes, dolore affecti. Isa. 16. v. 8.

מַכָּה & מַכָּה f. Plaga, percussio, ictus, strages, vulnus. Jos. 10. v. 10. Isa. 1. v. 6. *Constr.* מַכַּת Jerem. 30. v. 14. *Cum affixo* מַכָּתִי plaga mea. Jer. 10. v. 19. *Plur.* מַכּוֹת plagæ. Deut. 28. v. 59. *Cum affixo* מַכּוֹתָם plagæ eorum. Psal. 64. v. 8. מַכֹּתֶהָ *sine Jod* plagæ ejus. Jer. 19. v. 8. *cum Jod* מַכֹּתֶיהָ plagas ejus. Jer. 49. v. 17. *semel masculinum* מַכִּים 2. Reg. 9. v. 15.

נכח Coram, ante, contra, versus, e regione, adversus, erga, ex adverso. Gen. 21. v. 21. & c. 26. v. 35. Exod. 40. v. 24. Num. 19. v. 4. לְנֹכַח pro. Gen. 25. v. 21. recta, directe. Prov. 4. v. 25. לְנֹכַח הַצֹּאן ante oves, e regione ovium. Gen. 30. v. 38. *Ex alia forma cum affixo* נִכְחוֹ e regione illius. Ezech. 46. v. 9. *quasi a* נֶכַח, *quod in statu absoluto non invenies.*

נֹכַח Æquitas, rectitudo, directio. *Cum affixo* נִכְחוֹ in directione sua. Isa. 57. v. 2. *Plur.* נְכֹחִים recti. Prov. 8. v. 9. *Fœm.* נְכֹחָה. Amos 3. v. 10. *Plur.* נְכֹחוֹת æquitates. Isa. 26. v. 10.

נכל *Pihel* Machinari, cogitare malum, dolose agere: deturpare: hostiliter agere *D. Hieronymo*. Num. 25. v. 18. *Hithpahel* הִתְנַכֵּל idem. Psal. 105. v. 22. Gen. 37. v. 18.

נוֹכֵל m. Machinator, dolosus, fraudulentus, deceptor. Mal. 1. v. 14.

נֵכֶל m. Calliditas, dolus, machinatio callida. *Plur. cum affixo* בְּנִכְלֵיהֶם in calliditatibus suis. Num. 25. v. 18.

נכס נְכָסִים m. *Plur.* Opes, facultates, fortunæ, substantia quælibet. *Hoc nomen de rebus quibuslibet usurpatur, quæ possidentur.* 2. Paral. 1. v. 11. Jos. 22. v. 8. *Constr.* נִכְסֵי Esdr. 6. v. 8.

נכר *Pihel* Nosse, agnoscere, cognoscere, dignoscere. Job 21. v. 29. & c. 34. v. 19. alienare, abalienare, alienum reddere, extraneum se gerere, alium se præferre, dissimulare: superbire *D. Hieronymo*. Deut. 32. v. 27. alienum facere. Jerem. 19. v. 4. tradere, dare, claudere, *id est* inclusum dare. 1. Sam. 23. v. 7. *Niphal* נִכַּר agnosci, discerni. Job 34. v. 19. Thren. 4. v. 8. intelligi. Prov. 26. v. 24. *Hiphil* הִכִּיר agnoscere, cognoscere, dignoscere, noscere, recognoscere. Gen. 27. v. 23. Isa. 63. v. 16. *Hithpahel* הִתְנַכֵּר cognoscendum se præbere. Prov. 20. v. 11. extraneum agere, alienum se fingere, animum occultare, incognitum esse: simulare, mores alienos fingere. Gen.

42.

42. v. 7. Prov. 20. v. 11. 1. Reg. 14. v. 5.

נֵכָר m. Alienus, alienigena, extraneus, *sic dictus, quia vulgo est incognitus.* Gen. 17. v. 12. Psal. 18. v. 45. *aliis* nothus, ignobilis, illegitimus. *Constr.* נֵכַר Deut. 31. v. 16.

נֶכֶר & נֹכֶר m. Alienatio: exilium: *aliis* pœna insueta. Job 31. v. 3.

נֹכֶר m. Alienatio: traditio. *Cum affixo* נָכְרוֹ alienationis suæ; *D. Hieronymus* peregrinationis suæ. Abd. 12.

נָכְרִי m. Alienus, alienigena, longinquus, externus, extraneus: gentilis: laicus. Exod. 21. v. 8. Deut. 17. v. 15. & c. 29. v. 22. *Plur.* נָכְרִים alienigenæ. Isa. 2. v. 6. Thren. 5. v. 2. *Fœm.* נָכְרִיָּה aliena. Exod. 2. v. 22. Prov. 2. v. 16. & c. 6. v. 24. *aliis* adultera, meretrix. *Plur.* נָכְרִיּוֹת alienæ. Gen. 31. v. 15. 1. Reg. 11. v. 18.

מַכָּר m. Notus, cognitus. *Cum affixo* מֵאֵת מַכָּרוֹ a noto suo; *D. Hieronymus* juxta ordinem suum. 2. Reg. 12. v. 5. *Plur.* מַכָּרִים noti. *Cum affixo* מֵאֵת מַכָּרֵיכֶם a notis vestris; *D. Hieronymus* juxta ordinem vestrum.

הַכָּרָה f. Agnitio, cognitio. *Constr.* הַכָּרַת Isa. 3. v. 9.

נכת נְכֹאת f. *Plur.* Aromata, res desiderabiles: *aliis* cera, *aliis* opobalsamum. Gen. 37. v. 25. נְכֹת *sine* א thesauri, gazæ; cellæ aromatum. *Cum affixo* נְכֹתֹה desiderabilium suorum; *Targum* gazarum suarum; *D. Hieronymus* cellam aromatum. 2. Reg. 20. v. 13. Isa. 39. v. 2.

נלה *Hiphil* הִנְלָה Absolvere, perficere, consummare, complere. Isa. 33. v. 1.

מִנְלָה m. Perfectio, absolutio, complementum. *Cum affixo* מִנְלָם perfectio eorum; *D. Hieronymus* radicem suam. Job 15. v. 29.

נָמַל Circumcidere. Gen. 17. v. 11. excidere. Job 18. v. 16. succidi c. 24. v. 24. *Niphal* נִמּוֹל circumcidi. Gen. 17. v. 26. & 27. & c. 34. v. 22.

נְמָלָה f. Formica. Prov. 6. v. 6. *Plur.* נְמָלִים formicæ. Prov. 30. v. 25. *Ita formicam appellatam volunt nonnulli, quia concidit grana, quæ colligit, ne germinent.*

נָמֵר m. Pardus, leopardus, panthera, *animal maculis respersum.* Hos. 13. v. 7. Jerem. 5. v. 6. *Plur.* נְמֵרִים pardi. Cant. 4. v. 8. Habac. 1. v. 7. בֵּית נִמְרָה *nomen loci amœnissimi prope Jordanem.* Jos. 13. v. 27. *qui &* מֵי נִמְרִים *dicitur.* Isa. 15. v. 6. Jerem. 48. v. 24.

נָסַג Apprehendere, comprehendere. Mich. 2. v. 6. retrocedere. Isa. 59. v. 13. *Hiphil* הִסִּיג movere, amovere: attingere, apprehendere, occupare fines alienos. Mich. 6. v. 14. transferre. Deut. 19. v. 14. & c. 27. v. 17. Prov. 22. v. 28. assumere. Hos. 5. v. 10. *Hophal* הֻסַּג converti, retroagi. Isa. 59. v. 14.

נָסָה Tollere, attollere. Psal. 4. v. 7. Job 4. v. 2. *Pihel* נִסָּה tentare, probare, experiri, periculum facere. Deut. 4. v. 34. & c. 33. v. 8. Jud. 2. v. 22. consuetudinem habere. 1. Sam. 17. v. 39. affluere. Eccl. 2. v. 1. *juxta D. Hieronymum*.

מַסָּה f. Tentatio, probatio, experimentum, specimen, locus tentationis. Exod. 17. v. 7. Deut. 9. v. 22. *Constr.* מַסַּת Job 9. v. 23. *Plur.* מַסּוֹת tentationes, pericula, experimenta. Deut. 7. v. 19. & c. 29. v. 2.

נָסַח Transferre, deportare, amovere, avellere, evellere, eradicare, extirpare: enervare. Prov. 15. v. 25. Psal. 58. v. 7. Prov. 2. v. 22. *Niphal* נִסַּח evelli, auferri. Deut. 28. v. 63.

מַסָּח m. Evulsio, eradicatio, amotio, destructio, ruptura, diversio. 2. Reg. 11. v. 6.

נָסַךְ Fundere, effundere, perfundere, fundendo conflare: libare. Exod. 30. v. 9. Hos. 9. v. 4. Isa. 40. v. 19. & c. 44. v. 10. expandere, obtegere, tegere, obducere, operire. Isa. 25. v. 7. miscere. c. 29. v. 10. ordiri. c. 30. v. 1. constituere, ordinare, inaugurare. Psal. 2. v 6. *Niphal* נִסַּךְ iungi, ordinari, regnare, principem constitui. Prov. 8. v. 23. *Pihel* נִסֵּךְ effundere, libare. 1. Paral. 11. v. 18. *Hiphil* הִסִּיךְ idem. Gen. 35. v. 14. Jerem. 7. v. 18. & c. 32. v. 29. libare facere. Num. 28. v. 7. *Hophal* יֻסַּךְ libabitur, *vel melius*, obtegetur. Exod. 25. v. 29. & c. 37. v. 15.

נֶסֶךְ & נֵסֶךְ m. Fusio, effusio, conflatile, conflatio, fusile, libamen. Gen. 35. v. 14. Exod. 30. v. 9. Joel. 1. v. 9. tegumentum. Num. 4. v. 7. *Cum affixo* נִסְכִּי conflatile meum. Isa. 48. v. 5. נִסְכָּהּ libamen ejus. Exod. 29. v. 41. *Plur.* נְסָכִים libamina. Levit. 23. v. 37. *Cum affixo* נִסְכֵּיהֶם libamina eorum. Num. 6. v. 15. נִסְכֵּיהָ libamina ejus. *Quotuplicia fuerint* נְסָכִים *sc.* ferta libaminum *vide in dictione* מִנְחָה p. 257.

נָסִיךְ m. Libamen. *Cum affixo* נְסִיכָם libaminis eorum. Deut. 32. v. 38. *Plur.* נְסִיכִים principes, præfecti, toparchæ, duces, reges. *Constr.* נְסִיכֵי Jos. 13. v. 21. Mich. 5. v. 5. *Cum affixo* נְסִיכֵימוֹ principes eorum. Psal. 83. v. 12.

מַסֵּכָה f. Conflatile, conflatio, libatio, fusura, fusio, fusile. Exod. 34. v. 17. Deut. 9. v. 12. Jud. 17. v. 3. tegumentum, stratum, stragulum, operimentum, *quo operitur lectus*. Isa. 25. v. 7. & c. 28. v. 20. *Constr.* מַסֵּכַת Isa. 30. v. 22. *Plur.* מַסֵּכוֹת imagines fusiles, conflatilia. 2. Paral. 28. v. 2. *Cum affixo* מַסֵּכֹתָם conflatilium eorum. Num. 33. v. 52.

מַסֶּכֶת f. Liciatorium, licium, jugum textoris, tela, torale, cortina, lodex. Jud. 16. v. 13.

מִמְסָךְ m. Libamen. Isa. 65. v. 11.

נסן נִיסָן m. Nisan, *primus anni legalis mensis apud Hebræos* Martio *nostro respondens*. Nehem. 2. v. 1. *in Targum pro* רִאשׁוֹן *ponitur*. Exod. 12. v. 18. Joel.

 2.

2. v. 23. *Mensium nomina vide in* חֹדֶשׁ.

נָסַס Elevare, exaltare, vexillum erigere. *Part.* נוֹסֵס signifer, vexillifer. Isa. 10. v. 18. *Pihel* נוֹסֵס vexillum erigere. Isa. 59. v. 19. *Hithpahel* הִתְנוֹסֵס pro vexillis esse, vexillo uti: elevare se, elevari. Zach. 9. v. 16. Psal. 60. v. 6.

נֵס m. Signum militare, vexillum, pertica militaris, vexillum nauticum. Num. 21. v. 8. & c. 26. v. 10. Isa. 5. v. 26. velum navis. Isa. 30. v. 17. & c. 33. v. 23. *Cum affixo* נִסִּי exaltatio mea, vexillum meum. Exod. 17. v. 15.

נָסַע Proficisci, abire, discedere, migrare, progredi, recedere. Gen. 33. v. 17. & c. 37. v. 17. Exod. 14. v. 10. Num. 10. v. 35. Jud. 16. v. 2. Isa. 33. v. 20. removere, auferre. Jud. 16. v. 3. & 14. *Niphal* נִסַּע auferri, transferri, abire, recedere. Isa. 38. v. 12. Job 4. v. 21. Psal. 49. v. 13. *Hiphil* הִסִּיעַ amovere, profectum jubere, transferre, impellere, avehere, devehere; evellere. Eccl. 10. v. 9. Psal. 78. v. 6. & 80. v. 9. 1. Reg. 5. v. 17. 2. Reg. 4. v. 4.

מַסָּע m. Profectio, translatio, advectio, iter: motio. 1. Reg. 6. v. 7. *ubi* lapis מַסָּע lapis dolatus *D. Hieronymo. Item* telum, missile, lancea. Job 41. v. 17. Num. 10. v. 2. Deut. 11. v. 11. *Plur. constr.* מַסְעֵי Num. 10. v. 28. & c. 33. v. 1. *Cum affixo* לְמַסָּעָיו per profectiones suas; *D. Hieronymus* per iter, quo venerat. Gen. 13. v. 3. מַסְעֵיהֶם profectionibus suis; *D. Hieronymus* per turmas suas.

סֵעָה f. Profectio, discessus, recessus: amotio, motio. Psal. 55. v. 5.

נָסַק Ascendere, scandere. Psal. 139. v. 8. *Hophal* הֻסַּק educi. *Ibidem.*

נָעַל Claudere sera, *vel* pessulo, pessulum obdere, obserare: calceos detrahere, excalceare. Jud. 3. v. 23. 2. Sam. 13. v. 18. calceare. Ezech. 16. v. 10. *Hiphil* הִנְעִיל idem. 2. Paral. 28. v. 15.

נַעַל f. Calceus, calceamentum: sandalium, crepida: chirotheca. Gen. 14. v. 33. Deut. 25. v. 10. *Cum affixo* וּבְנַעֲלוֹ & in calceo suo. 1. Reg. 2. v. 5. compes, clausura: *aliis* chirotheca. Psal. 60. v. 9. *Nonnulli auctores volunt, olim Reges in urbibus munitis obsidendis consuevisse intra urbem projicere chirothecam, qua significaretur, eos inde non discessuros, donec vel urbs dederetur, vel funditus armis deleretur. Dual.* נַעֲלַיִם par calceorum. Amos 2. v. 6 *Plur.* נְעָלִים calcei. Isa. 21. v. 15. *Cum affixo* נְעָלֶיךָ calceos tuos. Exod. 12. v. 11. נְעָלֵינוּ calcei nostri. Jos. 9. v. 13. נַעֲלֵיכֶם calcei vestri. Ezech. 24. v. 23. *Fœm. plur.* נְעָלוֹת Jos. 9. v. 5.

מַנְעוּל m. Pessulus, sera. Cant. 5. v. 5. *Plur. cum affixo* מַנְעֻלָיו seras ejus. Nehem. 3. v. 3.

מַנְעָל m. Calceus, calceamentum: calcatio, incessus pedum : compes, vectis, sera, pessulus. *Cum affixo* מִנְעָלֶךָ calceamentum ejus. Deut. 33. v. 25.

נָעֵם Amœnum, pulchrum, decorum, jucundum, amabilem, gratum esse, *vel* fieri. Gen. 49. v. 15. 2. Sam. 1. v. 26. Psal. 141. v. 6. Cant. 7. v. 6. Prov. 2. v. 10.

נָעִים m. Pulcher, suavis, dulcis, morigerus, elegans, lepidus, jucundus, canorus, amænus. Psal. 81. v. 3. & 133. v. 1. *substantive* decor, pulchritudo, dulcedo, jucunditas, amænitas. Prov. 22. v. 18. *Constr.* נְעִים decorus. Cant. 1. v. 16. 2. Sam. 23. v. 1. *Plur.* נְעִימִים pulchri. 2. Sam. 1. v. 23. Psal. 16. v. 6. Prov. 23. v. 8. *Plur. fœm.* נְעִימוֹת Psal. 16. v. 11.

נֹעַם m. Decor, pulchritudo, amænitas, jucunditas, delectatio, voluptas, suavitas. Psal. 90. v. 17. Prov. 3. v. 17. & c. 15. v. 26. & c. 16. v. 24.

נַעֲמָנִים m. *Plur.* Amænitates, voluptates, cupediæ, cibi delectabiles, & exquisiti. Isa. 17. v. 10.

מַנְעַמִּים m. *Plur.* Idem. *Cum affixo* מַנְעַמֵּיהֶם voluptates eorum, cupediæ eorum. Psal. 141. v. 4.

נעץ נַעֲצוּץ m. Virgultum, vepretum, rubus, arbor vilis, & spinosa, arbor infructuosa, spina alba acuta, saliunca. Isa. 55. v. 3. *Plur.* נַעֲצוּצִים rubi, fruteta *D. Hieronymo, & R. Abraham* arbores infructuosæ. Isa. 7. v. 19.

נָעַר Excutere, concutere. Nehem. 5. v. 13. rudere, rugire. Isa. 33. v. 9. Zach. 2. v. 13. Jerem. 51. v. 38. *Niphal* נִנְעַר excuti. Psal. 109. v. 23. Jud. 16. v. 20. Job 38. v. 13. *Pihel* נִעֵר excutere, præcipitare. Exod. 14. v. 27. Psal. 136. v. 15. Nehem. 5. v. 13. *Hithpahel* הִתְנַעֵר excutere se. Isa. 52. v. 2.

נַעַר m. Puer, puerulus, infans : adolescens, juvenis: minister, famulus, servus. Gen. 34. v. 19. & c. 37. v. 2. & c. 41. v. 11. Exod. 2. v. 6. & c. 33. v. 11. 1. Sam. 2. v. 13. Jud. 13. v. 7. Jerem. 1. v. 6. 2. Paral. 13. v. 7. Isa. 3. v. 4. agnellus, pecus tenellum. Zach. 11. v. 16. *Cum affixo* נַעֲרוֹ puer ejus. Jud. 7. v. 11. *Plur.* נְעָרִים pueri. 2. Sam. 18. v. 15. Gen. 14. v. 24. *Constr.* נַעֲרֵי 2. Sam. 25. v. 9. *Cum affixo* בִּנְעָרֵינוּ cum pueris nostris. Exod. 10. v. 9. לִנְעָרָיו pueris suis. 1. Sam. 25. v. 19. *Fœm.* נַעֲרָה puella, juvencula, adolescentula, pedissequa, famula, ministra. Gen 24. v. 14. Deut. 22. v. 19. *Hoc nomen* נַעֲרָה *ætatem designat, significatque puellam, juvencam, adolescentulam, quæ tamen virgo esse non potest; sicuti* בְּתוּלָה *virgo esse potest, quamvis non sit* נַעֲרָה *puella. Plur. fœm.* נְעָרוֹת puellæ. Esth. 3. v. 2. *Constr.* נַעֲרוֹת Esth. 1. v. 4. *Cum affixo* נַעֲרֹתַי puellæ meæ. Ruth 2. v. 22. נַעֲרֹתֶיהָ puellæ ejus. 1. Sam. 25. v. 42. לְנַעֲרוֹתֶיךָ puellis tuis. Job 40. v. 24.

נֹעַר m. Pueritia, infantia : juventus, adolescentia : concussio, excussio, mors dura.

Job 36. v. 14. Psal. 88. v. 16. Prov. 29. v. 21.

נְעוּרִים m. *Plur.* Pueritia, adolescentia. Isa. 54. v. 6. *Cum affixo* נְעוּרֶיךָ adolescentiæ tuæ. Mal. 2. v. 15. *Fœm.* נְעוּרוֹת adolescentia. *Cum affixo* מִנְּעֻרֹתֵיהֶם ab adolescentia sua. Jerem. 32. v. 30.

נְעֹרֶת f. Stupa, *sic dicta, quia excutitur a lino.* Isa. 1. v. 31. Jud. 16. v. 9.

נָפַח Spirare, inspirare, flare, afflare, efflare, perflare, sufflare, exsufflare, insufflare, expirare. Gen. 2. v. 7. Ezech. 22. v. 21. & c. 37. v. 9. Agg. 1. v. 9. dolere, dolore affici, deficere. *Pahul* נָפוּחַ succensus. Jer. 1. v. 13. Job 41. v. 11. Jerem. 15. v. 9. *Puhal* נֻפַּח exsufflari. Job 20. v. 26. *Hiphil* הִפִּיחַ defatigare, flatu dispellere; exhalare. Mal. 1. v. 13. Job 31. v. 39.

מַפָּח m. Follis, sufflatorium. Jerem. 6. v. 29.

מַפַּח m. Expiratio, efflatio, exsufflatio, suspirium: abominatio *D. Hieronymo*. Job 11. v. 20.

נֹפֶךְ m. Chrysoprasus; carbunculus *D. Hieronymo*. Exod. 28. v. 18. Ezech. 28. v. 13.

נָפַל Cadere, prosternere se, concidere, decidere, excidere, incidere, procidedere, labi, obvenire, ingruere, illabi, mori, deficere, occumbere, ruere, corruere, irruere. Gen. 4. v. 6. & c. 14. v. 10. & c. 24. v. 63. & c. 25. v. 18. Exod. 19. v. 21. Jos. 21. v. 45. Esth. 6. v. 13. Ezech. 13. v. 11. Nehem. 6. v. 16. Amos 5. v. 2. adorare. 2. Sam. 19. v. 18. transfugere. 1. Paral. 12. v. 19. 2. Reg. 25. v. 11. *Part.* נֹפֵל transfuga. Jer. 37. v. 13. habitare, manere. Jud. 7. v. 12. jacere. 1. Sam. 31. v. 8. inferiorem esse, cedere: *construitur cum* מִן. Job 12. v. 3. timere, consternari. Nehem. 6. v. 16. collabi, corruere. Levit. 26. v. 8. vacare, irritum esse. 1. Reg. 8. v. 56. deficere, se dedere, fugere. *Construitur cum* אֶל, *vel* עַל. Jerem. 21. v. 9. c. 37. v. 13. irruere. Psal. 10. v. 10. *Cum* פָּנִים *conjunctum*, rubore suffundi, erubescere. Gen. 4. v. 6. נָפַל אָחוֹר recidere. *Hiphil* הִפִּיל abjicere, dejicere, ejicere, injicere, incutere, projicere, prostrare, proruere, prosternere, præcipitare. Jos. 23. v. 4. Esth. 3. v. 7. 1. Sam. 3. v. 19. Job 29. v. 24. הִפִּיל גּוֹרָלוֹת sortiri. *Part.* מַפִּיל גּוֹרָלוֹת sortilegus. *Hithpahel* הִתְנַפֵּל proruere, prosternere se, cadere. Deut. 9. v. 25. Gen. 43. v. 15.

נֵפֶל m. Abortus, abortivum. Job 3. v. 16. Psal. 58. v. 9. Eccl. 6. v. 3.

נְפִלִים & נְפִילִים m. *Plur.* Gigantes, homines magni, staturæ, & altitudinis eximiæ, *sic dicti, quia illos videntes ceteri animo cadunt ob timorem.* Gen. 6. v. 4. Num. 13. v. 34. *Alii ita volunt eos dictos quasi tyrannos, & oppressores, quia in homines irruunt.*

מַפָּל m. Quisquiliæ, gluma; deciduum, *id, quod cadit de frumento, dum cribratur.* Amos 8. v. 6. *Plur. constr.* מַפְּלֵי frusta, particulæ, partes laxiores, tori, torositates. Job 41. v. 14. membra *D. Hieronymo.*

מַפָּלָה & מַפֵּלָה f. Cadivum, cadaver: casus, ruina, lapsus. Isa. 17. v. 2. c. 23. v. 13. *Constr.* מַפֶּלֶת cadaver. Jud. 14. v. 8. *Cum affixo* מַפַּלְתּוֹ ruina ejus. Ezech. 31. v. 13. מַפַּלְתֵּךְ ruinæ tuæ. Ezech. 26. v. 15. בְּמַפַּלְתָּם ruinam illorum. Prov. 29. v. 16.

נָפַץ Spargi, dispergi. Gen. 9. v. 19. Isa. 33. v. 3. 2. Sam. 13. v. 11. 1. Reg. 22. v. 17. quassare, excutere, dissipare, dispergere, distrahere, comminuere, conterere, elidere, illidere, collidere in partes. Jud. 7. v. 19. 1. Sam. 13. v. 10. Jerem. 22. v. 18. Isa. 11. v. 12. *Pihel* נִפֵּץ dispergere, dissipare, conterere, profligare, allidere, elidere, collidere, illidere, impingere. Psal. 2. v. 9. & 137. v. 9. Jerem. 13. v. 14. & c. 48. v. 12. projicere, dissolvere, disjicere. 1. Reg. 5. v. 9. *D. Hieronymo* applicare.

נֶפֶץ m. Dispersio, profligatio, contritio, fulgetrum; turbo *D. Hieronymo.* Isa. 30. v. 30.

מַפֵּץ m. Malleus, *quo equites utebantur ad hostium arma contundenda: instrumentum, quo aliquid conteritur.* Jerem. 51. v. 20.

מַפָּץ m. Dissipatio. *Cum affixo* מַפָּצוֹ dissipationis suæ; *D. Hieronymo* interitus. Ezech. 9. v. 2.

נֶפֶשׁ c. *sed f. sæpius.* Halitus, anhelitus. Gen. 1. v. 30. Job 41. v. 12. Isa. 5. v. 14. anima rationalis, animus, mens. Gen. 2. v. 7. & c. 17. v. 14. Exod. 12. v. 15. & c. 22. v. 23. Psal. 24. v. 5. 1. Paral. 28. v. 9. vita, corpus animatum, homo. Gen. 9. v. 4. Levit. 2. v. 1. & c. 17. v. 11. Psal. 106. v. 15. concupiscentia, appetitus, voluntas, desiderium. Psal. 27. v. 12. Prov. 23. v. 2. Isa. 56. v. 11. cadaver. Levit. 19. v. 28. & c. 21. v. 1. & c. 22. v. 4. Num. 5. v. 2. & c. 9. v. 6. Agg. 2. v. 14. *Cum affixo* נַפְשׁוֹ halitus ejus. Job 41. v. 12. נַפְשׁוֹ animam ejus. Psal. 105. v. 18. כְּנַפְשְׁךָ juxta voluntatem tuam. Deut. 23. v. 24. וְנַפְשָׁם & anima eorum. Isa. 46. v. 2. *Plur.* נְפָשׁוֹת animæ. Exod. 12. v. 4. *Constr.* נַפְשׁוֹת Gen. 36. v. 6. *Cum affixo* לְנַפְשֹׁתָם animabus suis. Prov. 1. v. 18. אֶל־נַפְשֹׁתֵיכֶם animabus vestris. Jer. 44. v. 7. לְנַפְשֹׁתֵינוּ animabus nostris. Jos. 9. v. 24. *semel masculinum* נְפָשִׁים animæ. Ezech. 13. v. 20. *Hinc Verbum in Niphal* נִפַּשׁ respirare, recreare se, quiescere animo, refrigerari, recreari. Exod. 23. v. 12. & c. 31. v. 17. 2. Sam. 16. v. 14.

נֵץ m. Accipiter, *sic dictus, quia multum ei robur in alis ad volandum, quasi a radice* נָצָה volare. Levit. 11. v. 16. Deuter. 14. v. 15. Job 39. v. 26. *Quidam volunt, hoc nomen posse accommodari avibus omnibus rapacibus in prædam irruentibus.*

נצב נְצִיב m. Tumulus, cumulus: statua *D. Hieronymo*. Gen. 19. v. 26. statio, milites stationarii, præsidium, castra. 1. Sam. 13. v. 3. dux, princeps, præpositus, sitarchus, præfectus annonæ regiæ. 1. Reg. 4. v. 19. 1. Paral. 11. v. 6. *Plur.* נְצִיבִים præfecti, stationarii. 2. Sam. 8. v. 6. 2. Paral. 17. v. 2.

נִצָּב m. Præfectus, præpositus, prorex: imperator, rex *D. Hieronymo*. 1. Reg. 22. v. 4.

נָצָה Volare, avolare, velociter ire. Jerem. 48. v. 9. *ubi* א *est pro* ה. jurgari. Thren. 4. v. 15. vastari, destrui. Jerem. 4. v. 7. *Niphal* נִצָּה litigare, contendere, rixari, concertare. Exod. 2. v. 13. & c. 21. v. 22. Levit. 24. v. 10. Isa. 37. v. 26. vastari. 2. Reg. 19. v. 25. *Hiphil* הִצָּה rixari, certare, rixas movere. Num. 26. v. 9. Psal. 60. v. 2.

נֹצָה f. Pluma, pennæ. Ezech. 17. v. 7. Job 39. v. 16. *Cum affixo* בְּנוֹצָתָהּ cum pluma ejus. Levit. 1. v 16.

מַצָּה f. Rixa, jurgium, digladiatio, lis, seditio, contentio, concertatio. Prov. 13. v. 10. & c. 17. v. 19.

מַצּוּת f. Idem. *Cum affixo* מַצֻּתֶךָ contentionum tuarum. Isa. 41. v. 12.

נצח *Pihel* נִצַּח Vincere, convincere, devincere, evincere, triumphare, superare: præesse, præfici: roborare, urgere, impellere, sollicitare, insistere, instare, finire, ad finem perducere. 2. Paral. 34. v. 13. 1. Sam 23. v. 4. Psal. 4. v. 1. 1. Paral. 15. v. 21. *ubi ad illa verba* בְּכִנֹּרוֹת עַל־הַשְּׁמִינִית לְנַצֵּחַ in citharis pro octava ad vincendum; canebant epinicium *juxta D. Hieronymum, notandum, citharis ad octavam, quæ est genus harmoniæ, Levitas usos esse. Citharis loco citato duo alia instrumentorum genera adjiciuntur Levitis in usu ad canendum, nimirum* cymbala מְצִלְתַּיִם *ad resonandum, &* nablia *ad* עֲלָמוֹת *genus pariter harmoniæ. Ideo autem dicit* לְנַצֵּחַ ad vincendum, *quia elatione vocis reliqua duo instrumenta citharæ superarunt. Ad hujus musicæ similitudinem crediderim, Græcos postea tria concentuum genera excogitasse, Lydium, Jonicum, Doricum, quorum unum altero validius. Ex Niphal habetur Part. fœm.* נִצַּחַת fortis, pertinax, pervicax, perpetua: contentiosa *D. Hieronymo*. Jerem. 8. v. 5. *Hithpahel* הִתְנַצֵּחַ superare, præfectum esse. Dan. 6. v. 3.

מְנַצֵּחַ m. Præfectus, victor, & in re musica præcentor. Psal. 4. v. 1. *Plur.* מְנַצְּחִים præpositi. 2. Paral. 2. v. 2. & 18. & c. 34. v. 13.

Hæc vox מְנַצֵּחַ *in titulo Psal. 4. interpretes in diversa trahit. Alii nomen, alii Participium esse volunt, variamque ipsi significationem tribuunt. D. Hieronymi tamen, & Aquilæ versio magis arridet, qui vincentem exposuerunt. Itaque sensus est, Psalmum hunc canendum citharœdorum peritissimo traditum fuisse, qui alios cantu vinceret. Ex versione*

vero Symmachi, & Theodotionis colligitur, eos sensisse, Psalmum hunc post partam de Absalone victoriam a Davide fuisse decantatum. Rabbinis nonnullis est genus cantionum. Apud ipsos autem decem sunt cantus genera: נִגּוּן, *sc.* instrumenta musica, quæ manu, & plectro pulsabantur, *unde deductum* נְגִינוֹת; מִזְמוֹר psalmus; הַלְלוּיָהּ alleluja; הַשְׂכֵּל instructio; הוֹדָאָה gratiarum actio; בְּרָכָה benedictio; תְּהִלָּה hymnus; תְּפִלָּה oratio; שִׁיר canticum; & נִצּוּחַ victoria, *unde deducitur* מְנַצֵּחַ. *Septuaginta* εἰς τὸ τέλος *vertentes nominis* לָנֶצַח in æternum *rationem habuerunt, quasi perpetuo hic Psalmus canendus esset.*

נֵצַח & נֶצַח m. Æternitas, perennitas, sæculum: robur, fortitudo, potentia, victoria. 1. Paral. 29. v. 11. Isa. 34. v. 10. Psal. 16. v. 11. & 49. v. 20. triumphator. 1. Sam. 15. v. 29. sanguis, *quia est fortitudo, & vita hominis*: virtus. Isa. 63. v. 3. fortis, æternus, perpetuus. Jerem. 15. v. 18. *adverbialiter* penitus, prorsus: לָנֶצַח semper. Psal. 79. v. 5. *Cum affixo* נִצְחִי fortitudo mea; *D. Hieronymo* finis meus. Thren. 3. v. 18. *Plur.* נְצָחִים secula. Isa. 34. v. 10.

נצל *Niphal* נִצַּל Evadere, eripere se, eripi, vitare, devitare, evitare. Jerem. 7. v. 10 Mich. 4. v. 10. Amos 3. v. 12. *Pihel* נִצֵּל eripere: spoliare, abripere, diripere. Exod. 3. v. 22. & c. 12. v. 36. 2. Paral. 20. v. 25. eruere, eripere, liberare. Ezech. 14. v. 14. *Hiphil* הִצִּיל eruere, expedire, extricare, eripere, liberare, abstrahere. Mich. 5. v. 6. Psal. 34. v. 18. & 31. v. 3. evadere, effugere. 2. Sam. 20. v. 6. Isa. 31. v. 5. diripere, expoliare. Gen. 31. v. 16. Exod. 12. v. 27. *Hophal* הֻצַּל eripi. Amos 4. v. 11. *Hithpahel* הִתְנַצֵּל spoliare se. Exod. 33. v. 6.

מַצִּיל m. Liberator, salvator. Psal. 7. v. 3.

הַצָּלָה f Liberatio, ereptio, evasio. Esth. 4. v. 14.

נָצַץ Scintillare, splendere. *Part. plur.* וְנֹצְצִים & scintillantes; *D. Hieronymus* & scintillæ. Ezech. 1. v. 7.

נִיצוֹץ m. Scintilla. Isa. 1. v. 31.

נָצַר Custodire, servare, observare. Exod. 34. v. 7. Jerem. 4. v. 16. Prov. 4. v. 13. Isa. 1. v. 8. & c. 49. v. 6. Prov. 7. v. 10. *Pahul plur.* נְצוּרִים delubra mortuorum *D. Hieronymo*. Isa. 65. v. 4.

נֹצֵר m. Custos. Exod. 34. v. 7. *Plur.* נֹצְרִים custodes. Jerem. 4. v. 16.

נֵצֶר m. Surculus, planta tenera, ramus, stirps, flos, fibra, germen *minutum ex radice arboris oriens*. Dan. 11. v. 7. Isa. 11. v. 1.

נָקַב Figere, transfigere, perforare. Job 40. v. 21. Habac. 3. v. 14. Ag. 1. v. 6. nominare, nominatim exponere, declarare, exprimere, constituere. Gen. 30. v. 28.

Amos

Amos 6. v. 1. maledicere, execrari, blasphemare. Habac. 3. v. 14. Levit. 24. v. 16. Num. 23. v. 29. Job 5. v. 3. aperire. 2. Reg. 12. v 9. *aliis* 10. signare punctis, notare, designare, notare infamia. Isa. 36. v. 6. *Niphal* נִקַּב figi, exprimi, nominari. Num. 1. v. 17. Esdr. 8. v. 20. 1. Paral. 12. v. 31.

נְקָבִים m. *Plur.* Tibiæ, fistulæ, *instrumenta musica cum multis foraminibus*. *Cum affixo* וּנְקָבֶיךָ & fistularum tuarum. Ezech. 28. v. 13.

נְקֵבָה f. Fœmina. Gen. 1. v. 27. Levit. 3. v. 1. *tam de brutis, quam de hominibus usurpatur. Sexum* נְקֵבָה *tantummodo denotat; sed* אִשָּׁה *& fæminam, & uxorem significat.*

מַקֶּבֶת f. Perforatio, excavatio: caverna *D. Hieronymo*. Isa. 51. v. 1. malleus. Jud. 4. v. 21. *Plur.* מַקָּבוֹת mallei. 1. Reg. 6. v. 7. Isa. 44. v. 2.

נקד נְקֻדָּה & נְקוּדָה f. Punctum, nota. *Plur.* נְקֻדּוֹת puncta. Cant. 1. v. 11. *aliis* vermiculata, *sicuti D. Hieronymo*.

נָקֹד m. Varium, maculis, & punctis respersum, punctatum. Gen. 30. v. 32. *Plur.* נְקֻדִּים animalia alba, in quibus sunt maculæ nigræ; vel nigra, in quibus sunt maculæ albæ instar punctorum. Gen. 30. v. 39. *Fœm.* נְקֻדּוֹת Gen. 30. v. 35.

נֹקֵד m. Pastor, armentarius, pecuarius, opilio: *ita quidam volunt pastorem dictum, quia ovibus notas inurit*. 2. Reg. 3. v. 4. *Plur.* נֹקְדִים Amos 1. v. 1.

נִקֻּדִים m. *Plur.* Micæ, panis siccus, & mucidus, obliæ, panes præduri. Jos. 9. v. 5. & 12. buccellata, crustula, collyridæ. 1. Reg. 14. v. 3.

נקה Vacuum a reatu, mundum, purum, innocentem, immaculatum esse. Jerem. 49. v. 12. *Niphal* נִקָּה innocentem, insontem esse, *vel* declarari, impunem relinqui, expurgari. Gen. 24. v. 8. Jer. 25. v. 29. Prov. 6. v. 9. Jud. 15. v. 3. succidi. Zach. 5. v. 3. a damno illæsum esse. Numer. 5. v. 19. *Pihel* נִקָּה mundare, evacuare, innocentem declarare, impunem dimittere, absolvere. Exod. 34. v. 7. Joel. 3. v. 21. Psal. 19. v. 13. Job 9. v. 29. 1. Reg. 2. v. 9. succidere. Jerem. 30. v. 11.

נָקִיא & נָקִי m. Mundus, purus, castus, impunis, innocens, insons, innoxius, illæsus, immunis, liber, inculpatus, vacuus. Joel. 3. v. 24. Gen. 24. v. 41. Deut. 19. v. 10. Jon. 1. v. 14. *Constr.* נְקִי Psal. 24. v. 4. *Plur.* נְקִיִּים innocentes. Num. 32. v. 22. Jerem. 2. v. 34.

נִקָּיוֹן m. Innocentia, castitas, impunitas; immunitas, puritas, vacuitas, munditia, mundities. Hos. 8. v. 5. Psal. 26. v. 6. *Constr.* נִקְיוֹן Amos 4. v. 6. *ubi alii* stuporem, *sicuti D. Hieronymus, alii* hebetationem, *alii* munditiam dentium *exponunt*.

מְנַקִּיּוֹת f. *Plur.* Scopulæ: cyathi, emundatoria, libatoria: surculæ. Exod. 37. v. 16. Num. 4. v. 7. *aliis* calami *conservantes panes propositionis, ne quid mucoris contraherent*; *aliis*

aliis sustentacula cannarum *infixa terræ, & eminentia supra mensam*; *D. Hieronymo* cyathi. *Cum affixo* וּמְנַקִּיֹּתָיו & cyathos ejus. Exod. 25. v. 29.

נָקַם Ulcisci, ultionem sumere, vindicare. *Construitur & absolute, & cum præpofit.* ב, ל, מִן, & עַל. Exod. 21. v. 20. Numer. 31. v. 2. Psal. 99. v. 8. 1. Sam. 24. v. 13. *Part.* נֹקֵם vindex, ultor. Nah. 1. v. 2. *Niphal* נִקַּם idem. Jerem. 15. v. 15. Jud. 16. v. 28. 1. Sam. 14. v. 24. *Construitur cum* מ, *vel cum* ב. *Pihel* נִקֵּם idem. Jud. 15. v. 7. 2. Reg. 9. v. 7. *Hophal Fut.* יֻקַּם vindicabitur, capietur ultio. Gen. 4. v. 16. & 25. Exod. 21. v. 21. *Hithpahel* הִתְנַקֵּם ultionem sumere, ulcisci. Psal. 8. v. 3. & 44. v. 17. Jerem. 5. v. 9.

נָקָם m. Ultio, vindicta. Deut. 32. v. 43. Ezech. 25. v. 12. *Constr.* נְקַם Levit. 26. v. 25. Judic. 16. v. 28.

נְקָמָה f. Idem. Psal. 149. v. 7. *Constr.* נִקְמַת Num. 31. v. 3. Psal. 79. v. 10. *Cum affixo* נִקְמָתִי ultionem meam. Ezech. 25. v. 14. נִקְמָתָם ultionem eorum. Thren. 3. v. 60. *Plur.* נְקָמוֹת ultiones. Psal. 18. v. 48.

נָקַע Luxare; recedere: avelli, divelli, scindi, abrumpi. *Construitur cum præposit.* מִן. Ezech. 23. v. 18.

נָקַף Amputare, excidere, concidere, frangere, confringere, conterere, decutere, excutere, evellere. Isa. 29. v. 1. *Pihel* נִקֵּף idem. Isa. 10. v. 34. Job. 19. v. 26. *Hiphil* הִקִּיף circumcidere. Levit. 19. v. 17.

נֹקֶף m. Excussio, strictura, trituratio arboris olivarum. Isa. 17. v. 6.

נִקְפָּה f. Excisio, discissio, contritio, excussio, dissolutio. Isa. 3. v. 24. funiculus *D. Hieronymo*.

נקק נָקִיק m. Foramen, rima, caverna, spelunca. Jerem. 13. v. 4. *Plur. constr.* נְקִיקֵי Isa. 7. v. 19. Jerem. 16. v. 16.

נָקַר Fodere, effodere, perfodere, perforare, terebrare; eruere. 1. Sam. 11. v. 2. Prov. 30. v. 17. *Pihel* נִקֵּר idem. Job 30. v. 17. Numer. 16. v. 14. Jud. 16. v. 21. *Puhal* נֻקַּר excidi, effodi. Isa. 51. v. 1.

נְקָרָה f. Foramen, fossa, effossio, caverna, spelunca. *Constr.* נִקְרַת Exod. 33. v. 22. *Plur.* נְקָרוֹת cavernæ, speluncæ; scissuræ *D. Hieronymo*. Isa. 2. v. 21.

נָקַשׁ Laqueos tendere, irretire, illaqueare, implicare; illaqueari. Psal. 9. v. 17. *Niphal* נִקַּשׁ illaqueari, perire: imitari *D. Hieronymo*. Deut. 12. v. 30. *Pihel* נִקֵּשׁ illaqueare. Psal. 109. v. 11. & 38. v. 13. *Hithpahel* הִתְנַקֵּשׁ illaqueari. 1. Sam. 28. v. 9.

נֵרְדְּ m. Nardus: *aliis* rosa, *aliis* muscus, *aliis genus aromatis similis croco*. Cant. 4. v. 14. *Cum affixo* נִרְדִּי nardus mea. Cant. 1. v. 12. *Plur.* נְרָדִים nardi. Cant. 4. v. 13.

נָשָׂא Elevare, relevare, sublevare, exaltare. Exod. 10. v 13. ferre, afferre, efferre, conferre, perferre, perpeti, tolerare, sustinere, proferre, sustentare, tollere, attollere, exaltare, auferre, sufferre, gerere, bajulare, gestare, portare, asportare, deportare, exportare, reportare. Deut. 24. v. 15. Amos 6. v. 10. Joel. 3. v. 12. Isa. 53. v. 4. נֹשֵׂא כֵלִים armiger. 1. Sam. 16. v. 21. loqui. 2. Reg. 9. v. 25. sumere, assumere, capere, accipere, suscipere. 1. Sam. 17. v. 34. Ezech. 29. v. 19. Isa. 14. v. 4. condonare, parcere, remittere. Numer. 14. v. 19. honorare. Gen. 19. v. 21. Thren. 4. v. 16. ardere. Job 7. v. 13. נָשָׂא אֶת־יָדוֹ jurare. Exod. 6. v. 8. *Anomalum* נְסָה attolle. Psal. 4. v. 7. א *mutato in* ה, & ש *in* ס, *pro* נשא, *quod legitur* Psal. 10. v. 12. *Anomalum item* נָשׂוּא tulerunt. Psal. 139. v. 20. *cum* א *paragogico*, *seu potius metathesi Vau*, & *Aleph*; *est enim pro* נָשְׂאוּ & *ad formam Quiescentium* נָשׂוּ ה. *Niphal* נִשָּׂא efferri, exaltari, portari, deportari. Isa. 2. v. 2. Exod. 25. v. 28. tolli, auferri. 2. Reg. 20. v. 15. *Pihel* נִשֵּׂא donare, dare, offerre. 1. Reg. 9. v. 11. tollere, exaltare. 2. Sam. 19. v. 42. Amos 4. v. 2. Esth. 5. v. 11. *Hiphil* הִשִּׂיא portare facere, curare, ut attollatur, asportetur. Levit. 22. v. 16. 1. Sam. 17. v. 15. portare. 2. Sam. 17. v. 13. *Hithpahel* הִתְנַשֵּׂא efferre se, elevari, exaltari, se jactare, superbire. Ezech. 17. v. 14. Prov. 30. v. 32. 1. Reg. 1. v. 5. 2. Paral. 32. v. 24. Dan. 11. v. 14.

נְשׂוּא פָנִים Honoratus, honorabilis vultu, facie, persona. Isa. 3. v. 3. 2. Reg. 5. v. 1.

נָשִׂיא m. Dux, princeps. Levit 4. v. 2. Num. 7. v. 11. Ezech. 44. v. 3. *Constr.* נְשִׂיא Gen. 33. v. 6. *Plur.* נְשִׂיאִם duces, principes. Gen. 17. v. 20. nubes, vapores, *quia a terra efferuntur in sublime*. Jerem. 10. v. 13. Prov. 25. v. 14. *Constr.* נְשִׂיאֵי Num. 1. v. 16. *Cum affixo* נְשִׂיאֶיהָ principes ejus. Ezech. 32. v. 29. נְשִׂיאֵיהֶם principibus eorum. Num. 17. v. 2.

נִשֵּׂאת f. Oblatio, donarium, donum. 2. Sam. 19. v. 42.

שִׂיא m. Excellentia, magnitudo, sublimitas, elatio. *Cum affixo* שִׂיאוֹ sublimitas ejus. Job 20. v. 6.

שְׂאֵת f. Excellentia, dignitas, magnitudo. Job 49. v. 3. *Cum affixo* וּמִשְּׂאֵתוֹ & a magnitudine ejus. Job 31. v. 23. Psal. 62. v. 5. tumor, pustula: color *D. Hieronymo*. Leviti 13. v. 2. condonatio, remissio. Gen. 4. v. 7. plaga. Lev. 13. v. 28. cicatrix. Lev. 13. v. 19. & c. 14. v. 56. *contracte* שֵׂת Job 41. v. 16.

מַשָּׂא m. Onus, pondus: sarcina, moles: gestamen. Num. 4. v. 15. Psal. 38. v. 5. prophetia, vaticinatio, vaticinium. Isa. 13. v. 1. Jer. 23. v. 36. elatio, elevatio: cura, sollicitudo. Ezech. 24. v. 25. *Cum affixo* וְאֶל־מַשָּׂאוֹ & super onus ejus. Num. 4. v. 19. וּמַשַּׂאֲכֶם & onus vestrum. Deut. 1. v. 12. *Fœm.* מַשָּׂאָה onus; incendium, combustio. Isa.

Isa. 30. v. 37. Jud. 20. v. 49. ferculum. Gen. 43. v. 34. 2. Sam. 11. v. 8. collecta. 2. Paral. 24. v. 9. vexillum. Jerem. 6. v. 1. *Constr.* מַשְׂאַת donum, munus: *aliis* census. 2. Paral. 24. v. 9. cibus. 2. Sam. 11. v. 18. elevatio. Psal. 141. v. 2. מַשְׂאַת־בַּר præda electa. Amos 5. v. 11. *Plur.* מַשְׂאֹת fercula, munera, dona; partes *D. Hieronymo*. Gen. 43. v. 34. prophetiæ, vaticinia. Thren. 2. v. 14. oblationes. *Cum affixo* מַשְׂאוֹתֵיכֶם munerum vestrorum; *D. Hieronymus* decimarum vestrarum. Ezech. 20. v. 40.

מַשֹּׂא פָנִים m. Acceptio, honoratio, discrimen, delectus personarum. 2. Paral. 19. v. 7.

מַשְׂאֵת f. Onus. Soph. 3. v. 18. incendium, combustio. Jud. 20. v. 40. vexillum. Jerem. 6. v. 1. oblatio, munus, donum. Esth. 2. v. 18. Jerem. 4. v. 5. *aliis* cibaria.

נשא *Hiphil* הִשִּׁיא Decipere, seducere, fallere. *Construitur cum Dativo, & Accusativo*. Gen. 3. v. 13. Jerem. 4. v. 10. & c. 49. v. 16. 2. Reg. 18. v. 29. desolare. Isa. 37. v. 26. 2. Reg. 19. v. 25. efferre. Obad. v. 3. illudere. v. 7. *Niphal* נִשָּׁא persuaderi, decipi, seduci: emarcescere *D. Hieronymo*. Isa. 19. v. 13.

שֵׁאת f. Desolatio, vastatio, destructio: prophetia, vaticinatio *D. Hieronymo*, *quia derivavit a* נָשָׂא vaticinari. Thren. 3. v. 47. *nisi error librariorum sit, qui posuerint* vaticinatio *pro* vastatio.

מַשּׁוּאוֹת & מַשֻּׁאוֹת f. *Plur.* Desolationes, destructiones. Psal. 73. v. 18. *ubi* לְמַשּׁוּאוֹת *D. Hieronymus vertit* ad intentum, *Septuaginta* dum allevarentur.

מַשָּׁאוֹן m. Deceptio: persuasio: desolatio, solitudo. Prov. 26. v. 26. *ubi* בְּמַשָּׁאוֹן fraudulenter *D. Hieronymo*.

נָשַׁב Flare, perflare, sufflare, spirare: impellere *aliis*. Isa. 40. v. 7. *Hiphil* הִשִּׁיב efflare, difflare, flatu abigere, expellere. Gen. 15. v. 11. spirare. Psal. 147. v. 18.

נשג *Hiphil* הִשִּׂיג Attingere, comprehendere, assequi, consequi. Levit. 25. v. 26. & c. 26. v. 5. Deut. 19. v. 6. Isa. 35. v. 10. 1. Paral. 21. v. 12. pervenire. Gen. 47. v. 9. admovere, applicare. 1. Sam. 14. v. 26. apprehendere. Job 41. v. 17. *cum* יָד *praecedente significat* sufficere, satis habere, invalescere. Levit. 14. v. 21.

שִׂיג m. Occupatio, apprehensio: insecutio, insectatio. 1. Reg. 18. v. 27.

נָשָׁה Oblivisci. Thren. 3. v. 17. derelinquere. Deut. 32. v. 14. Jerem. 23. v. 39. mutuo dare, fœnerare. Jer. 15. v. 10. Deut. 24. v. 11. fœnori accipere, exigere creditum, *vel* mutuum; *& tunc construitur cum* ב. Nehem. 5. v. 7. & 10. 1. Sam. 22. v. 2. *sine* ב mutuum accipere. Isa. 24. v. 2. *ubi D. Hieronymus verba illa* כַּנֹּשֶׁה כַּאֲשֶׁר נֹשֶׁה sicut qui repetit, sicut qui debet *explicat*. *Item* deficere, recedere, removeri. Jerem. 51. v.

30. exigere. 2. Paral. 6. v. 22. *Niphal* נָשָׁה oblivisci; oblivioni tradi. Gen. 41. v. 51. Isa. 44. v. 21. *Pihel* נַשָּׁה oblivisci facere, oblivionem inducere. Gen. 41. v. 51. *ubi* נַשַּׁנִי oblivisci fecit me, *pro* נִשַּׁנִי. *Hiphil* הִשָּׁה oblivisci facere, destituere. Job 39. v. 20. mutuare. Deut. 15. v. 2. & c. 24. v. 10. Job 11. v. 6. exigere, exactorem agere. Psal. 55. v. 16. & 89. v. 23.

בַּעַל מַשֵּׁה יָדוֹ Dominus debiti manus suæ, *id est* creditor. Deuter. 15. v. 2.

נָשֶׁה m. Mutuatus, luxatus: contractio, remotio. Gen. 32. v. 32.

מַשָּׁא m. Debitum, mutuatio, mutuum, usura. Nehem. 5. v. 7. & c. 10. v. 31. *Fœm. constr.* מַשָּׁאת Deut. 24. v. 10. *Plur.* מַשָּׁאוֹת mutuationes, debita. Prov. 22. v. 26.

נְשִׁי m. Idem. *Cum affixo* נְשִׁיכִי *sic scribitur, sed legitur* נִשְׁיֵךְ *cum duplici Jod*, debitum tuum, *vel* debita tua; *D. Hieronymus vertit* creditori tuo. 2. Reg. 4. v. 7.

נְשִׁיָּה f. Oblivio. Psal. 88. v. 13.

נָשִׁים f. *Plur.* Fœminæ, mulieres, uxores: sexus muliebris. Gen. 4. v. 19. Num. 31. v. 18. *Hoc nomine appellantur etiam* urbes majores. Isa. 32. v. 9. *sicuti* urbes minores *dicuntur* בָּנוֹת oppida, pagi, vici: אֹרַח נָשִׁים menstruum, muliebria. Gen. 18. v. 11. *Constr.* נְשֵׁי Gen. 4. v. 23. *Cum affixo* נָשֶׁיךָ uxores tuæ. 2. Sam. 12. v. 11. נָשָׁיו uxores suas. Gen. 32. v. 22. נְשֵׁיכֶם uxores vestræ. Deut. 29. v. 11. נָשֵׁינוּ uxores nostræ. Num. 14. v. 3.

Mulierum Judaicarum munus est lucernas Sabbatinas accendere. Itaque circa vesperam, Sole occumbente, quolibet die Veneris mulieres quæque domi suæ lampada sex luminibus constantem accendunt. Quod si oleum desit, ad illud parandum ostiatim pecuniam corrogant. Simul ac lampas ardere incipit, manibus versus eam expansis precatiunculam quamdam mulier recitat, splendorem ab oculis removens, quia precatiuncula esset recitanda lucerna nondum accensa: cum autem id fieri nequeat, manus opponit, idemque est, ac si lucerna non arderet. Si quis autem quærat, quamobrem mulieres adeo accurate lucernarum accendendarum præcepto satisfacere conentur, hinc fit, quia Talmud in Misnà Sect. 6. minitatur, eas propter tria potissimum peccata tempore partus interituras; quia *videlicet* non satis cautæ fuerunt circa impuritatem suam menstruam, circa placentam farinaceam, & circa accensionem lucernæ. *Præmium vero sedulis, & studiosis hac in re fœminis promittit, & veluti mercedem proponit doctam, & eruditam filiorum sobolem. Ad implendam quidem legem, & præceptum a Rabbinis traditum satis esset lucernam unam accendere, pietatis tamen, ac religionis exercendæ ergo omnes accendunt. Solent autem patresfamilias die Veneris mulieres de lucernarum accensione admonere, ne forte vel negligentia, vel oblivione hujusmodi munus prætereant. Cur autem ad fœminas lucernarum accensio pertineat, ea potissima videtur ratio esse, quia mulieres intra domesticos parietes conclusæ rei domesticæ curam gerere*

rere solent, viris interea forensibus, aliisque variis negotiis, & occupationibus distentis, atque implicatis. Porro precatiuncula, quæ a muliere recitatur, dum lucernas accendit, est hujusmodi: ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם אשר קדשתנו במצותיו וצויתנו להדליק נר של שבת *h. e.* Benedictus tu Dominus Deus noster, Rex mundi, qui nos præceptis tuis sanctificasti, & candelas Sabbatinas accendere fecisti.

נָשַׁךְ Mordere. Num. 21. v. 9. Amos 5. v. 19. Gen. 49. v. 17. fœnerare, fœnori tribuere. Deut. 23. v. 19. *Pihel* נִשֵּׁךְ mordere. Num. 21. v. 6. Jerem. 8. v. 17. *Hiphil* הִשִּׁיךְ in usuram dare. Deut. 23. v. 19. & 20.

נֶשֶׁךְ m. Fœnus, usura, *sic dicta, quia quodammodo hominum fortunas rodit, ac consumit*: morsus. Exod. 22. v. 25. Psal. 15. v. 5.

נִשְׁכָּה f. Cella, cubiculum: gazophylacium. Nehem. 13. v. 7. *Cum affixo* נִשְׁכָּתוֹ cubiculo ejus. Neh. 3. v. 30. *Plur.* נְשָׁכוֹת gazophylacia. Nehem. 12. v. 14.

נָשַׁל Solvere, removere, evellere, extirpare, decutere, excutere, dejicere, ejicere, abstrahere, extrahere. *Construitur cum præpositione* מִן. Exod. 3. v. 5. Deut. c. 19. v. 5. & c. 28. v. 40. decidere, defluere *juxta aliorum sententiam*: delere. Deut. 7. v. 1. *Irregulariter* יִשַּׁל decutit, excutit, *pro* יִשֹּׁל. Job 27. v. 8. liberare *D. Hieronymo*. *Pihel* יִשֵּׁל ejicere. 2. Reg. 16. v. 6.

נשם נְשָׁמָה m. Anima: spiritus, flatus, anhelitus, afflatus, halitus, respiratio. Deut. 20. v. 16. Eccles. 3. v. 21. & c. 7. v. 5. Isa. 2. v. 22. Job 34. v. 4. & c. 37. v. 10. *Constr.* נִשְׁמַת Gen. 2. v. 7. Job 26. v. 4. *Cum affixo* נִשְׁמָתִי flatus meus. Job 27. v. 3. וְנִשְׁמָתוֹ & flatum ejus. Job 34. v. 14. *Plur.* נְשָׁמוֹת Isa. 57. v. 16.

תִּנְשֶׁמֶת f. Cycnus, monedula; *aliis* talpa, *sicuti D. Hieronymo*; *aliis* glis. Levit. 11. v. 18. & 30. *aliis* noctua, *vulgo* civetta; *aliis* vespertilio.

נָשַׁף Flare, sufflare. Exod. 15. v. 10. Isa. 40. v. 24.

נֶשֶׁף m. Obscuritas, tenebræ, crepusculum vespertinum, & antelucanum; *unde capitur pro* mane, *&* vespere: diluculum. Isa. 21. v. 4. Job 7. v. 4. Jerem. 13. v. 16. Psal. 119. v. 147. nox, caligo. Jerem. 15. v. 16. Job 24. v. 15.

אַשָּׁפִים m. *Plur.* Astrologi. Dan. 2. v. 2. *Juxta nonnullorum sententiam ita dicti, quia crepusculi tempore cœlum observabant.*

יַנְשׁוּף m. Noctua, bubo, ibis: *avis, quæ noctu volat*. Levit. 11. v. 17. *D. Hieronymo* ibis, *quæ ex ejusdem sententia in Ægypto reperitur, estque duplex; altera nigra; altera ciconiæ admodum similis; rostri aduncitate anum abstergit, serpentumque corporibus vescitur.*

יַנְשׁוּף m. Idem. Isa. 34. v. 11.

נָשַׁק Osculari, deosculari, exosculari. *Construitur cum Dativo*. 1. Reg. 18. v. 19. armare, ferre arma. Psal. 78. v. 9. 1. Paral. 12. v. 2. *Pihel* נִשֵּׁק idem. Gen. 27. v. 25. & c. 31. v. 28. & 55. *De* נַשְּׁקוּ־בַר Psal. 2. v. 12. *vide, si placet, Quæstionem* 23. *ex Quæstionibus a nobis editis typis Seminarii Patavini anno* 1725. adorare. Hos. 13. v. 2. *Hiphil* הִשִּׁיק osculari, contingere, complecti. Ezech. 3. v. 13.

נְשִׁיקוֹת f. *Plur.* Oscula, suavia. Prov. 27. v. 6.

נֶשֶׁק & נֵשֶׁק m. Arma, armatura, armamentarium. Isa. 22. v. 8. Nehem. 3. v. 19. Ezech. 39. v. 10. Psal. 140. v. 8.

נוֹשֵׁק m. Armatus. *Plur. constr.* נֹשְׁקֵי armati. Psal. 78. v. 9. 1. Paral. 12. v. 2.

נשק *Hiphil* הִשִּׁיק Accendere, incendere, succendere. Ezech. 39. v. 9. Isa. 44. v. 15. *Niphal* נִשַּׂק accendi, succendi. Psal. 78. v. 21.

נֶשֶׁר m. Aquila. Deut. 28. v. 49. *Plur.* נְשָׁרִים aquilæ. Exod. 19. v. 4. *Constr.* נִשְׁרֵי Thren. 4. v. 19.

נשר *Hinc* מַשּׂוֹר m. Serra: runcina. Isa. 10. v. 15. *Hiphil* הֵשִׂיר secare serra. 1. Paral. 20. v. 3.

נָשַׁת Perire, deficere: arescere. Isa. 41. v. 17. Jerem. 51. v. 30. *Niphal* נִשַּׁת arescere. Isa. 19. v. 5.

נתב נָתִיב m. Semita, trames. Job 18. v. 10. *Constr.* נְתִיב Psal. 119. v. 35. *Cum affixo* נְתִיבָה semitæ ejus. *Est sine Mappik præter morem*. Prov. 12. v. 28. *Fœm.* נְתִיבָה Isa. 43. v. 16. מִנְּתִיבָתָם a semita eorum. Prov. 1. v. 15. *Plur.* נְתִיבוֹת semitæ. Jer. 6. v. 16. *Cum affixo* וּנְתִיבוֹתֶיהָ & semitas ejus. Hos. 2. v. 6.

נָתַח Dividere, secare in frusta, membratim concidere, lacerare. Levit. c. 1. v. 6. & c. 8. v. 20. Jud. 20. v. 6. 1. Reg. 18. v. 13.

נֵתַח m. Frustum, membrum, pars, artus, articulus. Ezech. 24. v. 4. *Plur.* נְתָחִים partes, incisiones. Levit. 1. v. 8. Judic. 19. v. 20. Levit. 1. v. 8. לִנְתָחִים incisim, membratim. *Cum affixo* נְתָחָיו frusta ejus. Exod. 29. v. 17.

Victimæ excoriatæ in partes secabantur, sc. in caput, crura, & armos. Dissecta autem membra hoc ordine sex Sacerdotes ad altare portabant. Primus deferebat caput victimæ manu dextera, unum autem ex posterioribus pedibus sinistra; secundus pedes anteriores; tertius infimam partem spinæ dorsi, reticulum jecoris, & duos renes, & alterum pedem ex posterioribus sinistra; quartus pectus dextera, & guttur sinistra; quintus duo latera; sextus denique portabat patina exta, & genua. Postquam hæc membra ad altare erant delata, & sale conspersa, mixtim conjiciebantur in ignem; postea singulæ partes juxta na-

tu.

turalem situm disposita cremabantur. Hujusmodi erat ordo deferendi membra victimarum minorum. Cum autem aries deferendus erat, Sacerdotes undecim requirebantur, & ad bovem portandum viginti quatuor erant necessarii.

נָתַךְ Fundere, effundere; fundi, effundi, stillare, spargi, dispergi. 2. Paral. 12. v. 7. inundare. Job. 3. v. 24. *Niphal* נִתַּךְ effundi, stillare. Exod. 9. v. 33. Nah. 1. v. 6. Job. 3. v. 24. Ezech. 22. v. 21. Jerem. 7. v. 20. *Hiphil* הִתִּיךְ fundere, conflare, liquefacere. Ezech. 22. v. 20. 2. Reg. 22. v. 9. mulgere. Job 10. v. 10. *Hophal* הֻתַּךְ conflari. Ezech. 22. v. 22. esse *D. Hieronymo*.

הִתּוּךְ m. Fusio. Ezech. 22. v. 22.

נָתַן Dare, tradere, dedere, concedere, addicere, adhibere, arrogare, exhibere, permittere, perhibere, erogare, asciscere, largiri, donare, præstare, præbere, adscribere, assignare, attribuere, suppeditare, tribuere, irrogare. Gen. 25. v. 6. & c. 39. v. 4. ponere, collocare, constituere. Lev. 14. v. 14. Gen. 41. v. 41. sinere, permittere. Gen. 20. v. 6. Exod. 12. v. 23. Jud. 3. v. 28. facere, efficere. Ezech. 6. v. 14. *Niphal* נִתַּן dari, tradi, donari, concedi, reddi, poni, disponi. Levit. 19. v. 20. Num. 26. v. 62. Ezech. 32. v. 23. *Hophal Futurum* יֻתַּן dabitur, imponetur. Levit. 11. v. 38. Num. 26. v. 54. 2. Sam. 18. v. 9.

מַתָּן m. Donum, donatio. Prov. 19. v. 6. *Cum affixo* מַתָּנָם donum eorum. Num. 18. v. 11.

מַתָּנָה f. Idem. Num. 18. v. 6. *Constr.* מַתְּנַת Deuter. 16. v. 17. *nomen loci*. Num. 21. v. 18. *Plur.* מַתָּנוֹת dona. Gen. 25. v 6. *Constr.* מַתְּנוֹת Exod. 28. v. 38. *Cum affixo* בְּמַתְּנוֹתָם in muneribus suis. Ezech. 20. v. 26. מַתְּנֹתֵיכֶם donis vestris. Num. 18. v. 29.

מַתַּת f. Idem. 1. Reg. 13. v. 7. *Constr.* מַתַּת Eccl. 3. v. 13. Prov. 25. v. 14.

נְתִינִים m. *Plur.* Nethinæi, *vel* Nathinæi, adscriptitii, dedititii. Esdræ 2. v. 43. & 58. *Quemadmodum Mosis instituto Levitæ Sacerdotibus ministrabant humeris arcam gestantes, & alia vasa curantes, sic Levitis servi publice dati sunt, ut ligna cæderent, & aquam haurirent ad sacros Tabernaculi usus. Primo hoc munus Gabaonitæ obierunt Josuæ jussu, quia fraudulenter victricia Israelitarum arma declinarant, & astu vitam servarant, ut ex Josuæ cap. 9. v. 26. & 27. colligitur.* Liberavit *Josue Gabaonitas* de manu filiorum Israel, ut non occiderentur: decrevitque in illo die, eos esse in ministerio cuncti populi, & altaris Domini, cædentes ligna, & aquas comportantes usque in præsens tempus, in loco, quem elegisset Dominus. *Postea temporis progressu alii a Davide, & Salomone Gabaonitis adjecti sunt ex gentibus devictis, ut operam suam in muneribus quibusdam ad res divinas pertinentibus collocarent. His omnibus commune Nethinæorum*

rum nomen semper mansit, quod dedititios, sive adscriptitios Hebraica lingua significat; quod etiam D. Hieronymus observat in Traditionibus Hebraicis ad 1. Paral. 9. v. 2. ubi inquit, Nethinæos fuisse servos donatos, sive servos datos Levitis, & Tabernaculo, ut in variis illius ministeriis servilem operam exhiberent. Porro Nethinæis interdictum erat duobus decretis, altero a Josua, altero a Davide conditis connubia cum Israelitis jungere. Quod si Israelita cum Nethinæa, vel contra Nethinæus cum Israelitide rem habuisse convictus esset, ambo flagellatione puniebantur. Sicut autem Levitæ diaconi vocari possunt, ita Nethinæi subdiaconi, quia Levitis ministrabant. Cæterum ex capite secundo Esdræ, in quo recensentur ii, qui ex captivitate Babylonica in Jerusalem reversi sunt duce Zorobabele, Nethinæi Janitoribus adhæserunt. Rabbini autem volunt, decem hominum genera ex illa captivitate rediisse, nimirum Sacerdotes, Levitas, Israelitas, Pollutos, Proselytos justitiæ, Manumissos, Mamzeros, sc. natalium vitio laborantes, Nethinæos, Silentes, h. e. patre incerto natos, & Collectos, videlicet ex parente utroque incerto ortos, & sublatos, cum publice expositi fuissent. Jam vero Libertinorum nomine Act. Apostol. c. 6. v. 9. Nethinæos intelligendos esse crediderim, quibus erat Synagoga distincta, & ab aliis separata, prohibitumque in congregationem Ecclesiasticam venire, & cum aliis Judæis affinitate, & consanguinitate jungi.

נָתַם Diruere, destruere. Job 30. v. 13.

נָתַץ Frangere, confringere, conterere, comminuere, destruere, diruere, demoliri. Jud. 2. v. 2. Isa. 22. v. 10. *Niphal* נִתַּץ destrui. Jerem. 4. v. 26. Ezech. 16. v. 39. *Pihel* נִתֵּץ destruere. Deut. 12. v. 3. 2. Paral. 31. v. 1. & c. 33. v. 3. & c. 34. v. 7. *Puhal* נֻתַּץ dirutum est. Jud. 6. v. 28. *Hophal Fut.* יֻתַּץ destruetur. Levit. 11. v. 35.

נָתַק Eradicare, extirpare, avellere, divellere, transferre, rumpere, abrumpere, disrumpere, solvere, dissolvere. Jud. 20. v. 32. Jerem. 22. v. 24. *ubi* אֶתְּקֶנְךָּ evellam te, *cum epenthesi* נ. *Pahul* נָתוּק avulsus. Levit. 22. v. 24. *Niphal* נִתַּק avelli, rumpi. Isa. 5. v. 27. transferri. Jos. 4. v. 18. evelli, eradicari, dissolvi. Job 18. v. 14. Eccles. 4. v. 12. Isa. 33. v. 20. *Pihel* נִתֵּק disrumpere, rumpere. Psal. 2. v. 3. Isa. 58. v. 6. *Hiphil* הִתִּיק evellere. Jos. 8. v. 6. Jerem. 12. v. 3. *Hophal* הָנְתַּק avelli. Jud. 20. v. 31.

נֶתֶק m. Porrigo, prurigo, psora, plaga, *vulgo* tigna: *genus lepræ*. Levit. 13. v. 30. & c. 14. v. 54.

אַתִּיק m. Peristylium, angulus, porticus, cubiculum, exhedra, domuncula: porticus *D. Hieronymo: sic vocatur, quia erat quodammodo avulsa ab ædificio, Temploque adhærebat, veluti appendix. A D. Hieronymo nomen Hebraicum Ectheca interdum retinetur.* Ezech. 42. v. 3. *Plur.* אַתִּיקִים porticus. Ezech. 42. v. 5. *Cum affixo* אַתּוּקֶיהָא peristylia ejus, *cum* ו *loco* י, & א *pleonastico*. Ezech. 42. v. 15.

נתר Saltare, subsilire: moveri, transferri: emoveri *D. Hieronymo*: Job 37. v. 1. *Pihel* נִתֵּר & נִתַּר saltare. Levit. 11. v. 21. *Hiphil* הִתִּיר solvere, expeditum reddere. Isa. 58. v. 6. Job 6. v. 9.

נֶתֶר m. Nitrum, sapo, alumen, *quo lana dealbatur: aliis* creta. Prov. 25. v. 10. Jerem. 2. v. 22.

נתש Evellere, avellere, divellere, eradicare, convellere, extirpare, destruere, demoliri, vellere. Deut. 29. v. 28. Jer. 12. v. 17. *Niphal* נִתַּשׁ extirpari, evelli. Jerem. 18. v. 14. & c. 31. v. 40. Dan. 11. v. 4. *Hophal* הֻתַּשׁ idem. Ezech. 19. v. 12.

INCIPIENTIA

A ס

In numeris valet sexaginta, semperque est litera radicalis.

סְאָה f. Satum, modius, *genus mensuræ aridorum, trigesima pars Cori, tertia Ephæ, continet sex cabos, scilicet* 144. *ova*. 1. Reg. 18. v. 32. 2. Reg. 7. v. 1. *D. Hieronymus modo* satum, *modo* modium *vertit*. *Dual.* סָאתַיִם duo sata. 1. Reg. 18. v. 32. *Plur.* סְאִים sata. Gen. 18. v. 6. 1. Sam. 25. v. 18.

סַאסְּאָה f. Mensura. Isa. 27. v. 8.

סָאַן Angustiis afficere, affligere: præliari, bellare, pugnare, confligere. Isa. 9. v. 5.

סְאוֹן m. Pugna, bellum, prælium, conculcatio, sonus, clamor militaris: *aliis* bellator. Isa. 9. v. 5.

סָבָא Inebriari, potare, mero se obruere, ingurgitare se: congræcari. Deut. 21. v. 20. Isa. 56. v. 12. *Part.* סֹבֵא bibax, ebrius. Prov. 23. v. 21.

סֹבֶא m. Merum, vinum. *Cum affixo* סָבְאָם vinum eorum. Hos. 4. v. 18.

סְבָאִים m. *Plur.* Ebriosi, bibaces. Ezech. 23. v. 42. *in comment. nomen gentis*, Sabæi Æthiopici, *a* סְבָא *filio Chus ita appellati, a quo Æthiopia dicta Chus.*

סָבַב Circuire, circumire, vallare, ambire, obambulare, circumdare, circumsistere, circumstare, vertere se, divertere. Eccles. 9. v. 14. 1. Sam. 7. v. 16. caussam, occasionem præbere, in caussa esse: reum esse. 1. Sam. 22. v. 22. animo volvere. Eccles. 7. v. 26. *Niphal* נָסַב circuire, vertere se, converti. Gen. 19. v. 4. Num. 34. v. 4. Jud. 19. v. 22. Psal. 114. v. 3. deflectere, divertere, circumdare, obsidere, circum-

venire, circumagi, circumvolvi, devolvi. Gen. 42. v. 24. Ezech. 41. v. 7. *Anomalum est* נְסִבָּה circumdata. 1. Paral. 10. v. 15. *cum ChireK in medio pro Pathach; est enim loco* נְסַבָּה. *Pihel* סֹבֵב & סוֹבֵב circumducere, circumdare, circumire. Psal. 26. v. 6. & 55. v. 11. Jerem. 31. v. 22. vertere. 2. Sam. 14. v. 20. *Hiphil* הֵסֵב circuire facere. 2. Paral. 13. v. 13. 2. Reg. 16. v. 17. divertere facere. 1. Sam. 5. v. 10. avertere, amovere. 1. Paral. 13. v. 13. 2. Paral. 35. v. 23. subvertere, circumducere. 2. Paral. 14. v. 7. convertere, revolvere. Esdr. 6. v. 22. *Hophal* הוּסַב, *vel* הֻסַּב versus, conversus, circumactus, circumclusus, circumdatus, versatilis, plicatilis fuit. Exod. 28. v. 11. Num. 32. v. 38. Isa. 28. v. 27. *Part.* מוּסַב *recte exposueris* cochleata, *id est* instar cochleæ versatilis. Ezech. 41. v. 7.

סָבִיב m. Circuitus, ambitus, gyrus. Numer. 16. v. 24. Amos 3. v. 11. circum, circa, undecumque, undelibet, usquequaque, undevis, undique. 2. Sam. 24. v. 6. undequaque. Ezech. 8. v. 10. *Constr.* סְבִיב Amos 3. v. 11. *Plur.* סְבִיבִים. *Constr.* סְבִיבֵי Jer. 32. v. 44. *Cum affixo* וּסְבִיבָיו & in circuitibus ejus. Psal. 50. v. 3. סְבִיבֶיךָ circuitus tuos. Jerem. 46. v. 14. *Fœm.* סְבִיבוֹת undecunque, undelibet: circuitus. Num. 11. v. 24. Jerem. 32. v. 44. *Cum affixo* סְבִיבוֹתֶיךָ circuitus tui. Job 22. v. 10. סְבִיבֹתָם circuitus eorum. 2. Reg. 17. v. 15.

סִבָּה f. Caussa, occasio. 1. Reg. 12. v. 15.

נְסִבָּה f. Idem. 2. Paral. 10. v. 15.

מֵסַב m. Circuitus; circum. 1. Reg. 6. v. 29. accubitus circularis, *qualis fit circa mensam*. 1. Reg. 6. v. 29. *Cum affixo* בִּמְסִבּוֹ in accubitu suo; *quia discumbentes in circuitu sedebant*. Cant. 1. v. 12. *Plur. cum affixo* מְסִבַּי circuituum meorum. Psal. 140. v. 10. *Fœm. plur.* מְסִבּוֹת per circuitus, per vicissitudines. Job 37. v. 12.

סָבַךְ Implicari, complicari, innecti, intricari, implexum, perplexum esse *ad similitudinem ramorum, & spinarum*. Nah. 1. v. 10. *Puhal* סֻבַּךְ idem. Job 8. v. 17.

סְבַךְ m. Perplexitas, constrictio, densitas ramorum, *vel* veprium, vepretum. Gen. 22. v. 13. Psal. 74. v. 5. *Plur. constr.* סִבְכֵי Isa. 9. v. 18. & c. 10. v. 34.

סֹבֶךְ m. Idem. Psal. 74. v. 5.

סֹבֶךְ & שֹׂבֶךְ m. Idem. 2. Sam. 18. v. 19. *cum* שׂ *pro* ס. *Cum affixo* מִסֻּבְּכוֹ de cubili suo *D. Hieronymo*, *aliis* de umbraculo suo, *ubi* בּ *cum Cateph Pathach pro Cateph Kametz juxta R. David in Michlol*. Jerem. 4. v. 7. *Plur.* שְׂבָכִים encarpi, ornamenta frondosa columnarum; *aliis* opus reticulatum. 1. Reg. 7. v. 17. *Fœm.* שְׂבָכָה idem. *Item* opus implexum, reticulum. 1. Reg. 7. v. 17. *Plur.* שְׂבָכוֹת reticula. 1. Reg. 7. v. 41.

סָבַל Onerare, bajulare, portare, gestare, ferre, sustinere. Gen. 49. v. 15. Thren. 5. v. 7. Isa. 46. v. 4. & c. 53. v. 4. *Puhal* סֻבַּל onerari. Psal. 144. v. 14. *Hithpahel* הִסְתַּבֵּל onustum reddere se, ingravescere; impinguari *D. Hieronymo*: *quibusdam* oneri esse. Eccles. 12. v. 5.

סַבָּל m. Bajulus, gerulus. Nehem. 4. v. 10. onus, pondus. 1. Reg. 5. v. 15. 2. Paral. 2. v. 2. *Plur.* סַבָּלִים bajuli. 2. Paral. 34. v. 13.

סֵבֶל & **סֵבֶל** m. Onus, pondus, tributum. 1. Reg. 11. v. 28. Nehem. 4. v. 17. Psal. 87. v. 1.

סֹבֶל m. Idem. *Cum affixo* סֻבֳּלוֹ oneris ejus. Isa. 9. v. 4. & c. 10. v. 27. *ubi* ב *cum Cateph Kametz*.

סִבְלָה f. Idem. *Plur.* סִבְלֹת onera. Exod. 6. v. 6. *Cum affixo* לְסִבְלֹתֵיכֶם ad onera vestra. Exod. 5. v. 4.

סָגַד Adorare, procumbere honoris, *vel* adorationis caussa, incurvare se. *Construitur cum Dativo*. Isa. 44. v. 19. & c. 46. v. 6.

סגל סְגֻלָּה f. Peculium, thesaurus dilectus: proprium, peculiare, præcipuum, singulare, eximium. Exod. 19. v. 5. specialis. Deut. 7. v. 6. *Metaphorice quidquid in deliciis habetur, & admodum cordi est,* סְגֻלָּה *dicitur. Apud Hebræos Logicos idem est* סְגֻלָּה, *ac nostris* Proprium. *Constr.* סְגֻלַּת Eccles. 2. v. 8. *Cum affixo* לִסְגֻלָּתוֹ in peculium suum. Psal. 135. v. 4.

סָגָן m. Antistes, princeps magnus, magistratus. Isa. 41. v. 25. *Plur.* סְגָנִים antistites, magnates, principes, prælati: magistratus. Jerem. 28. v. 57. & c. 51. v. 23. *Cum affixo* וּסְגָנֶיהָ & principes ejus. Jerem. 51. v. 57.

סְגַן & סְגַן הַכֹּהֲנִים, סְגַן *qui juxta R. David, & Misnà* סָגָן Sagan, *dignitate Pontifici proximus erat, ejusque vices gerebat, cum Pontifex munus suum obire non poterat, cujus etiam in locum sæpe sufficiebatur. Ipse a dexteris Pontifici stabat, & Patrum præfectus a sinistris, adeo ut Pontifex inter eos medius incederet. Reliqui omnes Sacerdotes Sagani obtemperabant. Volunt Hebræi, Saganem appellatum etiam fuisse* מְמוּנֶּה *sc.* præfectum.

סָגַר Claudere, concludere, includere, intercludere, obdere, occludere, præcludere, secludere: obtrudere: dare, tradere. Gen. 19. v. 6. Ezech. 44. v. 1. Psal. 17. v. 10. Jos. 6. v. 1. Isa. 22. v. 22. Jos. 2. v. 5. *Niphal* נִסְגַּר claudi, secludi, includi. Num. 12. v. 10. Isa. 45. v. 1. Sam. 23. v. 7. Ezech. 3. v. 34. *Pihel* סִגֵּר tradere, dare, concludere. 1. Sam. 17. v. 46. & c. 24. v. 19. & c. 26. v. 8. *Puhal* סֻגַּר claudi, occludi. Jerem. 13. v. 19. Isa. 24. v. 14. Jos. 6. v. 1. *Hiphil* הִסְגִּיר claudere, claudere facere. Levit. 13. v. 4. & c. 14. v. 46. tradere. Psal. 78. v. 50. Thren. 2. v. 7. Amos 1. v. 6. 2. Reg. 24. v. 14. concludere. Deut. 32. v. 30.

סָגוּר m. Inclusum. *Item* purificatus, purus, *de auro usurpatur*. 1. Reg. 6. v. 20. & 21.

סְגוֹר m. Clausura, conclusio, carcer. Hos. 13. v. 8. aurum purum, optimum, obrizum. Job 28. v. 15.

סוּגַר m. Claustrum, clausura, carcer, compes, catena: cavea. Ezech. 19. v. 9.

סַגְרִיר m. Imber, nimbus, pluvia vehemens. Prov. 27. v. 15.

מַסְגֵּר m. Claustrum, clausura, conclusio, sera, carcer. Isa. 24. v. 22. & c. 42. v. 7. Psal. 142. v. 8. faber ferrarius: aurifex; inclusor *D. Hieronymo*. 2. Reg. 24. v. 14. homo magnæ existimationis, nobilis. Jerem. 24. v. 1. & c. 29. v. 2.

מִסְגֶּרֶת f. Clausura, tænia, peripheria. Exod. 25. v. 25. *Cum affixo* לְמִסְגַּרְתּוֹ ad tæniam ejus. *Ibidem*. *Plur.* מִסְגְּרוֹת fasciæ, clausuræ, claustra. 1. Reg. 7. v. 28. Psal. 18. v. 46. *Cum affixo* מִמִּסְגְּרוֹתָם a clausuris suis, *D. Hieronymus* angustiis suis. 2. Sam. 22. v. 46. מִמִּסְגְּרֹתֵיהֶם de ædibus suis. Mich. 7. v. 17.

סד סַד m. Pedica, compes, manica: nervus *D. Hieronymo*. Job. 13. v. 27. & c. 33. v. 11.

סדן סָדִין m. Sindon, *linteum tam nocturnum, quam diurnum*. Prov. 31. v. 24. *Plur.* סְדִינִים linteamina. Jud. 3. v. 23. & c. 14. v. 12.

סדר סֶדֶר m. Ordo, series, dispositio. *Dictio frequens apud Rabbinos*. *Plur.* סְדָרִים ordines. Job 10. v. 22. *Fœm.* שְׂדֵרוֹת, ס *in* ש *mutato*, tabulata, trabes: laquearia cedrina *D. Hieronymo*. 1. Reg. 6. v. 9. septa. 2. Reg. 11. v. 8. & 15.

מִסְדְּרוֹנָה f. Conventus, tabulatum, procæton, vestibulum, *in quo custodes principum excubant; locus, in quo sedebat populus, qui conveniebat ad Regem*. Jud. 3. v. 23. *D. Hieronymo* posticum.

סהר סַהַר m. Rotunditas; rotundus; tornatilis *D. Hieronymo*. Cant. 7. v. 2.

סֹהַר m. Carcer, turris, locus circularis, rotunditas. Gen. 39. v. 20.

שַׂהֲרוֹנִים m. *Plur.* Lunulæ, *ita dictæ a rotunditate, quia instar Lunæ confectæ*, ornamenta, *sive* monilia pretiosa; mulierum specula; *aliis* ampullæ; *D. Hieronymo modo* bullæ, *modo* lunulæ. Jud. 8. v. 16. Isa. 3. v. 18.

סוג Avertere se, retrocedere, redire, reverti, alienari, alienum, extraneum fieri. Psal. 14. v. 3. Prov. 14. v. 14. averti. Psal. 53. v. 4. sepire, vallare. Cant. 7. v. 2. *Niphal* נָסוֹג averti, retroagi, retrocedere, redire. Psal. 44. v. 19. 2. Sam. 1. v. 22. *Hiphil* הֵסִיג retroagere. Deut. 19. v. 14. *Hophal* הֻסַּג *pro* הוּסַג converti, retroagi. Isa. 59. v. 14.

סוד m. Arcanum, secretum: sacramentum, mysterium, consultatio, consilium, cœtus consultantium, congregatio, concilium. Psal. 25. v. 14. Jerem. 6. v. 11. & c. 15. v. 17. Prov. 25. v. 9. & c. 20. v. 19. *Cum affixo* בְּסוֹדִי in secreto meo. Jer. 23. v. 22. בְּסֹדָם in consilio eorum. Gen. 49. v. 6. סוֹדוֹ sermocinatio ejus. Prov. 3. v. 32.

סוה, מַסְוֶה m. Velamen, velum. Exod. 34. v. 33. & 34.

סוּךְ Ungere, oblinere, illinere: ungi, ungere se. Deut. 28. v. 40. Ruth 3. v. 3. Dan. 10. v. 3. Esdr. 16. v. 9. 2. Paral. 28. v. 15. *Pihel* סִכְסֵךְ miscere, commiscere. Isa. 9. v. 11. & c. 19. v. 2. *Hiphil* הֵסִיךְ purgare alvum. Jud. 3. v. 24. 1. Sam. 24. v. 4. 2. Sam. 12. v. 20. *Hebræi hanc phrasim* הֵסִיךְ אֶת־רַגְלָיו *pro* purgare ventrem *usurpant verecundiæ ergo, habita ratione gestus alvum exonerantium, qui in terram procumbentes vestimento pedes solent operire. Hinc etiam honesto vocabulo* מֵי רַגְלַיִם aquas pedum *vocant* lotium.

אָסוּךְ m. Lecythus, urceus, *vas, in quo ponitur unguentum, vel oleum*. 2. Reg. 4. v. 2. *ubi* אָסוּךְ שָׁמֶן lecythus olei, *a D. Hieronymo transfertur* parum olei, quo ungar.

סֹךְ m Numerus, summa, turba mixta. Psal. 42. v. 5. tectorium in domo Dei. 2. Reg. 16. v. 18.

סוֹכֵךְ m. Unguentum optimum, *quo Reges se ungere consueverant*. Ezech. 28. v. 14. *A D. Hieronymo exponitur* protegens.

סון סִיוָן m. Sivan, *nomen mensis* Maji. Esth. 8. v. 9. *Mensium nomina vide in* חֹדֶשׁ.

סוּס m. Equus, caballus: equitatus. Gen. 49. v. 17. Psal. 76. v. 9. *Est etiam nomen avis*: grus: turtur *D. Hieronymo*. Isa. 38. v. 14. Jerem. 8. v. 7. *Fœm.* סוּסָה equa. *Cum affixo* לְסֻסָתִי equæ meæ. Cant. 1. v. 9. *Alii putant Jod redundare, ut in* רַבָּתִי & שָׂרָתִי *initio Threnorum. D. Hieronymus collective sumens explicat* equitatui meo. *Plur.* סוּסִים equi. Deut. 17. v. 16. Psal. 20. v. 8. *Constr.* סוּסֵי 2. Reg. 2. v. 11. *Cum affixo* כְּסוּסַי sicut equi mei. 1. Reg. 22. v. 24. סוּסֵיהֶם equi eorum. Isa. 31. v. 3.

סוּף Deficere, desinere, cessare, compleri, finiri, consumi, interire. Isa. 66. v. 17. Amos 3. v. 15. Psal. 73. v. 19. Esth. 9. v. 28. *Hiphil Futurum* אָסֵף consumam, *vel* faciam deficere. Soph. 1. v. 2. Jerem. 8. v. 13.

סוֹף m. Finis, terminus, summa, extremum, extremitas. Eccles. 3. v. 11. & c. 7. v. 3. & c. 12. v. 13. 2. Paral. 20. v. 16.

סוּף m. Alga, juncus, juncetum, carectum, locus caricibus plenus. Exod. 2. v. 3. Isa. 19. v. 6. pelagus. Jon. 2. v. 6. *Hinc dicitur* יַם סוּף mare Suph, mare Rubrum, *h. e.*

ca-

caricosum, algosum, *quia juncis abundat*. Exod. 10. v. 19.

סוּפָה f. Turbo, procella, tempestas, *sic dicta a consumendo, & obices quoslibet prosternendo*. Job 21. v. 18. Isa. 17. v. 13. & סוּפָתָה Hos. 8. v. 7. *Cum affixo* וּבְסוּפָתְךָ & in turbine tuo. Psal. 83. v. 16. *Plur.* סוּפוֹת turbines. Isa. 21. v. 1.

סוּר Discedere, recedere, decedere, cedere, secedere, absistere, declinare, divertere, attingere, pervenire. *Construitur cum* אֶל, מִן, & מֵעַל. Gen. 49. v. 10. Exod. 3. v. 4. Jud. 16. v. 20. 1. Sam. 15. v. 32. *cum* שׂ *loco* ס. Hos. 9. v. 12. fœtere, putrescere. Hos. 4. v. 18. deficere, adversari, rebellare. Hos. 7. v. 14. venire. 1. Sam. 15. v. 32. Amos 6. v. 7. *Pihel* סוֹרֵר pervertere, subvertere, mutare. Thren. 3. v. 11. *Hiphil* הֵסִיר amovere, emovere, dimovere, alienare, demere, removere, summovere, semovere, disjungere, subducere, detrahere, deponere, ferre, auferre, avertere, abducere: orbare. Psal. 39. v. 11. & 66. v. 20. 2. Sam. 6. v. 10. 1. Reg. 2. v. 31. Soph. 3. v. 15. Isa. 18. v. 5. *Hophal* הוּסַר auferri, amoveri, removeri. Levit. 4. v. 35. Isa. 17. v. 1. Dan. 12. v. 11. 1. Sam. 21. v. 6.

סוֹרֵר m. Perversus, indomitus, rebellis, refractarius: contumax *D. Hieronymo*. Deut. 21. v. 18. declinans. Psal. 78. v. 8. incredulus. Jer. 5. v. 23. Isa. 65. v. 2. *Fœm.* סוֹרֶרֶת Nehem. 9. v. 29. Zach. 7. v. 11. *Plur.* סוֹרְרִים increduli. Psal. 68. v. 7. desertores. Isa. 30. v. 1. infideles. Isa. 1. v. 23.

סַר m. Tristis, contumax, audire contemnens, furibundus. 1. Reg. 20. v. 43.

סָרָה f. Recessio, rebellio, dimotio, aversio, perfidia, inobedientia, contumacia, protervia, apostasia. Deut. 13. v. 5. Isa. 1. v. 5. c. 14. v. 6. & c. 31. v. 6.

סוּרִים m. *Plur.* Degeneres, declinantes, apostatæ. *Constr.* סוּרֵי Jerem. 2. v. 21. *Cum affixo* יְסוּרַי degeneres mei: *aut secundum Kimchì est pro* וְסוּרִים & recedentes: *scribitur cum* י, *sed legendum cum* ו *juxta Masorethas*. Jer. 7. v. 13.

סוּרָה f. Recedens, fugitiva. Isa. 49. v. 21.

סוּר *Nomen portæ Orientalis Templi Hierosolymitani, ad quam per quindecim gradus ascendebant*. 2. Reg. 11. v. 6.

Hanc portam Rabbini volunt septem nominibus fuisse appellatam; sc. סוּר, *quia immundorum separatio ibi fiebat juxta illud Threnorum* 4. v. 15. recedite polluti, clamaverunt eis; recedite, abite, nolite tangere; אִיתוֹן *ab* אָתָה venit, *quia per illam frequentes in atrium oratum conveniebant*; תָּוֶךְ, *quia erat media inter duas portas*; חַרְסִית, *quia sita erat ad ortum Solis*; חָדָשׁ, *quia juxta illam a Scribis lectio & doctrina innovabatur, præscripta, ac δευτερώσεις instituebantur*; יְסוֹד, *quia illic doctrinæ fundamenta quodammodo jaciebantur, ritusque, ac cæremoniæ docebantur; tandem* עֶלְיוֹן, *quia erat*

supra

supra atrium, seu oratorium Israelis.

סות *Hiphil* הֵסִית Incitare, concitare, extimulare, suscitare, stimulare, instigare, propellere, persuadere, seducere, dissuadere, avertere, removere. Job 36. v. 16. 1. Sam. 26. v. 19. Jerem. 38. v. 22. 2. Sam. 24. v. 1. suadere. 2. Reg. 18. v. 32. Isa. 36. v. 18. *Anomalum* הֵסַתָּה incitavit. 1. Reg. 21. v. 25. *pro* הֵסִיתָה, *vocali longa ChireK in brevem, & Daghes resoluta. Part.* מַסִּית incitans. Jerem. 43. v. 3. *Tzere correptum est in Pathach, & Daghes pro* מֵסִית.

סוּת m. Operimentum, pallium. *Cum affixo* סוּתֹה pallium suum. Gen. 49. v. 11. *In sacris literis semel occurrit.*

סָחַב Trahere, raptare, distrahere, lacerare, dejicere. Jerem. 15. v. 3. & c. 22. v. 19. & c. 49. v. 20. 2. Sam. 17. v. 13.

סְחָבוֹת f. *Plur.* Lacernæ, vestes laceræ, panni veteres lacerati. Jerem. 38. v. 11.

סָחָה Expurgare, verrere, abradere lutum a pavimento, scopare: radere *D. Hieronymo.* Ezech. 26. v. 4.

סְחִי m. Sordes, purgamentum, putamen, abrasio, scopatio. Thren. 3. v. 45.

סוּחָה f. Idem. Isa. 5. v. 25.

סָחַף Ducere, abducere, trahere, raptare, abripere, dejicere, prostrare, subvertere, everrere *torrentium more*. Prov. 28. v. 3. *Niphal* נִסְחַף Jerem. 46. v. 15. computrescere *D. Hieronymo. Semel in sacris literis, apud Rabbinos passim usurpatur.*

סָחַר Mercari, negotiari, nundinari, circuire negotiandi caussa, peragrare, lustrare. Gen. 34. v. 10. & 21. abire. Jerem. 14. v. 18. *Geminatis duabus radicalibus posterioribus* סְחַרְחַר circuire, agitari huc illuc. Psal. 38. v. 11. *Ait KimKi esse formæ conjugationis Kal, & Kametz primæ syllabæ conversum esse in Sceva ob reduplicationem.*

סֹחֵר m. Mercator, negotiator, institor, circulator, circumforaneus. Prov. 31. v. 14. & Gen. 23. v. 17. argentum transiens ad mercatorem, *hoc est*, moneta probata, *sicuti apud D. Hieronymum. Plur.* סֹחֲרִים mercatores. Gen. 37. v. 28. *Constr.* סֹחֲרֵי 2. Paral. 1. v. 16. *Cum affixo* סֹחֲרֶיהָ negotiatores ejus. Isa. 23. v. 8. סֹחֲרַיִךְ negotiatores tui. Isa. 47. v. 15. *Fœm.* סֹחֶרֶת negotiatrix. *Cum affixo* סֹחַרְתֵּךְ negotiatrix tua. Ezech. 27. v. 12. & 16.

סַחַר m. Negotiatio, merx, mercatus, mercatura, mercimonium. *Cum affixo* סַחְרָהּ negotiatio ejus. Isa. 23. v. 18. Prov. 3. v. 14. & c. 31. v. 18.

סְחַר m. Idem. *Constr.* סְחַר Isa. 23. v. 3.

סְחֹרָה f. Idem. *Constr.* סְחֹרַת Ezech. 27. v. 15.

מִסְחָר m. Idem. *Constr.* מִסְחַר 1. Reg. 10. v. 15.

סֹחֵרָה

סֹחֵרָה f. Parma, pelta, clypeus rotundus, ſcutum; *vulgo* rotella. Pſal. 91. v. 4.

סֹחֶרֶת f. *Lapis pretioſus in pavimentis magnificis adhibitus:* lapis Parius *D. Hieronymo*; *aliis* hyacinthus. Eſth. 1. v. 6.

סחש סָחִישׁ m. Sponte renaſcens, pullulans, repullulans, *id quod germinat, & pullulat ex radicibus ſeminis*. 2. Reg. 19. v. 29. *tranſpoſitis literis* שׁ & ס שָׁחִיס Iſa. 37. v. 30.

סיג m. Scoria *argenti, & cujuslibet metalli fuſi*: rubigo. Ezech. 22. v. 18. *Plur.* סִיגִים ſcoriæ. Prov. 25. v. 4. Iſa. 1. v. 22. Pſal. 119. v. 119. י *primo deficiente*, סָגִים Ezech. 22. v. 19. *Cum affixo* סִיגַיִךְ ſcorias tuas. Iſa. 1. v. 25.

סיר c. Olla, lebes, ahenum, cacabus, chytra: lembus, linter, ſcapha, cymba. Exod. 16. v. 3. 2. Reg. 4. v. 38. Job 41. v. 22. *Plur. maſc.* סִירִים ſpinæ. Hoſ. 2. v. 6. Nah. 1. v. 10. *Fœm.* סִירוֹת ollæ. 2. Paral. 4. v. 11. Pſal. 58. v. 10. hami: ollæ *D. Hieronymo*. Amos 4. v. 2. *Cum affixo* סִירֹתֵיכֶם ollæ veſtræ. Pſal. 58. v. 10. ſpinæ veſtræ *Septuaginta*.

סכך Tegere, obtegere, protegere, operire, obducere. 1. Paral. 28. v. 18. Exod. 33. v. 22. opponere. Thren. 3. v. 44. *item cum* שׂ *pro* ס. *ſed* Exod. 40. v. 3. *proprie eſt* dividere, *ſcil. inter Arcam, & Tabernaculum, ut* v. 21. *D. Hieronymo* dimittere. *Pihel* שֹׂכֵךְ operire, *D. Hieronymo* compingere. Job 10. v. 11. & סִכְסֵךְ incitare, incendere, inflammare. Iſa. 9. v. 11. & c. 19. v. 2. *Hiphil* הֵסִיךְ tegere. Exod. 40. v. 21. Jud. 4. v. 24. 1. Sam. 24. v. 4. circumdare. Job 3. v. 23. claudere, occludere. Job 38. v. 8. protegere. Pſal. 5. v. 12. ſepire. Exod. 40. v. 21. *Hophal* הוּסַךְ tegi, operiri. Exod. 25. v. 29.

סֹכֵךְ m. Operimentum; umbraculum *D. Hieronymo*: *aliis* ſcepaſterium, talpa, teſtudo, machina bellica. Nah. 2. v. 5. *ſic dicta a ſuffodiendis urbium muris, ſicut talpa terram ſuffodit*.

סֹךְ & שֹׂךְ m. Tugurium, caſa, caſula, umbra, tabernaculum, tegmen. *Cum affixo* סֻכּוֹ tabernaculum ejus. Pſal. 76. v. 3. Thren. 2. v. 6. Jerem. 25. v. 38. בְּסֻכֹּה in umbra ſua. Pſal. 27. v. 5. *ubi* ה *eſt pro* ו.

סֻכָּה f. Tabernaculum, caſula; tugurium, umbraculum, tegmen, ſpelunca: mapalia. Jon. 4. v. 6. *Conſtr.* סֻכַּת Amos 9. v. 11. *Cum affixo* סֻכָּתוֹ tabernaculum ejus. Pſal. 18. v. 12. *Plur.* סֻכּוֹת tabernacula. Gen. 33. v. 17. Levit. 23. v. 34.

Die decimo quinto menſis תִּשְׁרִי *ſc. Septembris, per ſeptem dies erigunt Judæi Tabernacula in memoriam Tabernaculorum, quæ habitaverunt in deſerto. Tabernacula hæc ex ramis palmarum, ſalicum, olivarum, & myrtorum ſub dio ſine iannis conſtructa ſunt; malis citreis, peponibus, cucurbitis, & aliis id genus ſunt ornata, ſtrata tapetibus, & vaſis argenteis, tabelliſque va-*

rios Sacræ Scripturæ textus continentibus distincta. In his Tabernaculis epulis, & conviviis vacant, non tamen dormiunt, quemadmodum olim consueverant. Hoc festo populus commonefit vitæ asperæ, ac duræ, quam ejus majores quadraginta annorum spatio per desertum errantes degere coacti sunt, excitaturque ad extollendam summam Dei in se benignitatem collatione facta vitæ hodiernæ cum antiqua. Ne autem Tabernaculorum extruendorum obliviscantur, ex parietibus domesticis suspensas multi tabellas quasdam habent Levitici c. 23. v. 42. verba illa complectentes: בַּסֻּכֹּת תֵּשְׁבוּ שִׁבְעַת יָמִים כָּל־הָאֶזְרָח בְּיִשְׂרָאֵל יֵשְׁבוּ בַּסֻּכֹּת in Tabernaculis habitabitis septem diebus; quisquis indigena est in Israele, in Tabernaculis maneat, *juxta Vulgatam. Olim Judæi Tabernaculorum festo thyrsos hederis, & florentibus sertis obtectos gestabant gaudio gestientes, & in memoriam revocantes, se in Ægypto captivos fuisse, & ab illa servitute liberatos. Apud Græcos hoc festum dicitur σκηνοπηγία* scenopegia, *ad quod celebrandum etiam Christum Hierosolymam se contulisse in Evangelio legimus. Summo mane hodie Judæi singulis diebus in synagogam conveniunt fasciculum ex palmæ, oleæ, & salicis ramis constantem dextera, malum citreum sinistra gestantes, cumque præcentor ad verba Levitici c. 23. Tabernaculorum constructionem in memoriam revocantia pervenit, unusquisque ad edendum strepitum fasciculum ter manu concutit, eumque ter Orientem, Meridiem, Occasum, & Septentrionem versus ductum semel sursum, ac deorsum agitat. Interea singuli hæc verba recitant:* benedictus esto tu Domine Deus noster, qui nos præceptis tuis sanctificasti, &, ut fasciculum palmæ gestaremus, imperasti. *Mox extractum ex arca librum, & in suggestu collocatum fasciculis, & malis citreis sublatis omnes circumeunt sperantes fore, ut, quod olim Israelitis in cives Jericho accidit, id sibi aliquando in Christi fideles succedat. Domum deinde revertentes Tabernacula subeunt. Ex septem diebus, quibus hæc agunt, duo priores integri solemnes sunt, quatuor intermedii partim festi, partim profesti, septimus tandem admodum sanctus. Noctem diei septimi nonnulli insomnem ducunt, sub dio cum fasciculis Lunæ radiis expositi, totius anni eventa per Lunæ radios se expiscaturos falso existimantes. Religiosiores inter Judæos totis septem diebus præterea alia quædam pietatis ergo exercent, se abluunt ante Solis ortum, in synagoga diu immorantes Dei auxilium implorant, ipsique septem ex arca libros desumentes, & in suggestu positos fasciculis instructi septies quotidie obambulant, eosque singillatim referentes in arcam iterum abdunt, & egenis stipem liberalissime largiuntur.*

סִכּוּת f. Tabernaculum. Amos 5. v. 26.

מָסָךְ m. Aulæum, velum pictum, tegmen, tegumentum, operimentum, operculum, divisio, interpositio: tentorium *D. Hieronymo.* Exod. 26. v. 36. *Constr.* מָסַךְ Exod. 35. v. 17. *vulgo* pan-

panno darasso. *Triplex fuit velum: primum intimum* פָּרֹכֶת *appellatum, quod inserviebat separando Sancto a Sancto Sanctorum; ex quatuor columnis pendebat, quarum bases argenteæ, capitella aurea. Alterum medium claudens Sanctum, januæque vicem gerens; pendens ex quinque columnis bases æreas habentibus, capitella autem aurea. Tertium velum erat portæ atrii, tertiæ partis Tabernaculi, quod januæ vicem gerebat, pendebatque e quatuor columnis cum basibus æneis, & capitellis argenteis. Primum gestabatur a Cahathitis cum Arca, & aliis; duo posteriora a Gersonitis. Usurpatur in genere hæc dictio* מָסָךְ *de aliis tegminibus, ut de tegumento nubis. Psal.* 105. *de operculo putei.* 2.*Sam.* 17.

מוּסָךְ m. Tegmen, tentorium, *locus tectus, in quo custodes manebant. Constr.* מוּסַךְ 2.Reg. 16. v. 18. *Quidam contendunt, tabulatum fuisse ad suggesti similitudinem, unde conciones haberentur, ad cujus imitationem etiam hodie in Judæorum synagogis tabulata conspiciuntur, ex quibus Lex, & Prophetæ lingua Chaldaica prælegunt.*

מְסֻכָּה f. Operimentum. *Cum affixo* מְסֻכָּתֶךָ operimentum tuum. Ezech. 28. v. 13.

סָךְ m. Summa, numerus, universitas. Psal. 42. v. 5. *Frequenter hæc dictio apud Rabbinos usurpatur.*

סִכֵּל *Pihel* Stultum reddere, *vel* efficere, infatuare. Isa. 44. v. 25. 2. Sam. 15. v. 31. *Niphal* נִסְכַּל insanire, fatuum, stultum esse: amantem, dementem, insanum, stolidum fieri: stulte agere. 1. Sam. 13. v. 13. 2. Paral. 16. v. 9. 2. Sam. 24. v. 10. *Hiphil* הִסְכִּיל stulte, temere, imprudenter, inconsiderate agere, ignorare, desipere, hebescere. Gen. 31. v. 28. 1. Sam. 26. v. 21.

סָכָל m. Stultus, fatuus, amens, rudis, inscius, hebes, demens, bardus, ignarus, nescius, indoctus, stolidus. Eccl. 2. v. 19. & c. 10. v. 3. *ubi* כְּשֶׁהַסָּכָל cum stultus, *in quo* ה *redundat. Plur.* סְכָלִים stulti. Jerem. 4. v. 22.

סֶכֶל m. Stultitia, amentia, fatuitas, dementia, insania; stabilitas. Eccl. 10. v. 6.

סִכְלוּת f. Idem. Eccl. 10. v. 1. *& cum* ש שִׂכְלוּת Eccl. 1. v. 17.

סָכַן Prodesse, utile esse: conferre, conducere, usui esse; congruere, convenire: juvare, auxiliari: thesauris præfectum esse. Job 15. v. 3. & c. 22. v. 2. & c. 35. v. 3. Isa. 22. v. 15. *Niphal* נִסְכַּן periclitari, periculum subire: calefieri; vulnerari *D. Hieronymo.* Eccles. 10. v. 9. *Hiphil* הִסְכִּין assuescere, assuefieri, solere: intelligere *D. Hieronymo.* Psal. 139. v. 3. acquiescere. Job 22. v. 21. consuescere. Num. 22. v. 30.

סֹכֵן m. Thesaurarius, præfectus aulæ. Isa. 22. v. 15.

סֹכֶנֶת f. Adjutrix; thesauraria; proficiens, utilitatem afferens; fovens, calefaciens; cohabitatrix, consuetudinaria. 1. Reg. 1. v. 2.

מִסְכֵּן m. Indigus, inops, pauper, infelix, miser. Eccles. 4. v. 13.

מִסְכֵּן m. Idem. *Item* thesaurarius, præfectus thesauro. Isa. 40. v. 20.

מִסְכֵּנוּת f. Paupertas, inopia, penuria, miseria, mendicitas, infelicitas. Deut. 8. v. 9.

מִסְכְּנוֹת f. *Plur.* Penuaria, apothecæ, thesauri, promptuaria, armamentaria. Exod. 1. v. 11. 1. Reg. 9. v. 19. urbes muris cinctæ. 2. Paral. 16. v. 4. urbes munitæ. c. 17. v. 12. apothecæ. c. 32. v. 28.

סכר *Pihel* Claudere, circumcludere, coercere, concludere, obstruere, obturare, includere: tradere. Isa. 19. v. 4. *Niphal* נִסְכַּר obstrui, obturari. Gen. 8. v. 2. Psal. 63. v. 12.

שֶׂכֶר m. Clausura, *locus, in quo aquæ clauduntur; aliis* rete; *aliis* sicera. Isa. 19. v. 10. lacuna *D. Hieronymo.* ס *mutatum est in* שׂ.

סכת *Hiphil* הִסְכִּית Auscultare, attendere, aures præbere. Deut. 27. v. 9.

סִכּוּת *Nomen Idoli: aliis* receptio cultus: *aliis* onus voluntarium. Amos 5. v. 26.

סלא *Puhal* סֻלָּא Æstimari, taxari, æquiparari, comparari, conferri. Thren. 4. v. 2. *D. Hieronymo* amiciri. *Futurum cum* ה *pro* א, תְּסֻלֶּה Job 38. v. 16.

סלד *Pihel* Æstuare, uri, calefieri: *aliis* confortari, roborari, confirmari: gestire. Job. 6. v. 10. *ubi verba* וַאֲסַלְּדָה בְחִילָה *a D. Hieronymo vertuntur* ut affligens me dolore.

סלה Sternere, prosternere, pessundare, calcare, conculcare: spernere, aspernari, contemnere; abjicere *D. Hieronymo.* Psal. 119. v. 118. *Pihel* סִלָּה auferre. Thren. 1. v. 15. *Puhal* סֻלָּה æquiparari, æstimari, conferri. Job 28. v. 26.

סֶלָה Exaltatio, elevatio. *Hæc vox per se nihil significat. Invenitur autem tantum in Psalmis, & cantico Habacuc, & ubi sita est, fiebat elevatio vocis in musica. Alii eam vertunt* in seculum; *alii* ita est, sic est rei veritas, amen, profecto. Psal. 3. v. 3. Habac. 3. v. 3. *D. Hieronymus, Aquila, & quinta editio explicant* semper. *Alii volunt fuisse vocem encliticam, paragogicam, & in carminibus cantus modulamini inservientem. Alii signum vocis attollendæ, & silentii, ut animus excitaretur ad ea perpendenda, quæ canebantur. Septuaginta, Symmachus, & Theodotion exponunt* διάψαλμα, *quasi mutationem cantilenæ, seu rhythmi, quod magis arridet, cum neque in Vulgata, neque in Arabica versione hujus vocis expositio reperiatur, & sæpe etiam in Syriaca desideretur. Non sine risu autem excipienda cujusdam interpretatio, qui nulla ratione innixus* סלה *nomen Dei proprium esse contendit. Quid Buxtorphius de hac voce senserit, vide in ejus Lexico Hebraico in dictione* סלה. *Ceterum Hebræis hodie magnus hujus vocis usus est in fine precum, & sepulchrorum epitaphiis.*

סָלַח Parcere, ignoſcere, condonare, indulgere, remittere, propitium eſſe. *Conſtruitur cum* ל. Exod. 34. v. 9. Num. 14. v. 19. Deut. 29. v. 20. Jerem. 33. v. 8. Thren. 3. v. 42. Pſal. 103. v. 3. *Niphal* נִסְלַח condonari, remitti. Levit. 4. v. 20. Num. 15. v. 28.

סַלָּח m. Parcens, condonator, propitius, veniæ largitor; propitiabilis *D. Hieronymo*. Pſal. 86. v. 5.

סְלִיחָה f. Venia, condonatio, indulgentia, propitiatio, remiſſio peccati. Pſal. 130. v. 4. *Plur.* סְלִיחוֹת veniæ. Nehem. 9. v. 9. Dan. 9. v. 9.

סָלַל Aggerare, extollere, exaltare, contumulare, ſternere viam aggeſta terra, complanare, facere iter planum. Iſa. 62. v. 10. Jerem. 18. v. 15. & c. 50. v. 26. Job 19. v. 12. Prov. 15. v. 19. viam facere. Iſa. 57. v. 14. præparare viam. Pſal. 68. v. 5. *Pihel* סִלְסֵל exaltare, elevare, magnificare. Prov. 4. v. 8. *Hithpahel* הִסְתּוֹלֵל extollere ſe. Exod. 9. v. 17.

סַל m. Caniſtrum, ſportula, calathus, cartallus, fiſcina, quaſillus, ſporta, cophinus. Gen. 40. v. 17. Exod. 29. v. 3. Jud. 6. v. 19. *Plur.* סַלִּים v. 18.

סֹלְלָה f. Agger, vallum, munitio: inſtrumentum bellicum ad deſtruendos muros, baliſta major. Jerem. 6. v. 6. 2. Sam. 20. v. 15. Iſa. 37. v. 33. Ezech. 4. v. 2. 2. Reg. 19. v. 32. *Plur.* סֹלְלוֹת baliſtæ, aggeres, arietes. Jerem. 32. v. 24.

סַלְסִלּוֹת f. *Plur.* Quali, caniſtra, cartalli, caniſtra vindemiatoria. Jerem. 6. v. 9.

מַסְלוּל m. Via, ſemita ſine offendiculis, agger. Iſa. 35. v. 8.

מְסִלָּה f. Via, agger, via trita, ſemita *ſtrata, aggeſta, & elevata lapidibus, ne viatores per lutum incedere cogantur*. Num. 20. v. 19. Iſa. 11. v. 16. & c. 19. v. 23. *Conſtr.* מְסִלַּת Iſa. 7. v. 3. Prov. 16. v. 17. *Cum affixo* בִּמְסִלָּתוֹ per viam ſuam. Joel. 2. v. 8. *Plur.* מְסִלּוֹת viæ. Iſa. 33. v. 8. trabes, gradus. 2. Paral. 9. v. 11. exaltationes; aſcenſiones *Septuaginta*. Pſal. 84. v. 6. *Cum affixo* וּמְסִלֹּתַי & ſemitæ meæ. Iſa. 49. v. 11. ſtellæ מִמְּסִלּוֹתָם e viis ſuis; *D. Hieronymo* ſtellæ manentes in ordine, & curſu ſuo. Judic. 5. v. 20.

סלם סֻלָּם m. Scala. Gen. 28. v. 12. *Nonnulli volunt a* סָלַל *derivari, quod per eam veluti viam homines ſurſum aſcendant*.

סלן סִלּוֹן & סַלּוֹן m. Spina, ſpinus, ſentis. Ezech. 28. v. 24. *ubi* סִלּוֹן מַמְאִיר ſpina pungens, *D. Hieronymus* offendiculum amaritudinis. *Plur.* סַלּוֹנִים ſpinæ: increduli, ſubverſores *D. Hieronymo*. Ezech. 2. v. 6.

סֶלַע m. Petra, rupes, ſilex, cos, lapis, ſaxum: arx, munitio, *quia ſolet plerunque ſuper petram, aut ſaxum conſtrui*. Jud. 20. v. 47. Iſa. 32. v. 2. Jerem. 48. v. 28. Numer. 24. v. 21. Pſal. 40. v. 3. שֵׁן הַסֶּלַע promontorium. *Cum affixo* סַלְעוֹ arcem

cem suam. Isa. 31. v. 9 סַלְעִי petra mea, arx mea. Psal. 18. v. 3. *Plur.* סְלָעִים petræ. Psal. 104. v. 18. Isa. 2. v. 21.

סָלְעָם m. Bombyx; *species locustæ*: scarabæus, attacus, attelabus, *insectum calvum sine cauda, & caput oblongum habens*. Levit. 11. v. 12. attacus *D. Hieronymo*. *Volunt autem, attacum esse volucrem quatuor pedibus innitentem, & retro crura longiora habentem: ejus esus a Mose permittitur*.

סִלֵּף *Pihel* Pervertere, deflectere, detorquere, subvertere: mutare. Exod. 23. v. 8. Prov. 13. v. 6. supplantare. Prov. 19. v. 3. Job 12. v. 19. detrahere. Prov. 21. v. 12.

סֶלֶף m. Perversitas, perversio, obliquitas, deflexio, supplantatio. Prov. 11. v. 3. & c. 15. v. 4.

סֹלֶת f. Simila, similago, farina subtiliter molita, ac purissima, *ut* קֶמַח farina communis. *In sacris maximus erat similæ usus, ut ex Scriptura passim colligitur; farina autem adhibebatur tantummodo ad conficiendum panem vulgarem, & communem, & in oblatione zelotypiæ, ut ex Num. 5. v. 15. liquido constat*. Gen. 18. v. 6. Exod. 29. v. 2. *Cum affixo* מִסָּלְתָּהּ de simila ejus. Levit. 2. v. 2.

סם *In numero singulari apud Rabbinos tantum reperies*. סַמִּים m. *Plur.* Aromata. Exod. 30. v. 7. & 34. & c. 35. v. 8. סַמִּים *proprie inserviunt cibis condiendis*, בְּשָׂמִים *autem conficiendo suffitui, medicamentis, & unguentis*.

סְמָדַר m. Gemma, folliculus primus, *qui flore cadente apparere incipit*; uva prima, uva minuta, *sc. statim ac effloruit, & agnoscitur uva, sed nondum perfecta*; acerba *vero dicitur* בּוֹסֶר, *&* matura עֵנָב. Cant. 2. v. 13. & c. 7. v. 12.

סָמַךְ Niti, inniti, sustinere, incumbere, jungere, conjungere, apponere, imponere. *Sic construitur cum* עַל. Lev. 1. v. 4. Deut. 34. v. 9. accedere, appropinquare, fulcire, sustentare, stabilire, confirmare. Gen. 27. v. 37. Num. 27. v. 18. Ezech. 24. v. 2. Isa. 59. v. 16. Psal. 37. v. 24. confirmari. Psal. 88. v. 8. *Niphal* נִסְמַךְ fulciri. Psal. 71. v. 6. 2. Reg. 18. v. 21. 2. Paral. 32. v. 8. Isa. 48. v. 2. Jud. 16. v. 19. *Pihel* סַמֵּךְ fulcire. Cant. 2. v. 5.

סְמִיכָה *apud Rabbinos est* manuum impositio. *Fuit autem manuum impositio olim in usu, ritusque imponendi manus vel super caput hominis, vel pecudis tum in Veteri, tum in Novo Testamento ex Dei institutione, non ex humana voluntate, profectus est. Itaque victimæ dominus, eam coram Domino constitutam ad Occidentem vertebat, & maximo nisu ejus capiti manus imponebat peccata sua interim confitens, vel Deum commendans in sacrificio salutari. Nemo domini vicem gerere poterat; manusque victimis imponere vetitum erat servis, surdis, cæcis, stultis, ætate minoribus, alienigenis, ac mulieribus.*

סָמֶל & סֵמֶל m. Simulacrum, ſculptile, idolum: ſimile, ſimilitudo. Deuter. 4. v. 16. Ezech. 8. v. 5. 2. Paral. 33. v. 7.

סמן *Niphal* נִסְמָן Signare. Iſa. 28. v. 25. *ubi Part.* נִסְמָן ſignatus: *a D. Hieronymo vertitur* milium. סִימָן ſignum: *nomen frequens Hebræis: apud Græcos* σημεῖον, *pro quo ſacræ literæ uſurpant* אות.

סָמַר Horrere, exhorreſcere, horreſcere, obrigere, rigere, rigidum, horridum eſſe: horripilare *D. Hieronymo*. Pſal. 119. v. 120. Jerem. 51. v. 27. *ubi* ſicut bruchus סָמָר horruit; *a D. Hieronymo exponitur* ſicut bruchus aculeatus. *Pihel* סִמֵּר horridum efficere: inhorreſcere *D. Hieronymo*. Job 4. v. 15.

מַסְמְרִים & מַסְמֵרִים m. *Plur.* Clavi, *ſic dicti, quia cum horrore, & crepitu figuntur*. Iſa. 41. v. 7. 1. Paral. 22. v. 3. *Fœm.* מַסְמְרוֹת & מַסְמֵרוֹת clavi. Jer. 10. v. 4. 2. Paral. 3. v. 9. & ש *pro* ס, מַשְׂמְרוֹת Eccleſ. 12. v. 11.

סְנֶה m. Rubus, dumetum, ſenticetum, vepretum. Exod. 3. v. 2. Deuter. 33. v. 16. *Hoc nomine eſt appellatus etiam mons Sinai in Arabia in Madianitide. Hinc* סִינִים Sinæi, *populi ad Auſtrum incolentes reſpectu Judææ*. Iſa. 49.

סַנְוֵר m. Cæcitas, obtenebratio oculorum, & cordis. *In numero ſingulari eſt in uſu ſolum apud Rabbinos. Plur.* סַנְוֵרִים cæcitas. Gen. 19. v. 11. 2. Reg. 6. v. 18.

סַנְסִן m. Ramus, palmes. *Plur.* סַנְסִנִּים rami. *Cum affixo* סַנְסִנָּיו fructus ejus *D. Hieronymo*. Cant. 7. v. 8.

סְנַפִּיר m. Pinnæ piſcium, pinnulæ. Levit. 11. v. 9. & 10.

סָס m. Blatta, tinea. Iſa. 51. v. 8.

סָעַד Fulcire, firmare, ſtabilire, roborare, corroborare, ſuſtentare, ſuſtinere, ſuffulcire, confortare, auxiliari: refocillare, recreare. Jud. 19. v. 5. Iſa. 9. v. 7. Pſal. 119. v. 117. prandere. 1. Reg. 13. v. 7. roborari. Prov. 20. v. 28.

מִסְעָד m. Fulcrum, columna, fulcimentum, ſuſtentaculum, contignatio, pavimentum, ornamentum. 1. Reg. 10. v. 12.

סָעָה Suſcitare: proficiſci. Pſal. 55. v. 9. *ubi* סֹעָה *a nonnullis exponitur* profectio; propulſatio; *a D. Hieronymo* tempeſtas. *Semel in ſacris literis occurrit*.

סעף סָעַף & סֵעֵף *Pihel* Collucare, ramos excidere. Iſa. 10. v. 33.

סָעִיף m. Ramus: ſurculus: frons, dis; *metaphorice* ſcopulus; cogitatio; promontorium, ſummitas, prominentia, protenſio, exceſſus, cacumen. *Conſtr.* סְעִיף Judic. 15. v. 11.

v. 11. spelunca: specus *D. Hieronymo*. *Plur.* סְעִפִּים partes *D. Hieronymo*; *aliis* cogitationes. 1. Reg. 18. v. 21. *Constr.* סְעִפֵּי dentes, scopuli, summitates, cacumina. Isa. 57. v. 5. rami. c. 17. v. 6. cavernæ. Isa. 2. v. 21. *Cum affixo* סְעִפֶּיהָ summitates ejus. Isa. 27. v. 10. cogitationes ejus; *aliis* rami ejus. *Cum* ש בִּשְׂעִפִּים in cogitationibus; *D. Hieronymus* in horrore. Job 4. v. 13. *Cum affixo* שְׂעִפַּי cogitationes meæ. Job 20. v. 2. *Illud autem cap. 2. v. 21. quidam exponunt* in vectibus.

סְעַפּוֹת f. *Plur.* Rami. *Cum affixo* אֶל־סְעַפֹּתָיו ramis ejus; *D. Hieronymus* summitatem ejus. Ezech. 31. v. 8. בִּסְעַפֹּתָיו in ramis ejus. v. 6.

סֵעֲפִים m. *Plur.* Cogitationes. Psal. 119. v. 113.

סַעַר & שַׂעַר m. Turbo, procella, tempestas, impetus. Jon. 1. v. 4. Isa. 28. v. 2. *Cum affixo* בְּסַעֲרֶךָ cum turbine tuo. Psal. 83. v. 16. *Fœm.* שְׂעָרָה & סְעָרָה Ezech. 1. v. 4. Job 9. v. 17. Psal. 107. v. 25. Nah. 1. v. 3. *Constr.* סַעֲרַת Jerem. 23. v. 19. *Plur.* סְעָרוֹת turbines. Ezech. 13. v. 11. *Constr.* סַעֲרוֹת Zach. 9. v. 14.

סָעַר Procellosum esse, procellis agitari, tumultuari, turbari, tumescere; intumescere *D. Hieronymo*: turbulenter agere, conturbare, turbinem concitare. Jon. 1. v. 11. Isa. 54. v. 11. Psal. 58. v. 10. Abac. 3. v. 14. *Niphal cum* ש, נִשְׂעַר commoveri, conturbari, fluctuare. Psal. 50. v. 3. 2. Reg. 6. v. 10. *Pihel* שֵׂעֵר in morem procellæ abripere. Job 27. v. 21. *Anomalum* אֲסָעֲרֵם procellis agitabo eos. Zach. 7. v. 14. *pro* אֲסַעֲרֵם, *aut* אֶסָּעֲרֵם *ex forma Niphal*. *Puhal* סֹעַר turbine abripi, commoveri turbine. Hos. 13. v. 3. *Hithpahel* הִשְׂתָּעֵר irruere turbinis instar. Dan. 11. v. 40.

ספא מִסְפּוֹא m. Pabulum, *cibus omnis jumentorum præter paleam*. Gen. 24. v. 25. & 32. c. 42. v. 27. c. 43. v. 24. Judic. 19. v. 19. *Apud Latinos pabulum usurpatur plerunque pro omni cibo herbaceo.*

סָפַד Plangere, planctum edere, lugere, flere, lamentari; queri. *De pompa funebri, & ceremoniis lugentium mortuos proprie usurpatur. Construitur cum præposit.* עַל, & ל. Gen. 23. v. 2. 1. Reg. 14. v. 13. Eccles. 3. v. 4. Mich. 1. v. 8. *Niphal* נִסְפַּד plangi. Jerem. 14. v. 6.

מִסְפֵּד m. Planctus, luctus, fletus. *Constr.* מִסְפַּד Jerem. 6. v. 26.

מִסְפֵּד m. Idem. Amos 5. v. 16. *Constr.* מִסְפַּד *ut supra.*

סָפָה Consumere, absumere, perdere, perimere. Gen. 18. v. 23. Deut. 29. v. 19. Isa. 7. v. 20. Psal. 40. v. 15. consumi, deficere. Jerem. 12. v. 4. augere, addere, adjicere, contrahere. Num. 32. v. 14. Isa. 21. v. 1. Jerem. 7. v. 21. *Niphal* נִסְפָּה consumi, perimi, perire. Gen. 19. v. 15. 1. Sam. 12. v. 25. & c. 26. v. 10. & c. 27. v. 1. Prov. 13. v. 23. *Hiphil* הִסְפָּה accumulare, addere. Deuter. 32. v. 23.

סָפַח Congregare, aggregare, jungere, adjungere, conjungere, adhibere, cooptare, associare, jactare: dimittere *D. Hieronymo*. *Aliquando est cum* שׂ *loco* ס. 1. Sam. 2. v. 26. *Niphal* נִסְפַּח adjungere, associare se; adhærere. Isa. 14. v. 1. *Pihel* סִפַּח admovere, aggregare: scabie afficere; decalvare; adhibere, admovere: mittere *D. Hieronymo*. Abac. 2. v. 15. Isa. 3. v. 7. *Puhal* סֻפַּח aggregari: scabie affici. Job 30. v. 7. *Hithpahel* הִסְתַּפֵּחַ adhærere. 1. Sam. 26. v. 19. habitare *D. Hieronymo*.

סָפִיחַ m. Sponte natum, sponte crescens, germen per se nascens sine satione. Isa. 37. v. 30. *Constr.* סְפִיחַ Levit. 25. v. 5. *Plur. cum affixo* סְפִיחֶיהָ germina ejus; *ubi verba illa* תִּשְׁטֹף סְפִיחֶיהָ עֲפַר־אָרֶץ diluet (*pro* diluent) germina ejus pulverem terræ; *a D. Hieronymo exponuntur* & alluvione paulatim terra consumitur; *ab aliis* & inundat renascentia pulveris terræ. Job. 14. v. 19. *Locum autem Levit. 25. v. 11. ubi* אֶת־סְפִיחֶיהָ *exponit pariter D. Hieronymus* sponte in agro nascentia.

סַפַּחַת f. Scabies, apostema, abscessus: pustula: morphæa alba, *quam volunt parum differre a lepra*. Levit. 13. v. 2.

מִסְפַּחַת f. *Plaga quædam lepræ cuti adhærens*, scabies, pustula: *aliis* morphæa, *quæ parum differt a lepra*. Levit. 13. v. 2.

מִסְפָּח m. Suppuratio, aggregatio, vulnus, plaga lepræ: pertinacia, contumacia. Isa. 5. v. 7. iniquitas *D. Hieronymo*.

מִסְפָּחוֹת f. *Plur.* Consibulæ: pepla, velamina, linteola, *quibus mulieres faciem velabant*, tiaræ; cervicalia *D. Hieronymo*. Ezech. 13. v. 18. *Cum affixo* אֶת־מִסְפְּחֹתֵיכֶם cervicalia vestra. Ezech. 13. v. 21.

סֵפֶל m. Simpulum, phiala, crater, hydria, lagena, concha, uter. Jud. 5. v. 25. & c. 6. v. 38.

סָפַן Tegere, obtegere, operire: laqueare, contignare. Deut. 33. v. 21. 1. Reg. 6. v. 9. & c. 7. v. 3. Jerem. 22. v. 14. *Et cum* שׂ Deuter. 33. v. 19. *In numero plurali constr.* וּשְׂפֻנֵי טְמוּנֵי & absconditos thesauros. Deut. 33. v. 19.

סִפּוּן m. Tegmen, tegumentum, tectum, contignatio, tabulatum; laquearia *D. Hieronymo*. 1. Reg. 6. v. 15.

סְפִינָה f. Navis, carina, linter, ratis, cymba, navicula: puppis: sentina. Jon. 1. v. 5.

סָפַף *Hithpahel* הִסְתּוֹפֵף Hospitari, limen frequentare, ad limen manere. Psal. 84. v. 11.

סַף m. Vas, calix, hydria, pelvis, phiala, crater, *nomen universale vasis omnibus vinariis, & aliis vasis domesticis conveniens*. Zach. 12. v. 2. 2. Reg. 12. v. 9. postis, limen. Exod. 12. v. 22. Jud. 19. v. 27. Ezech. 40. v. 6. *Plur.* סִפִּים limina, postes, vestibula, superlimina-

 ria.

ria. Amos 9. v. 1 1. Paral. 9. v. 19. Isa. 6. v. 4. crateres, calices, hydriæ. Jerem. 52. v. 18. & 19. *Fœm.* סִפּוֹת pelves, crateres, hydriæ. 1. Reg. 7. v. 50. 2. Reg. 12. v. 13. *cum Pathach* סַפּוֹת hydriæ. 2. Sam. 17. v. 18.

סָפַק Percutere palmam ad palmam, plaudere, complodere, percutere: involvere, vertere, volutare se. *Construitur cum* עַל, & אֶל: *aliquando scribitur cum* שׂ. Num. 24. v. 10. Thren. 2. v. 15. stringere. Job 27. v. 23. allidere. Jerem. 48. v. 26. percutere. Jer. c. 31. v. 19. Job. 34. v. 26. Ezech. 21. v. 12. *Hiphil* הִסְפִּיק applaudere, acquiescere. Isa. 2. v. 6.

שֶׂפֶק m. Explosio, flagellum, percussio. Job 36. v. 18.

סֵפֶק m. Sufficientia. Job 20. v. 2. *ubi verba illa* בִּמְלֹאות סִפְקוֹ יֵצֶר לוֹ cum repletus fuerit ad sufficientiam suam, angustia illi, *a D. Hieronymo explicantur* cum satiatus fuerit, arctabitur.

סָפַר Numerare, annumerare, dinumerare, enumerare, narrare, referre, nuntiare, recensere. Levit. 15. v. 13. Deuter. 16. v. 9. 2. Sam. 24. v. 10. Psal. 56. v. 9. & 139. v. 18. *Niphal* נִסְפַּר Gen. 16. v. 10. & c. 32. v. 12. 1. Reg. 8. v. 5. Jerem. 33. v. 22. *Pihel* סִפֵּר narrare, enarrare, recensere. Gen. 40. v. 8. Joel. 1. v. 3. *Puhal* סֻפַּר narrari. Job 37. v. 20. Isa. 52. v. 15. Abac. 1. v. 5. Psal. 22. v. 31. & 88. v. 12.

סֹפֵר m. Scriba, notarius, actuarius, tabellio, censor, cancellarius, legisperitus, jurisperitus. 2. Reg. 12. v. 10. 2. Par. 24. v. 11. Isa. 33. v. 18. *Plur.* סֹפְרִים scribæ. Jerem. 8. v. 8. 1. Reg. 4. v. 3. *Constr.* סֹפְרֵי Esth. 3. v. 12.

Scribarum nomen vel politicum, vel Ecclesiasticum esse potest. Politice sumptum significat notarios tum publicos, tum privatos, & apud Talmudistas puerorum magistros; Ecclesiastice autem Scribarum nomine intelliguntur critici sacri, prophetæ, publici professores, & doctores, legis interpretes, & expositores, ad quos spectabat populum docere, tribuum genealogias asservare, sacras literas exponere, a corruptionibus vindicare, populo prælegere, & dubia, ac quæstiones difficiles ex Mose, aut Prophetis elicitas, dirimere. Quidam a legis promulgatione originem traxisse Scribas contendunt, necessitate exigente, ut essent, qui eam scriberent, & explicarent; alii Davidi Scribarum institutionem tribuunt, alii cum Pharisæis natos Scribas volunt; alii D. Hieronymum secuti Scribarum patres Hillelem, & Schammai faciunt; alii vero similius ab Esdra post captivitatem Babylonicam inventos fuisse Scribas arbitrantur, ut una cum ipso sacra volumina describerent, & interpretarentur, unde Scribæ celeris *nomen ipsi inditum. Neque putes, Scribarum nomen sectam importare. Etenim Scribarum alii ex partibus Sadducæorum, alii Pharisæorum, alii Hessæorum stabant, ipsorumque doctrinæ, & vivendi rationi erant addicti. Præterea, quicunque le-*

legis peritia, vel aliquo literaturæ genere præstabat, Scribæ nomine nuncupabatur. Ea porro auctoritate Scribæ pollebant, ut maximi in iudiciis eorum sententia haberetur, & in iure dicendo cum principibus Sacerdotum sederent, quod patet ex Matthæi Evangelio c. 20. v. 18. ubi Christus principibus Sacerdotum, & Scribis se tradendum prædicit. Non solum autem Hierosolymis habitasse Scribas, sed in omnibus locis, ubi synagogæ erant, ex variis Sacræ Scripturæ locis confirmatur. Eorum vestis similis erat dalmaticis Presbyterorum apud Christi fideles. Pallio autem utebantur quatuor angulos habente, ex quibus globuli punica mala referentes pendebant, quemadmodum ex D. Epiphanio hæresi decima quinta colligitur. In Templo, & in synagoga populus a Scribis instruebatur. Locus vero omnibus docentibus, & discentibus Hierosolymis assignatus erat area atrii Israelitarum, in cujus lateribus porticus erant constructæ ex marmore candido, & laquearibus cedrinis obtectæ recipiendis Israelitis, & ab injuria temporis defendendis. Porro frequentes huc conveniebant tribus festis solennibus viri eruditi, & simul commorabantur, ut inter se de locis Sacræ Scripturæ obscuris conferrent, ac disputarent.

סֵפֶר m. Liber, catalogus, libellus, codex, narratio, enarratio, enumeratio, recensio, epistola, literæ, charta. Gen. 5. v. 1. 2. Reg. 5. v. 5. *Peculiariter, & antonomastice apud Hebræos nomine* סֵפֶר *intelligitur* Pentateuchus. *Cum affixo* מִסִּפְרִי de libro meo. Exod. 32. v. 33. *Plur.* סְפָרִים libri. 1. Reg. 21. v. 8. Eccles. 12. v. 12.

סְפָר m. Numeratio, liber. 2. Paral. 2. v. 17.

סַפִּיר m. Sapphirus, *lapis pretiosus coloris aerei*. Exod. 28. v. 18. & c. 34. v. 10. *Plur.* סַפִּירִים sapphiri. Cant. 5. v. 15. Isa. 54. v. 11.

סְפֹרוֹת f. *Plur.* Numeri. Psal. 71. v. 15.

סִפְרָה f. Numeratio, numerus, liber rationum. *Cum aff.* בְּסִפְרָתֶךָ in libro tuo. Psal. 56. v. 9.

מִסְפָּר m. Numerus, enumeratio, narratio. Gen. 41. v. 49. Numer. 23. v. 10. אֵין מִסְפָּר innumerabilis. *Constr.* מִסְפַּר Jud. 7. v. 6. Levit. 25. v. 15. *Cum affixo* לְמִסְפָּרָם secundum numerum eorum. 1. Par. 27. v. 1. מִסְפַּרְכֶם numero vestro. Numer. 14. v. 29. *Plur. constr.* מִסְפְּרֵי numeri. 1. Paral. 12. v. 23.

סְפָרַד Hispania. Obad. 20. Bosphorus *D. Hieronymo*.

סָקַל Lapidare, lapidibus obruere; dilapidare. Exod. 19. v. 13. Deuter. 13. v. 10. Jos. 7. v. 25. *Niphal* נִסְקַל lapidibus obrui. Exod. 19. v. 13. *Pihel* סִקֵּל lapidare. 2. Sam. 16. v. 6. amovere lapides. Isa. 5. v. 2. & c. 62. v. 10. *Puhal* סֻקַּל lapidari. 1. Reg. 21. v. 5. & 14.

סָרָב m. Refractarius, rebellis. *Plur.* סָרָבִים rebelles. Ezech. 2. v. 6.

סרה סִרְיוֹן m. Lorica. *Cum affixo* בְּסִרְיֹנוֹ in lorica sua. Jerem. 51. v. 3. *Plur. fœm.* סִרְיֹנוֹת loricæ. Jerem. 46. v. 4.

סָרַח Supereſſe, ſuperfluere, abundare, ſuperabundare, redundare, extendi, luxuriare. Exod. 26. v. 12. & 13. laſcivire. Amos 6. v. 4. & 7. Ezech. 17. v. 6. & c. 23. v. 15. *Niphal* נִסְרַח ſuperfluum exiſtimari, nihili fieri, corrumpi, fœtere, putreſcere: inutilem fieri *D. Hieronymo*. Jerem. 49. v. 7.

סֶרַח m. Superfluitas, abundantia, ſuperabundantia, redundantia: redundans, ſuperabundans, ſuperfluum. Exod. 26. v. 12.

סרן סְרָנִים m. *Plur.* Reguli, ſatrapæ, principes, tyranni. 1. Sam. 6. v. 8. & c. 29. v. 6. *Conſtr.* סַרְנֵי Joſ. 13. v. 3. Judic. 3. v. 3. tabulæ, axes. 1. Reg. 7. v. 30. *Cum affixo* וּלְסַרְנֵיכֶם & principibus veſtris. 1. Sam. 6. v. 4.

סָרִיס m. Eunuchus, caſtratus, ſpado. Iſa. 56. v. 3. cubicularius, aulicus, princeps. 2. Reg. 8. v. 6. *Elias animadvertit, miniſtros principum non fuiſſe appellatos* סָרִיסִים*, niſi in Perſide, Ægypto, Media, & Babylone. Conſtr.* סְרִיס Gen. 37. v. 36. & c. 39. v. 1. *Plur.* סָרִסִים aulici: eunuchi. 2. Reg. 20. v. 18. *ſine* י *in medio*. Jerem. 41. v. 16. *Conſtr.* סָרִיסֵי סְרִיסֵי Eſth. 2. v. 21. *&* סְרִיסֵי Gen. 40. v. 7. *Cum affixo* סָרִיסָיו eunuchos ſuos. Gen. 40. v. 2.

סרעף סַרְעַפָּה f. Ramus, ramuſculus tenerrimus, arbuſtum. *Plur. cum affixo* סַרְעַפֹּתָיו ramuſculi ejus, arbuſta ejus. Ezech. 31. v. 5.

סרף מְסָרֵף m. Veſpillo, uſtor, comburens, curator funerum. *Cum affixo* וּמְסָרְפוֹ propinquus ejus *D. Hieronymo*. Amos 6. v. 10. *aliis eſt* avunculus, frater matris, *ut* דוֹד patruus, *id eſt*, frater patris.

סִרְפָּד m. Paliurus, urtica, arbuſtum. Iſa. 55. v. 13.

סָרַר Refractarium, rebellem, contumacem eſſe: prævaricari. Deut. 21. v. 18. Hoſ. 4. v. 16.

סֹרֵר m. Perverſus, immorigerus, incredulus, intractabilis, indomitus, rebellis, protervus, contumax, refractarius. Pſal. 78. v. 8. סֹרֵר וּמֹרֶה dyſcolus. *Fœm.* סוֹרֶרֶת Nehem. 9. v. 29. *Plur. maſc.* סוֹרְרִים Prov. 7. v. 11. Pſal. 68. v. 7.

סתה סְתָו m. Tempus hyemis, hyems: bruma. Cant. 2. v. 11. *In ſacris literis alibi non invenies.*

סָתַם Obſtruere, claudere, occludere, obturare. 2. Paral. 32. v. 30. *& cum* שׂ excludere. Thren. 3. v. 8. ſignare, obſignare. Dan. 12. v. 9. 2. Reg. 3. v. 19. *Niphal* נִסְתַּם occludi. Nehem. 4. v. 7. *Pihel* סִתֵּם occludere, claudere. Gen. 26. v. 15. & 18.

סָתַר Latere, latitare, delitescere, abscondi, celari, occultari. Prov. 22. v. 3. *Niphal* נִסְתַּר abscondi. Prov. 27. v. 12. Psal. 19. v. 2. & 38. v. 10. Job 34. v. 22. protegi. Isa. 28. v. 15. *& cum* ש computrescere. 1. Sam. 5. v. 9. *Pihel* סִתֵּר abscondere. Isa. 16. v. 3. *Hiphil* הִסְתִּיר abscondere, occulere, supprimere, occultare, celare, abdere, condere. Psal. 10. v. 11. Isa. 29. v. 15. *Hithpahel* הִסְתַּתֵּר latitare, abdere se. Isa. 29. v. 14. 1. Sam. 23. v. 19.

סֵתֶר m. Latebra, latibulum, secretum, occultatio, absconsio. Jud. 3. v. 19. Psal. 27. v. 5. בַּסֵּתֶר clam, abdite, furtim, clanculum, occulte, secreto. Jerem. 40. v. 15. Prov. 21. v. 14. *Cum affixo* סִתְרוֹ latibulum suum. Psal. 18. v. 12. *Plur.* סְתָרִים Prov. 9 v. 17.

סִתְרָה f. Latebra. Deuter. 32. v. 38.

מִסְתָּר f. Idem. Habac. 3. v. 14. Psal. 10. v. 9. *Plur.* מִסְתָּרִים latibula, absconsiones, secreta. Isa. 45. v. 3. Psal. 17. v. 12. *Cum affixo* מִסְתָּרָיו secreta ejus. Jerem. 49. v. 10.

מַסְתֵּר m. Idem. Isa. 53. v. 3.

מִסְתּוֹר m. Latibulum. Isa. 4. v. 6.

INCIPIENTIA

A ע

In numeris valet ſeptuaginta, ſemperque eſt litera radicalis, nec unquam Daghes recipit, ſicuti neque ceteræ gutturales.

עבב עָב m. Denſum, ſpiſſum; denſitas; trabs. 1. Reg. 7. v. 6. Ezech. 4. v. 25. *Plur.* עָבִים trabes. Ezech. 41. v. 26. *aliis* foramina, *in quibus ponuntur trabium capita; aliis* ligna, *quæ exeunt ex pariete, ſuper quæ requieſcunt trabium capita.*

עָבַד Servire, deſervire, inſervire, obſequi, famulari, miniſtrare; laborare. Exod. 21. v. 29. Deut. 28. v. 48. 2. Sam. 16. v. 19. 2. Reg. 18. v. 7. ſervitutem exigere: *tunc autem cum* ב *conſtruitur. Item* colere, facere, agere, operari. Gen. 4. v. 2. Pſal. 97. v. 7. Numer. 4. v. 26. Iſa. 19. v. 9. Jerem. 27. v. 11. 2. Reg. 21. v. 21. Ezech. 29. v. 20. Job 36. v. 11. Jerem. 25. v. 14. ſacrificare. Exod 3. v. 12. & c. 7. v. 16. & c. 10. v. 7. *Part.* עֹבֵד cultor. Mal. 3. v. 18. עֹבֵד אֲדָמָה agricola. Gen. 4. v. 2. *Niphal* נֶעֱבַד Eccleſ. 5. v. 8. *ubi verba* Rex לְשָׂדֶה נֶעֱבָד propter agrum factus eſt, *a D. Hieronymo* Rex imperat ſervienti *exponuntur, & a Septuaginta* Rex agri exculti: coli; arari. Deut. 21. v. 4. Ezech. 36. v. 9. *Puhal* עֻבַּד cultum eſt. Deut. 21. v. 4. ſervitum eſt. Iſa. 14. v. 3. *Hiphil* הֶעֱבִיר ad ſervitutem cogere, ſervitutem exigere, ſervitute premere, opprimere. Exod. 6. v. 5. Ezech. 29. v. 18. 2. Paral. 2. v. 18.

עֶבֶד m. Servus, conſervus, famulus, miniſter, colonus, cliens, mancipium. Gen. 9.

9. v. 25. & c. 44. v. 10. Levit. 25. v. 42. Jos. 1. v. 1. Prover. 14. v. 35. addictus, obsequens, subjectus. Isa. 52. v. 13. עֶבֶד אֱלֹהִים religiosus. *Cum affixo* עַבְדּוֹ servum suum. Gen. 24. v. 2. וְעַבְדְּךָ & servus tuus. Deut. 5. v. 14. *Plur.* עֲבָדִים servi. Exod. 21. v. 7. *Constr.* עַבְדֵי Isa. 54. v. 17. *Cum affixo* וַעֲבָדֶיךָ & servi tui, Exod. 9. v. 30. עֲבָדָיו servos suos. Gen. 20. v. 8.

עֲבֹדָה f. Servitus, administratio, pensum, ministerium, famulatus, opus, cultus, religio, cultura. Gen. 29. v. 26. Exod. 1. v. 14. Deuter. 26. v. 6. *Constr.* עֲבוֹדַת Numer. 4. v. 47. Isa. 23. v. 17. 1. Paral. 27. v. 26. *Cum affixo* עֲבֹדָתוֹ ministerio ejus. Exod. 35. v. 21. בַּעֲבֹדָתָם in ministerio eorum. 1. Paral. 24. v. 3.

עֲבֻדָּה f. Famulitium: opus rusticum. Gen. 26. v. 14. Job 1. v. 3.

עַבְדוּת & עַבְדֻת f. Servitus. *Cum affixo* בְּעַבְדֻתֵנוּ in servitute nostra. Exod. 9. v. 8. & 9.

מַעֲבָדִים m. *Plur.* Facta, opera. *Cum affixo* מַעְבָּדֵיהֶם opera eorum. Job 34. v. 25.

עָבָה Densum, crassum esse, crassescere, incrassari, impinguari. Deut. 32. v. 15. 1. Reg. 12. v. 10.

עָב m. Densitas, caligo. Exod. 19. v. 9.

עֳבִי m. Idem. Job 15. v. 26. *Plur. constr.* עֲבִי densitates. 2. Paral. 4. v. 17.

עֳבִי m. Crassitudo. *Cum affixo* וְעָבְיוֹ & crassitudo ejus. 1. Reg. 7. v. 26. Jerem. 52. v. 21.

מַעֲבֶה m. Crassities, densitas; terra argillosa. 1. Reg. 7. v. 46.

מַעֲבִי m. Idem. 1. Reg. 7. v. 26.

עָבַט Pignerari, pignus capere, mutuari dato pignore, mutuum capere. Deut. 24. v. 10. & c. 15. v. 6. *Pihel* עִבֵּט pervertere, declinare. Joel. 2. v. 7. *aliis* tardare, retardare, retinere, morari. *Hiphil* הֶעֱבִיט mutuare sub pignore, fœnerare: mutuum dare. Deuter. 15. v. 8. & 9.

עֲבוֹט m. Pignus, hypotheca. Deuter. 24. v. 11. *Cum affixo* בַּעֲבֹטוֹ in pignore ejus. Deuter. 24. v. 10.

עַבְטִיט m. Divitiarum copia: densum lutum. Habac. 2. v. 6. *Consuetudo olim erat apud Romanos, ut alicui imprecantes terram gravem imprecarentur, levem vero, cui bene precabantur.*

עָבַר Transire, pertransire, progredi, transcendere, transigere, transgredi, præterire, prætergredi, tranare, vadere. *Construitur vel absolute, vel cum præpositionibus* עַל, מִן, בֵּין, & ב. Gen. 15. v. 17. Deut. 29. v. 12. Jerem. 8. v. 13. & c. 23. v. 9. & c. 34. v. 18. Ruth 2. v. 2. *cum* ל *significat* dissimulare, connivere, condonare. Mich. 7. v. 18. Amos 7. v. 8. Prov. 19. v. 11. עָבַר בַּיָּם navigare. *Anomalum* תַּעֲבוּרִי transibis.

ibis. Ruth 2. v. 8. *cum SureK loco Cholem*. *Niphal Futurum* יֵעָבֵר transire poterit. Ezech. 47. v. 5. *Pihel* עִבֵּר inire, coire: prægnantem reddere: concipere, gravidam fieri *D. Hieronymo*. Job 21. v. 20. pessulo claudere. 1. Reg. 6. v. 21. *Hiphil* הֶעֱבִיר transitum jubere, *vel* permittere, traducere, transmittere, transferre, transvehere, prætervehere. Gen. 47. v. 21. Zach. 3. v. 4. Jer. 15. v. 14. *Anomalum* הֵעֲבַרְתָּ traduxisti. Jos. 7. v. 7. *cum Tzere sub* ה *loco Pathach*. *Hithpahel* הִתְעַבֵּר excandescere, irasci. *Construitur cum* ב, *& semel cum* עִם. Psal. 89. v. 39. Prov. 20. v. 2. transire. Prov. 14. v. 16. differre. Psal. 78. v. 59. & 62.

עֵבֶר *&* עֵבֶר m. Transitus, trajectio, vadum, latus. 1. Sam. 14. v. 40. contra, ex adverso, e regione. Exod. 25. v. 37. *quandoque est præpositio* cis, citra, ultra. Deut. 4. v. 49. & c. 30. v. 14. *Cum affixo* לְעֶבְרוֹ ad latus suum. Isa. 47. v. 15. *Plur.* מֵעֲבָרִים undique. Jerem. 22. v. 20. עֲבָרִים Abarim *est & nomen montium*. Numer. 33. v. 47. *Constr.* עֶבְרֵי Isa. 7. v. 20. Jerem. 48. v. 28. *Cum affixo* עֶבְרֵיהֶם lateribus ejus. Exod. 32. v. 15. עֲבָרָיו lateribus ejus. Jer. 49. v. 32.

עֵבֶר m. Heber, *nomen proprium nepotis Sem*. Gen. 10. v. 21.

עִבְרִי m. Hebræus. Gen. 14. v. 13. *Abraham hoc nomine primum a Chananæis, & Phœnicibus appellatus est, quia Euphratem transierat, & ad eos venerat, ut patet ex Genes. cap. 14. Itaque tunc idem valuit Hebræus, ac transeuphrateus. Sic populi dicuntur transmarini, transalpini, transpadani, qui sunt trans mare, trans Alpes, trans Padum. Ejus posteri deinceps illo eodem nomine vulgo Hebræi apud omnes gentes sunt nuncupati. At Hebræorum regno in duas partes diviso post Salomonem, decemque tribubus in exilium deportatis, Judæi sunt vocati, quod nomen inde ad nostra usque tempora iis mansit perpetuum*. *Plur.* עִבְרִים Hebræi. Gen. 40. v. 15. *Fœm.* עִבְרִיָּה Hebræa. Deuter. 15. v. 12. Jerem. 34. v. 9. *&* עִבְרִית, *quod etiam adverbialiter sumitur*, Hebraice. *Plur.* עִבְרִיּוֹת Hebrææ. Exod. 1. v. 15.

עָבוּר m. Proventus, annona, fruges, frumentum, *proprie anni præteriti, ut* תְּבוּאָה *futuri*. *Constr.* עֲבוּר Jos. 5. v. 11.

עֲבָרָה f. Navis transitoria, navicula, scapha, *qua transibant Jordanem*. 2. Sam. 19. v. 18. *potest explicari etiam* societas, agmen hominum.

עֶבְרָה f. Ira, indignatio, furor, excandescentia. Psal. 78. v. 48. Prov. 22. v. 8. & c. 26. v. 17. *Constr.* עֶבְרַת Ezech. 7. v. 19. Isa. 9. v. 1. *Cum affixo* עֶבְרָתְךָ iram tuam. Psal. 85. v. 4. בְּעֶבְרָתִי in ira mea. Hos. 13. v. 11. *Plur.* עֲבָרוֹת iræ. Job 21. v. 30. *Constr.* עַבְרוֹת Job 40. v. 6. *&* עַבְרוֹת Psal. 7. v. 7. *significat etiam* campestria. 2. Sam. 15. v. 27. *sed rectius legitur* עַרְבוֹת.

בַּעֲבוּר

בַּעֲבוּר Propter, propterea, ut, per. Gen. 27. v. 4. *Additur ei* ל *ad majorem emphasim*, לְבַעֲבוּר Exod. 2. v. 20. *Cum affixo* בַּעֲבוּרִי propter me. 1. Sam. 23. v. 10. בַּעֲבוּרֶךָ propter te. Gen. 3. v. 17.

מַעֲבָר m. Transitus, vadum. *Constr.* מַעֲבַר Gen. 32. v. 22. Isa. 30. v. 32.

מַעְבָּרָה f. Idem. *D. Hieronymo* cursim. Isa. 10. v. 29. *Plur.* מַעְבָּרוֹת vada. Isa. 16. v. 2. *Constr.* מַעְבְּרוֹת Jud. 3. v. 28.

עָבַשׁ Putrescere, putrefieri, computrescere, exputrescere, mucore corrumpi, mucidum fieri. Joel. 1. v. 17.

עבת *Pihel* עִבֵּת Complicare, implicare, colligare, intricare, contorquere: Mich. 7. v. 3.

עָבוֹת & עֲבוֹת m. Contortum, tortile, funis contortus, & densus, restis; implicatio: intricatus, implicitus, implexus, perplexus: *plerunque usurpatur de foliis, ramisque perplexis, & complicatis*. Levit. 23. v. 20. Num. 23. v. 29. *Constr.* עֲבֹת Exod. 28. v. 14. *ubi forma absoluta est*. Isa. 5. v. 18. laqueus. Psal. 129. v. 4. *Plur.* עֲבֹתִים funes, complicationes. Jud. 15. v. 3. *Cum affixo* עֲבֹתֵימוֹ funes eorum; *Septuaginta* jugum ipsorum; *D. Hieronymus* laqueos. Psal. 2. v. 3. *Fœm.* עֲבֹתֹת funes. Exod. 28. v. 24. Hos. 11. v. 4.

עֲבֻתָּה f. Densa, complicata, implicata, folia, & ramos habens complicatos; frondosa *D. Hieronymo*. Ezech. 6. v. 13.

עָגַב Amare, adamare lascive, amasium, *vel* amasiam agere, loqui amatoria; insanire libidine *D. Hieronymo*. *Construitur cum* עַל & אֶל. Ezech. 23. v. 9. Jerem. 4. v. 30.

עֲגָבִים m. *Plur.* amores: amatoria: subsannationes. Ezech. 33. v. 31. & 32.

עֲגָבָה f. Ardor amoris, adamatio, amor lascivus. *Cum affixo* עַגְבָתָהּ amore suo. Ezech. 23. v. 11. *ubi illa verba* וַתַּשְׁחֵת עַגְבָתָהּ מִמֶּנָּה & corrupit ardorem amoris sui præ illa, *a D. Hieronymo exponuntur* plusquam illa insanivit libidine.

עֻגָב & עוּגָב m. Organum, *nomen instrumenti musici*. Gen. 4. v. 21. Job 30. v. 31.

עָגָה Tardare, morari. Ruth 1. v. 13. *ubi* תֵּעָגֵנָה retardabimini, *est Futurum Conjugationis Niphal*.

עגל עָגוֹל m. Teres, rotundum. 1. Reg. 7. v. 23. 2. Par. 4. v. 2. *Plur. fœm.* עֲגֻלּוֹת rotunda. 1. Reg. 7. v. 31.

עָגִיל m. Inauris, monile. Num. 31. v. 50. *Plur.* עֲגִילִים inaures, *parvi circuli argentei, vel aurei cum unione, vel margarita pendente*. Ezech. 16. v. 12. circuli *D. Hieronymo*.

עֲגָלָה f. Plaustrum, currus, vehiculum, *ita dicitur currus a rotunditate, vel quia super rotas volvitur.* 1. Sam. 6. v. 7. *Cum affixo* עֲגָלָתוֹ plaustri sui. Isa. 28. v. 28. *Plur.* עֲגָלוֹת plaustra. Gen. 45. v. 19. & c. 46. v. 5. *Constr.* עֶגְלוֹת Numer. 7. v. 3.

עֵגֶל m. Vitulus. Exod. 32. v. 4 Jer. 31. v. 18. Levit. 9. v. 2. *Plur.* עֲגָלִים vituli. Amos 6. v. 4. 2. Reg. 17. v. 16. Jerem. 46. v. 21. *Constr.* עֶגְלֵי 2. Paral. 13 v. 8. 2. Reg. 10. v. 29.

Fuit עֵגֶל *vitulus aureus Idolum Ægyptiorum, alio nomine Apis vocatum, cui simile Israelitæ in deserto conflarunt ex inauribus aureis. Juvat de hoc vitulo aureo Israelitarum vetustissimum Hebræorum commentum referre. Itaque fabulantur, post potationem vituli aurei a Mose Israelitis præceptam barbas aureum colorem referentes iis omnibus, posterisque eorum natas esse, qui illum impensius coluerant, illiusque pulverem avidius potando & barbas, & mentum, & maxillas superfluo liquore polluerant: quam fabulam his carminibus Petrus Remensis exposuit:*

Aurum, quod fudit Aaron, descendit eorum
In barbas tantum, qui coluere bovem.
Nequitiæ plumbum barbæ monstratur in auro,
Et culpæ pondus aurea barba notat.

עֶגְלָה f. Vitula. Gen. 15. v. 9. *Constr.* עֶגְלַת Deut. 21. v. 3. Isa. 15. v. 5. *Cum affixo* בְּעֶגְלָתִי in vitula mea. Jud. 14. v. 18. *Plur. constr.* עֶגְלוֹת vitulæ. Hos. 10. v. 5. Num. 7. v. 3.

מַעְגָּל m. Plaustrorum ambitus, orbita; callis: castra: magalia: via plaustro trita. Isa. 26. v. 7. semita. Prov. 2. v. 9. *Cum* ה *locali.* 1. Sam. 17. v. 20. *D. Hieronymo est nomen loci,* Mahagala; *sed* c. 26. v. 5. tentorium *vertit, ubi tamen est sine* ה. *Constr.* מַעְגַּל. Isa. 26. v. 7. *Plur. constr.* מַעְגְּלֵי viæ. Psal. 23. v. 3. *Cum affixo* מַעְגָּלֶיךָ viæ tuæ; *D. Hieronymo* vestigia tua. *Fœm.* מַעְגָּלוֹת semitæ. *Cum affixo* בְּמַעְגְּלוֹתֶיךָ in semitis tuis. Psal. 17. v. 5.

עָגַם Dolere, cruciari, contristari, sollicitum, anxium esse. Job 30. v. 25.

עגן *Niphal* נֶעְגַּן Tardare, morari, differre, detineri. Ruth 1. v. 13.

עגר עָגוּר m. Hirundo, *aliis* grus, *aliis* ardea, *aliis* pica, *aliis* psittacus, *aliis* anser sylvestris. Isa. 38. v. 14. Jerem. 8. v. 7. hirundo *D. Hieronymo.*

עוד *Pihel* עוֹדֵד Erigere, exaltare, sustentare, adjuvare, confortare. Psal. 146. v. 9. suscipere. Psal. 147. v. 6. *Hithpahel* הִתְעוֹדֵד erigi. Psal. 20. v. 9.

עָדָה Ornare, exornare, comere, decorare. Job 40. v. 10. Ezech. 16. v. 11. Hos. 2. v. 14. Isa. 61. v. 10. transire, pertransire. Job 28. v. 8. ornari. Ezech. 23. v. 4. *Hiphil* הֶעְדָּה ornare se: transire facere, removere: amittere *D. Hieronymo.* Prov. 25. v. 20.

עֲדִי m. Ornamentum, ornatus, cultus: *adjective* comptus. Ezech. 16. v. 11. & c. 23. v. 40. Isa. 49. v. 18. Jerem. 4. v. 30. *aliis* os, oris, maxilla. *Illud autem* Ezech. 16. v. 7. בַּעֲדִי עֲדָיִים in ornamentum ornamentorum; *a D. Hieronymo vertitur* ad mundum muliebrem. *Cum affixo* עֶדְיוֹ os ejus; *D. Hieronymus* maxillas eorum. Psal. 32. v. 9. עֶדְיֵךְ ornamentum tuum *D. Hieronymus*; desiderium tuum *Septuaginta*. Psal. 103. v. 5. *Plur.* עֲדָיִים ornamenta. Ezech. 16. v. 17.

עִדִּים m. *Plur.* Remotiones; *aliis* centones. Isa. 64. v. 6. *ubi* וּכְבֶגֶד עִדִּים *a D. Hieronymo vertitur* & quasi pannus menstruatus.

עֵדוּת f. Ornamentum. 2. Paral. 23. v. 11. *Aliis* testimonium, *de qua voce vide in* עוד: אֶת־הַנֵּזֶר וְאֶת־הָעֵדוּת coronam, & testimonium, *sc. librum Legis*. 2. Reg. 11. v. 12. *juxta Deuteron.* c. 17. v. 18.

עַד Usque, usque ad, eatenus. Gen. 3. v. 19. & c. 12. v. 6. Prov. 13. v. 11. Psal. 18. v. 51. juxta. Num. 21. v. 30. adhuc, dum. Job 1. v. 18. Jon. 4. v. 2. Jud. 3. v. 26. ad. Hoseæ 14. v. 2. Deut. 4. v. 30. donec. Isa. 22. v. 14. pro. 2. Paral. 30. v. 38. de. Gen. 26. v. 8. in. Isa. 32. v. 14. *Cum Kametz dicitur* עָדַי ad me. Joel. 2. v. 12. Amos 4. v. 6. *Interdum adhibetur loco* דָּבָר verbum, *vel* מִלָּה sermo, *vel* פֶּה os, *juxta Kimchi*, *ut* עָדָי verba mea. Numer. 23. v. 18. עָדֵיכֶם verba vestra. Job 32. v. 12. *sed rectius dicendum est, esse pro* אֵלַי ad me, & אֲלֵיכֶם ad vos. עַד כִּי donec. Gen. 49. v. 10. עַד אִם donec. Isa. 30. v. 17. עַד אֲשֶׁר donec, quoad. Numer. 20. v. 17. Jos. 1. v. 15. עַד מָתַי, *vel* עַד מָה *vel* עַד מָה usquequo? Psal. 80. v. 5. & 89. v. 47. עַד אָנָה & עַד אָן quousque? עַד־כֹּה hucusque, illucusque, hactenus, eousque. Exod. 7. v. 16. עַד עַתָּה usque adhuc. Gen. 32. v. 4. עַד הֵנָּה hucusque. 1. Sam. 7. v. 12. *sic* עֲדֶנָּה & עֲדֶן *pro* עַד הֵן & עַד הֵנָּה hucusque, nondum, necdum. Eccl. 4. v. 2. & 3. *Cum additione* י *significat* in, usque, עֲדֵי עַד in sæculum. Isa. 26. v. 4. *Etiam cum affixis ad formam Pluralis constructi* עֲדֵי; *ut* עָדַי usque ad me; *vel juxta alios* verba mea, *ut supra dictum est*. Numer. 23. v. 22. בַּעֲדוֹ pro eo. Gen. 7. v. 16. בַּעֲדֶךָ super te. Isa. 26. v. 20. בַּעֲדִי ante me. Thren. 3. v. 7. עָדֶיךָ usque ad te. Mich. 4. v. 18. עָדֶיהָ ad eam: עָדֵיכֶם ad vos, *vel* verba vestra. Job 32. v. 12. *cum Kametz, licet pronomen* כֶם *formæ sit semper constructæ, hoc tamen irregulariter. Præposito* ב, *scil.* בְּעַד, *significat* pro, propter, per, circa, circum, super. Gen. 26. v. 8. Joel. 2. v. 9. Jerem. 11. v. 14. Isa. 32. v. 14. 2. Reg. 4. v. 4.

מִבַּעַד Præter. Cant. 4. v. 3.

עַד, עַד m. Sæculum, æternum, æternitas. Isa. 26. v. 4. & c. 57. v. 15. Psal. 10. v. 16. & c. 48. v. 15. Job 20. v. 4. לָעַד in sæculum. Psal. 19. v. 10. Isa. 64. v. 9. in testimonium. Isa. 30. v. 8.

עדן *Hithpahel* הִתְעַדֵּן Delectari, frui, oblectare se. Nehem. 9. v. 25. deliciis abundare *D. Hieronymo*.

עֶדְנָה f. Oblectatio, delectatio, deliciæ, oblectamentum, voluptas. Gen. 18. v. 12.

עֲדִינָה f. Voluptuaria, delicata, voluptuosa. Isa. 47. v. 8.

עֲדִינוֹ Hadino, *nomen viri*. 2. Sam. 23. v. 8. *A D. Hieronymo explicatur* quasi tenerrimus ligni vermiculus.

עֵדֶן m. Voluptas, oblectatio, delectatio, deliciæ, deliciarum locus: *aliis* Heden. Gen. 2. v. 8. & 10. *Plur.* עֲדָנִים deliciæ. 2. Sam. 1. v. 24. *Cum affixo* מֵעֲדָנַי ex deliciis meis. Jerem. 51. v. 34. *Cum sex punctis* עֶדֶן *est nomen urbis in Syria Damascena non procul ab horto Heden*. Amos 1. 2. Reg. 19. Isa. 37. Ezech. 27.

מַעֲדַנִּים m. *Plur.* Idem. Prov. 29. v. 17. לְמַעֲדַנִּים voluptuose. Thren. 4. v. 5. *Constr.* מַעֲדַנֵּי Gen. 49. v. 20. *Fœm.* מַעֲדַנּוֹת deliciæ: pinguissimus *D. Hieronymo*. 1. Sam. 15. v. 32. cibi delicati: *aliis* vincula: stellæ micantes *D. Hieronymo*. Job 38. v. 31.

עָדַף Abundare, redundare, remanere, superesse, excedere, superfluere, superabundare, superfluum, supervacaneum esse. Exod. 26. v. 10. & 13. Num. 3. v. 46. *Part.* עֹדֵף supervacaneus, superfluus. Levit. 25. v. 27. *Hiphil* הֶעְדִּיף idem. Exod. 16. v. 18.

עָדַר Ordinare, instruere, disponere, colligere, congregare in unum: aciem instruere. 1. Paral. 12. v. 38. *ubi verba* עֹדְרֵי מַעֲרָכָה *a D. Hieronymo vertuntur* expediti ad pugnam. *Niphal* נֶעְדַּר deesse, deficere, desiderari. Isa. 34. v. 16. & c. 40. v. 26. Soph. 3. v. 5. 1. Sam. 30. v. 19. fodi, sarriri, resarriri, pastinari. Isa. 5. v. 6. arare, sulcare. Isa. c. 7. v. 25. *Pihel* יְעַדְּרוּ deesse, *vel* desiderari sinebant. 1. Reg. 4. v. 27.

עֵדֶר m. Grex. Gen. 32. v. 16. Jer. 13. v. 20. *nomen loci*. Gen. 25. v. 21. *Cum affixo* עֶדְרוֹ gregem suum. Isa. 40. v. 11. *Plur.* עֲדָרִים greges. Isa. 32. v. 14. 2. Paral. 32. v. 29. caulæ, *vel* ordines. Isa. 17. v. 2. *Constr.* עֶדְרֵי Gen. 29. v. 2. *Cum affixo* וְעֶדְרֵיהֶם & greges eorum. Jerem. 6. v. 3.

מַעְדֵּר m. Sarculus, sarculum, ligo: aratrum. Isa. 7. v. 25.

עָדָשׁ m. Lens. *Plur.* עֲדָשִׁים lentes. Gen. 25. v. 34. 2. Sam. 23. v. 11.

עוב *Hiphil* הֵעִיב Obnubilare. Thren. 2. v. 1.

עָב f. Nubes densa. 1. Reg. 18. v. 44. Isa. 44. v. 22. *Plur.* עָבִים Job 22. v. 14. Jerem. 4. v. 29. *aliis* loca præalta, sylvæ. *Constr.* עָבֵי Psal. 18. v. 12. *Fœm.* עָבוֹת Psal. 77. v. 18. 2. Sam. 23. v. 4.

עוּג Placentas coquere, *vel* parare, coquere panes sub prunis. Ezech. 4. v. 12. operire *D. Hieronymo*.

עֻגָה *&* עֻגָה *&* עוּגָה f. Panis subcinericius, placenta, torta subcinericia. Hos. 7. v. 8. 1. Reg. 17. v. 13. *Constr.* עֻגַת Ezech. 4. v. 12. 1. Reg. 19. v. 16. *Plur.* עֻגוֹת panes subcinericii. Gen. 18. v. 6.

מָעוֹג m. Idem. 1. Reg. 17. v. 2. Psal. 35. v. 16. *aliis* subsannatio, verbum otiosum.

עוּד *Pihel* Spoliare, expoliare, diripere, prædari, implicare *D. Hieronymo*; circumplecti *Septuaginta*. Psal. 119. v. 61.

עַד m. Spolium, præda. Gen. 49. v. 27. Isa. 33. v. 22. Soph. 3. v. 8.

עוּד *Hiphil* הֵעִיד Testari, attestari, protestari, testificari, contestari, obtestari, comprobare, commonefacere, monere, admonere. *Construitur ut plurimum cum* ב. Gen. 43. v. 3. Exod. 19. v. 23. 2. Reg. 17. v. 15. Neh. 9. v. 34. adducere in testimonium. Jerem. 32. v. 44. Isa. 8. v. 2. Thren. 2. v. 13. testimonium dicere. Job 29. v. 11. 1. Reg. 21. v. 10. *Anomalum* הַעֵדֹתָה contestatus es. Exod. 19. v. 23. *cum simplici Pathach sub* ה *formativa Hiphil propter sequentem gutturalem, quæ Sceva compositum ante se aversatur, pro* הַעֲדֹתָה. *Hophal* הוּעַד moneri. Exod. 21. v. 29.

עֵד m. Testis: commonitor. Deuter. 17. v. 6. prædicator. Isa. 55. v. 4. testimonium. Gen. 31. v. 48. Exod. 20. v. 16. æternus, permanens, perpetuus. Psal. 89. v. 37. elogium. *Cum affixo* עֵדִי testis meus. Job 16. v. 19. *Plur.* עֵדִים testes. Deuter. 19. v. 15. *Constr. cum* י *in medio* עֵידֵי Psal. 27. v. 12. *Cum affixo* עֵדַי testes mei. Isa. 43. v. 10. עֵדֵיהֶם testes eorum. Isa. 44. v. 9. עֵדֶיךָ testes tuos. Job 10. v. 17.

עֵדוּת f. Testimonium: testificatio: obtestatio, protestatio. Numer. 17. v. 7. Psal. 19. v. 8. 2. Reg. 11. v. 12. arca testimonii, *quæ eadem* testimonium *dicitur propter duas Decalogi tabulas in ea collocatas, quæ Legis, & mandatorum Dei erant testimonium Israelitis, qui ad ea religiose servanda se obstrinxerant*. Exod. 16. v. 34. decalogus. c. 34. v. 29. Dei verbum, *quo nobis ejus voluntas significatur*. Psal. 19. v. 8. *Plur.* עֵדֹת testimonia. Deut. 4. v. 49. *Cum* ו *mobili, & affixo* עֵדְוֹתָיו 2. Reg. 17. v. 15. 1. Reg. 2. v. 3. *Cum Cholem loco Surek* עֵדֹתַי testimonia mea. Psal. 132. v. 12. *Ceterum Pluralis hic est a* עֵדָה: *nam deberet esse* עֵדְיוֹת, *vel potius* עֵדִיוֹת, *ut a* מַלְכוּת *est* מַלְכִיּוֹת.

עֵדָה f. Testis; testimonium. Gen. 21. v. 30. & c. 31. v. 52. *Plur.* עֵדוֹת testimonia. Deuter. 4. v. 45. *Cum affixo* עֵדוֹתָיו testimonia ejus. Psal. 119. v. 2.

תְּעוּדָה f. Testimonium. Ruth 4. v. 7. Isa. 8. v. 16.

עוֹד Adhuc, ultra, amplius, insuper, rursus, iterum, denuo: dum, deinceps: ab integro. Gen. 7. v. 4. & c. 8. v. 10. & c. 18. v. 22. Deuter. 31. v. 27. Job

1. v. 17. sæculum. Gen. 8. v. 21. brevi tempore. Prov. 31. v. 7. magis, amplius. Gen. 46. v. 29. כְּעוֹד quandiu: adhuc. Amos 4. v. 7. Jer. 15. v. 9. in fine. Jos. 1. v. 11. הַעוֹד num adhuc? an adhuc? Gen. 43. v. 6. & c. 45. v. 3. *Cum affixo* הַעוֹדֶנּוּ num adhuc ille? Gen. 43. v. 27. עוֹדְךָ adhuc tu. Job 2. v. 9. מֵעוֹדִי a tempore meo, *sc. præterito*. Gen. 48. v. 15. עוֹדֶנִּי חָי adhuc me vivente. 1. Sam. 20. v. 14. עוֹדֶנּוּ adhuc ille. Gen. 18. v. 22. עוֹדָם מְדַבְּרִים עִמּוֹ adhuc illis loquentibus cum illo. Esth. 6. v. 14. עוֹדֵינָה תִּכְלֶינָה adhuc nobis, *sc. expectantibus*, deficient. Thren. 4. v. 7.

עוה Curvum, obliquum, contrarium, perversum, malum, iniquum esse: inique, perverse agere. Dan. 9. v. 5. lædere *D. Hieronymo*. Esth. 1. v. 6. *Niphal* נַעֲוָה incurvari, perverti, distorqueri, contorqueri. Isa. 21. v. 3. affligi. Psal. 38. v. 7. *Pihel* עִוָּה pervertere, torquere, detorquere, distorquere: affligere *D. Hieronymo*. Isa. 24. v. 1. subvertere. Thren. 3. v. 8. *Puhal Participium fœm.* מְעֻוָּת perversus, corde dissolutus. Eccles. 2. v. 15. *Hiphil* הֶעֱוָה inique agere. 2. Sam. 7. v. 17. & c. 19. v. 19. & c. 24. v. 17. Psal. 106. v. 5. pervertere, depravare: incurvare. Jerem. 3. v. 21. & c. 9. v. 5. & c. 33. v. 27.

עַוָּה f. Pravitas, perversitas, iniquitas, curvitas, declinatio, inclinatio, incurvatio. 1. Sam. 25. v. 24. & c. 28. v. 10. Ezech. 21. v. 27. *ubi hoc nomen repetitur ad significandam declinationem maximam, atque imminutionem regni Israelitici.*

עִוְעִים m. *Plur.* Perversitates, incurvationes. 2. Reg. 7. v. 9. vertigo. Isa. 19. v. 14.

עָוֹן m. Iniquitas, perversitas, flagitium, scelus, vitium, pravitas. Psal. 51. v. 7. pœna iniquitatis. 2. Reg. 7. v. 9. 1. Sam. 25. v. 24. *Constr.* עֲוֹן Gen. 19. v. 15. Thren. 4. v. 6. 1. Paral. 21. v. 8. *Semel* עֲוֹן *absolutum est*. Psal. 39. v. 12. *Cum affixo* בַּעֲוֹנָהּ in iniquitate sua. Jer. 51. v. 6. *Plur.* עֲוֹנִים. *Cum affixo* עֲוֹנֶיךָ iniquitatum tuarum. Ezech. 28. v. 18. מֵעֲוֹנֵינוּ ab iniquitatibus nostris. Dan. 9. v. 18. *sine Jod nota numeri Pluralis* עֲוֹנֵנוּ iniquitates nostræ. Isa. 64. v. 6. & 7. Exod. 34. v. 9. Jer. 14. v. 7. *Fœm.* עֲוֹנוֹת iniquitates. Levit. 16. v. 21. *Cum affixo* עֲוֹנֹתֵיהֶם iniquitates eorum. Jer. 33. v. 8. עֲוֹנֹתֵינוּ iniquitates nostræ. Isa. 59. v. 12.

עוז *Hiphil* הֵעִיז Coire, congregari, recipere, congregare se; confugere; colligere: obfirmare. Exod. 9. v. 19. Job 10. v. 13. Jerem. 4. v. 6.

עול m. Infans, puer, parvulus, lactens, fœtus. Isa. 65. v. 20. *Cum affixo* עוּלָהּ fœtus ejus. Isa. 49. v. 15.

עָלוֹת f. *Plur.* Lactantes; fœtæ *D. Hieronymo*. Isa. 40. v. 11. Psal. 78. v. 21. Gen. 33. v. 13. *Quanquam apud Latinos fœta non solum prægnantem significat juxta illud Virgilii*, non insueta graves tentabunt pabula fœtas, *sed etiam illam, quæ peperit, sicuti est illud ejusdem Virgilii*, fecerat & viridi fœtam Mavortis in antro.

עָוַל *Pihel* Inique agere, injuste agere, pervertere, fraudare, dehonestare. Isa. 26. v. 10. *Part.* מְעַוֵּל iniquus. Psal. 71. v. 4.

עַוִּיל m. Iniquus, injustus, facinorosus, nequam, scelestus, fraudulentus, stultus. Job 16. v. 11. *Plur.* עֲוִילִים stulti. Job 19. v. 18.

עַוָּל m. Idem. Job 18. v. 21. & c. 31. v. 3. Soph. 3. v. 5.

עָוֶל m. Iniquitas, impietas, injustitia, perversitas, fraus, nequitia, scelus. Levit. 19. v. 15. Deut. 25. v. 16. *Constr.* עָוֶל Ezech. 28. v. 18. *Cum affixo* בְּעַוְלוֹ in iniquitate sua. Ezech. 18. v. 26.

עַוְלָה f. Idem. 2. Sam. 3. v. 34. *&* ו *ac* ל *transpositis* עַלְוָה Hos. 10. v. 9. *Cum duplici signo fœminino* עַוְלָתָה. Hos. 10. v. 13. Ezech. 28. v. 15. *&* עֹלָתָה *sine Vau*, *pro* עַוְלָתָה Psal. 92. v. 6. בְּעַוְלָתָה in iniquitate ejus. Psal. 125. v. 3.

עוֹלָה f. Idem. *Unde* עֹלָתָה nequitia. *Cum affixo* עוֹלָתָה iniquitas ejus. Job 5. v. 16. *Plur.* עוֹלוֹת iniquitates. Psal. 64. v. 7. & c. 53. v. 3.

עוֹן **עוֹנָה** f. Tempus statutum, tempus determinatum. *Cum affixo* עֹנָתָהּ tempus ejus. Exod. 21. v. 10.

מָעוֹן m. Habitaculum, habitatio, locus: receptus, receptaculum, lustrum. 1. Sam. 2. v. 29. Psal. 9. v. 1. *Constr.* מְעוֹן Psal. 26. v. 8. *Cum affixo* מְעוֹנְךָ habitaculum tuum. Psal. 91. v. 9. *Plur.* מְעִינִים *scribitur cum* י, *sed legitur* מְעוֹנִים 1. Paral. 4. v. 41. *Fœm.* מְעוֹנָה habitaculum. Deut. 33. v. 27. *Cum affixo* וּמְעוֹנָתוֹ & habitaculum ejus. Psal. 76. v. 3. *Plur.* מְעוֹנוֹת habitacula. Job 39. v. 2. cubicula. Cant. 4. v. 8. *Cum affixo* וּמְעֹנֹתָיו & habitacula sua; *D. Hieronymus* & cubile suum. Nah. 2. v. 12.

עוֹנֵן m. Præstigiator, præstigiis vacans. *Plur.* עוֹנְנִים præstigiatores, augures, genethliaci, astrologi, Mathematici. Isa. 2. v. 6. *Cum affixo* עֹנְנֵיכֶם augures vestros. Jer. 27. v. 9. *Fœm. sing.* עֹנְנָה auguratrix. Isa. 57. v. 3.

עוֹנֵן *Pihel* Ariolari, præstigiis vacare. 2. Reg. 20. v. 6. somnia observare. Lev. 19. v. 26. *Part.* מְעוֹנְנִים augures, præstigiatores. Deut. 18. v. 14. divinationes. Mich. 5. v. 12.

עוּף Volare, advolare, avolare, devolare, evolare, involare, convolare, pervolare, volitare. Zach. 5. v. 1. Psal. 55. v. 7. Isa. 11. v. 14. Proverb. 26. v. 2. *Pihel* עוֹפֵף idem. Gen. 1. v. 10. Isa. 6. v. 2. & c. 14. v. 29. vibrare. Ezech. 32. v. 10. *In Hiphil* הֲתָעִיף num splendescere facies, illustrabis? Prov. 23. v. 5. *Hithpahel* הִתְעוֹפֵף volare. Hos. 9. v. 11.

עוֹף m. Avis, volucris, volatile. Gen. 7. v. 14. 2. Sam. 21. v. 10. Isa. 16. v. 2. *Hoc nomen collectivum est, & sub se continet bruchos, crabrones, apes, & alia huiusmodi volatilia.*

עֵיפָה f. Obſcuritas, tenebræ: nebula *D. Hieronymo.* Amos 4. v. 13. *cum duplici ſigno fœm.* עֵפָתָה *ſine Jod* obſcuritas maxima, tenebræ. Job 10. v. 22.

עַפְעַף m. Fulgur, claritas: palpebra, pupilla oculi. Job. 3. v. 9. *Dual.* עַפְעַפַּיִם palpebræ. *Conſtr.* עַפְעַפֵּי Job 3. v. 9. & c. 41. v. 9. *Cum affixo* עַפְעַפָּיו palpebræ ejus. Prov. 30. v. 13. Pſal. 11. v. 4.

מָעוּף m. Obſcuratus, obtenebratus, tenebris obductus. *Conſtr.* מְעוּף tenebræ. Iſa. 8. v. 22.

עוּץ Conſulere, conſilium inire. Judic. 19. v. 30. Iſa. 8. v. 10.

עוּק *Hiphil* הֵעִיק Premere, arctare. Amos 2. v. 13.

עָקָה f. Stridor, preſſura, arctatio, anguſtia. *Conſtr.* עָקַת Pſal. 55. v. 4.

מוּעָקָה f. Preſſura, arctatio, conſtrictio. Pſal. 66. v. 11.

עוּר Evigilare, vigilare, expergiſci, exurgere, excitare ſe. Pſal. 7. v. 7. & c. 44. v. 23. Iſa. 52. v. 1. Jud. 5. v. 12. excitare, ſuſcitare. Job. 41. v. 1. nudare. Iſa. 32. v. 11. *Niphal* נֵעוֹר conſurgere, excitari, ſuſcitari, evigilare. Zach. 2. v. 13. *cum Tzere loco Kametz: item* manifeſtari, revelari. Habac. 3. v. 9. Jerem. 6. v. 22. *Pihel* עִוֵּר excæcare, obcæcare, oculos eruere. Exod. 23. v. 8. Jerem. 52. v. 11. & עוֹרֵר ſuſcitare, excitare. Iſa. 14. v. 9. & c. 23. v. 13. 2. Sam. 23. v. 18. Zach. 9. v. 13. *geminata prima litera* יְעֹעֵרוּ ſuſcitabunt. Iſa. 15. v. 5. *alii explicant* conterent *facta literarum metatheſi legentes* יְרוֹעֵעוּ *a* רוּעַ *geminato* ע. *Geminatis duabus radicalibus* עַרְעֵר *ſemel occurrit conjunctum cum Hithpahel, ſignificatque* confringere, demoliri, ſolo æquare, עַרְעֵר תִּתְעַרְעָר confringendo confringetur. Jer. 51. v. 58. *Hiphil* הֵעִיר excitare, ſuſcitare. Iſa. 42. v. 2. evigilare. Pſal. 35. v. 23. Mich. 6. v. 9. *Hithpahel* הִתְעוֹרֵר expergiſci. Job 31. v. 29. Iſa. 51. v. 17. & c. 64. v. 7.

עֵר m. Vigil, vigilans. Cant. 5. v. 2. magiſter, *quia diſcipulos excitat.* Malach. 2. v. 12.

עָר m. Inimicus, adverſarius, hoſtis. *Cum affixo* עָרֶיךָ inimico tuo. 1. Sam. 28. v. 16. *Plur. cum affixo* עָרֶיךָ adverſarios tuos. Mich. 5. v. 14.

עִוֵּר m. Cæcus. Exod. 4. v. 11. Job 29. v. 15. *Plur.* עִוְרִים cæci. Iſa. 29. v. 18. 2. Sam. 5. v. 6. *Fœm.* עִוֶּרֶת *cum Pathach* cæca. Levit. 22. v. 22. *Plur. cum ChireK* עִוְרוֹת cæcæ. Iſa. 42. v. 7.

עִוָּרוֹן m. Cæcitas. Deut. 28. v. 28. Zach. 12. v. 4.

עוּשׁ Coire, convenire, congregari. Joel. 3. v. 11. erumpere *D. Hieronymo.*

עָשׁ m. Arcturus, cauda Arietis, Plejades, Vergiliæ, Stellarum congregatio, plau-

ſtrum

ſtrum ſeptem ſtellarum ; *quæ cum Orione* , & *Plejadibus annum integrum inter ſe dividunt.* Job 9. v. 9. *Verba autem illa* Job 4. v. 19. לִפְנֵי־עָשׁ donec Arcturus, *a D. Hieronymo exponuntur* velut a tinea.

עַיִשׁ m. Idem. Job 38. v. 32. *ubi* וְעַיִשׁ & Arcturum, *D. Hieronymus* & Veſperum *vertit.*

עות *Pihel* עִוֵּת Pervertere, ſubvertere, depravare: incurvare; deſpicere *D. Hieronymo.* Eccleſ. 7. v. 14. affligere. Job 19. v. 6. conterere. Pſal. 146. v. 9. *Pahul Participium* מְעֻוָּת perverſum. Eccleſ. 1. v. 15. *Hithpahel* וְהִתְעַוְּתוּ & perverſi erunt; *aliis* nutabunt, *ſicuti D. Hieronymo; aliis* curvabuntur, agitabuntur. Eccleſ. 12. v. 3.

עַוָּתָה f. Perverſitas, iniquitas. *Cum affixo* עַוָּתָתִי iniquitatem meam. Thren. 3. v. 59.

עוּת Dicere tempore ſuo, præparare; ſuſtentare *D. Hieronymo.* Iſa. 50. v. 4. *ubi verba illa* לָעוּת אֶת־יָעֵף דָּבָר *alii explicant* dicere, *vel* præparare tempore ſuo ſitibundo, *h. e. cupido audiendi verbum Dei*, verbum; *D. autem Hieronymus* ſuſtentare eum, qui lapſus eſt, verbo.

עֵז f. Capra. Gen. 15. v. 9. Numer. 15. v. 27. Levit. 3. v. 12. caper, *vel* hircus caprarum *dicitur* שְׂעִיר עִזִּים, *vel* צְפִיר הָעִזִּים Dan. 8. *ubi hirci nomine Alexander Magnus, nomine vero caprarum intelliguntur Græci ſemper ludentes, & geſtientes. Plur.* עִזִּים capræ. Gen. 27. v. 9. pili caprini molliores. Exod. 24. v. 4. & c. 26. v. 7. & c. 35. v. 26. *Cum affixo* וְעִזֶּיךָ & capræ tuæ. Gen. 31. v. 38.

עֲזָאזֵל m. Caper emiſſarius. Levit. 16. v. 8.

Quid loco citato per caprum emiſſarium ſignificatum ſit, vide, ſi placet, in Quæſtione 18. *ex noſtris Quæſtionibus editis typis Seminarii Patavini anno* 1725.

עָזַב Deſerere, deſtituere, linquere, ſinere, relinquere, derelinquere, omittere, dimittere, intermittere, prætermittere, ſuperſedere. Gen. 24. v. 27. & c. 44. v. 22. Deuter. 32. v. 36. Prov. 10. v. 17. inſtaurare. Neh. 3. v. 8. ſublevare: auxiliari. Exod. 23. v. 5. *Niphal* נֶעֱזַב derelinqui. Neh. 13. v. 11. Job. 18. v. 4. *Puhal* עֻזַּב idem. Iſa. 32. v. 34.

עִזְבוֹנִים m. *Plur.* Mercatus, emporium, nundinæ. *Cum affixo* עִזְבוֹנָיִךְ nundinæ tuæ. Ezech. 27. v. 12. & 27.

עָזַז Roborare, corroborare ſe; roborari, corroborari, invaleſcere, validum eſſe; obdureſcere, confortari. Jud. 6. v. 2. Iſa. 30. v. 2. Eccleſ. 7. v. 20. Pſal. 9. v. 20. & 68. v. 29. librare. Prov. 8. v. 28. *Hiphil* הֵעֵז obfirmare, indurare. Prov. 7. v. 13. & c. 21. v. 29. *Anomalum* הֵעֵזָה obfirmavit. Prov. 7. v. 13. *ſine Daghes euphoniæ cauſſa, pro* הֵעֱזָה.

עַז m. Fortis, robuſtus, vehemens, validus, valens, durus, ſævus, acer, pertinax,

procax. Num. 13. v. 29. Gen. 49. v. 3. *aliis* robur. v. 7. לֹא עַז invalidus: עַז פָּנִים inverecundus. *Plur.* עַזִּים fortes. Iſa. 43. v. 16. *Conſtr.* עַזֵּי Iſa. 56. v. 11. *Fœm.* עַזָּה fortis. Prov. 21. v. 14. *Plur.* עַזּוֹת Proverb. 18. v. 23.

עֹז m. Robur, fortitudo. Prov. 18. v. 19. Pſal. 61. v. 4. *Cum affixo* עֻזּוֹ fortitudo ejus. Pſal. 68. v. 35. עֻזֶּךָ fortitudinis tuæ, *D. Hieronymo* ſanctificationis tuæ. Pſal. 132. v. 8. *Plur. cum affixo* עֻזֵּנוּ fortitudines noſtræ. Pſal. 81. v. 2.

עִזּוּז m. Fortis, robuſtus. Iſa. 43. v. 18. Pſal. 24. v. 8.

עֱזוּז m. Robur, fortitudo. Iſa. 42. v. 25. Pſal. 145. v. 6.

עָזְנִיָּה f. Haliæetus, *aquilæ marinæ ſpecies, avis immunda, ſic appellata a forti volatu:* gryphes; harpyia. Levit. 11. v. 14.

מָעוֹז m. Robur, fortitudo. Pſal. 27. v. 1. lapis fortiſſimus. Pſal. 31. v. 3. arx, locus fortis, munitio. Judic. 6. v. 26. *aliis* petra, *ſicuti D. Hieronymo. Cum affixo* מָעֻזּוֹ fortitudinis ejus. Iſa. 17. v. 9. *cum* ה *pro* ו, עַד־מָעֻזֹּה uſque ad arcem ejus. Dan. 11. v. 10. *Plur.* מָעֻזִּים Dan. 11. v. 38. & 39. Maozim *D. Hieronymo, aliis* Mars, *aliis* munitiones.

מָעֻזְנִים m. *Plur.* Munitiones. *Cum affixo* מָעֻזְנֶיהָ munitiones ejus. Iſa. 23. v. 11.

עזק *Pihel* Fodere; circumdare; circummunire, ſepire. Iſa. 5. v. 2.

עזר Juvare, auxiliari, tueri, adjuvare, opem ferre, ſubvenire, opitulari, ſuffragari, auxilio, adjumento eſſe, ſervare. *Conſtruitur aliquando cum* ל. Job 26. v. 2. 2. Paral. 28. v. 16. 2. Sam. 18. v. 3. Pſal. 86. v. 17. Joſ. 10. v. 33. *Part.* עֹזֵר adjutor, auxiliator. Iſa. 31. v. 3. *Niphal* נֶעֱזַר adjuvari. 1. Paral. 5. v. 20. 2. Paral. 26. v. 15. Pſal. 28. v. 7. *Hiphil Particip. plur. anomalum* מַעְזְרִים auxiliantes. 2. Paral. 28. v. 23. *Cum Sceva ſub* ז *loco ChireK.*

עֵזֶר m. Auxilium, adjutorium, tutamen, tutela, ſubſidium, levamen, adminiculum, ſuppetiæ, ſuffragium, juvamen. Gen. 2. v. 18. Deut. 33. v. 7. *Cum affixo* בְּעֶזְרִי in adjutorio meo. Exod. 18. v. 4. עֶזְרֵנוּ adjutorium noſtrum. Pſal. 33. v. 20.

עֶזְרָה f. Idem. Pſal. 46. v. 2. & עֶזְרָת Pſal. 60. v. 13. *Conſtr.* עֶזְרַת Iſa. 31. v. 2. *Cum duplici ſigno fœm.* עֶזְרָתָה Pſal. 44. v. 27. *Cum affixo* עֶזְרָתֵנוּ adjutorium noſtrum. Thren. 4. v. 17. בְּעֶזְרָתֶךָ in adjutorium tuum. Nah. 3. v. 9.

עֲזָרָה f. Atrium; *quaſi dicas* auxiliatorium, *quia Deus in illo orantes exaudiens adjuvabat. In eo congregabatur populus ad orandum, eratque tam Sacerdotibus, quam populo commune. Duplex autem erat, alterum virorum, alterum mulierum, ut viri a mulieribus eſſent ſeparati, ſicuti etiam hodie in Judæorum ſynagogis mulieres a viris ſejunctæ ſunt. Atrium virorum erat altius atrio mulierum quindecim gradibus, dimidium cubitum ſingulis altis.*

Item projectura, prominentia, structura, diazoma: *modo* crepido, *modo* basilica *D. Hieronymo*. Ezech. 43. v. 14. 2. Paral. 4. v. 9. *Juxta nonnullos istbæc altaris crepido fuit saxum circum altare prominens, quod Sacerdotes sacrificaturi ascendebant, cum esset pavimento altius, & ex quatuor angulis constabat. Ab architectis solet appellari* propodium.

עט עֵט m. Stylus, calamus. Job 19. v. 24. Psal. 45. v. 2. Jerem. 17. v. 1.

עטה Tegere, operire, induere, amicire, velare: operiri, amiciri. Jerem. 43. v. 12. Mich. 3. v. 7. 1. Sam. 28. v. 14. Psal. 104. v. 2. Isa. 22. v. 17. & c. 59. v. 17. Cant. 1. v. 7. vagari, abire, declinare, divertere, recedere. 1. Sam. 14. v. 32. *Anomalum* כְּעֹטְיָה quasi velata. Cant. 1. v. 7. ה *mutatum est in Jod, pro* כְּעֹטְה. *Puhal Participium* מְעֻטָּה opertus, amictus. Ezech. 21. v. 15. *Hiphil* הֶעֱטָה operire. Psal. 89. v. 46.

מַעֲטֶה m. Pallium, amictus. *Constr.* מַעֲטֵה Isa. 61. v. 3.

עטלף עֲטַלֵּף m. Vespertilio. Levit. 11. v. 19. *Plur.* עֲטַלֵּפִים Isa. 2. v. 20.

עטן עֲטִין m. Mulctrale. *Plur. cum affixo* עֲטִינָיו mulctralia ejus. Job 21. v. 24. *aliis* lacunæ, *aliis* vasa magna, *aliis* viscera. *Alibi in sacris literis non occurrit.*

עטף Tegere, operire, cooperire, amicire, induere. Isa. 57. v. 16. plenum esse, abundare. Psal. 65. v. 14. obtegi, operiri, obrui. Psal. 73. v. 7. perire, deficere, deliquium pati, elanguere, angustiis affici, affligi; multiplicare preces. Psal. 61. v. 3. & 102. v. 1. Thren. 2. v. 19. Job 23. v. 9. tardare, serotinum esse. Gen. 30. v. 42. divertere, declinare. Job 23. v. 9. *Niphal* נֶעֱטַף obrui, deficere. Thren. 2. v. 11. *Hiphil* הַעֲטִיף sero coire, serotina parere. Gen. 30. v. 42. *Hithpahel* הִתְעַטֵּף obrui, deficere, angustiis affici. Thren. 2. v. 12. Jon. 2. v. 8. Psal. 107. v. 5. & 142. v. 14.

עֲטֻפִים m. *Plur.* Pecudes, *vel* oves serotinæ. Gen. 30. v. 42.

מַעֲטָפוֹת f. *Plur.* Sindones, operimenta, velamina, amicula, palliola, feminalia. Isa. 3. v. 22.

עטר Coronare, circumtegere, circumcingere, circumcludere, circumsistere, circumdare. Psal. 5. v. 13. 1. Sam. 23. v. 26. *Pihel* עִטֵּר coronare, cingere. Cant. 3. v. 11. Psal. 8. v. 6. & 65. v. 12. & 103. v. 4. *Hiphil* הֶעֱטִיר idem. Isa. 23. v. 8.

עֲטָרָה f. Corona, diadema, tiara, sertum, stemma. Ezech. 21. v. 26. Cant. 3. v. 11. *Constr.* עֲטֶרֶת 2. Sam. 12. v. 30. Isa. 28. v. 5. *Plur.* עֲטָרוֹת coronæ. Zach. 6. v. 11.

עטש עֲטִישָׁה f. Sternutatio: oscitatio. *Plur. cum affixo* עֲטִישֹׁתָיו sternutationes ejus. Job 41. v. 9. *Alibi in Sacris literis non invenies.*

עיה עִי m. Tumulus, acervus, cumulus; desolatio, consumptio. Job 30. v. 24. Mich. 1. v. 6. *Plur.* עִיִּים acervi, tumuli; desolationes. Jerem. 26. v.

 18.

18. Psal. 79. v. 1. & עִיִּין Mich. 3. v. 12. *Nomen loci*. Num. 33. v. 45. *Constr.* עִיֵּי Numer. 21. v. 11.

מְעִי m. Idem. Isa. 17. v. 1.

עיט *Hiphil* הֵעִיט Involare: irruere, invehi in aliquem; aversari *D. Hieronymo*. 1. Sam. 14. v. 32. & c. 25. v. 14. *aliis* increpare, expellere; *aliis* abigere.

עַיִט m. Avis rapax, volucris, volucres. Job 28. v. 7. Jerem. 12. v. 9. justus *D. Hieronymo: in plerisque tamen exemplaribus legitur*, avem, *quemadmodum est in Hebræo*. Isa. 46. v. 11. *ubi nomine avis* Cyrus *intelligitur*: fera. Jerem. 12. v. 9. *Constr.* עֵיט Isa. 18. v. 6.

עים m. Robur, fortitudo. Isa. 11. v. 15. *Semel tantummodo hanc vocem in sacris literis invenies*.

עַיִן c. *sed* f. *sæpius*. Oculus. Levit. 24. v. 20. Prov. 23. v. 6. Zach. 9. v. 1. *ubi oculus significat expectationem*: fons, color, superficies. Gen. 24. v. 42. & c. 49. v. 22. Prov. 23. v. 7. *Constr.* עֵין fons. Gen. 16. v. 7. superficies terræ. Exod. 10. v. 15. aspectus. Zach. 9. v. 1. color. Levit. 13. v. 55. Num. 11. v. 7. טוֹב עַיִן liberalis, beneficus. Prov. 22. v. 9. *Cum aff.* אֶת־עֵינוֹ aspectum suum. Levit. 13. v. 35. *Dual.* עֵינַיִם duo oculi: bivium. Gen. 20. v. 16. & c. 38. v. 21. לְעֵינַיִם vice oculorum. Num. 10. v. 31. *Constr.* עֵינֵי Psal. 34. v. 16. Zach. 4. v. 25. *semel* עֵנֵי *sine primo* י. Isa. 3. v. 8. *Cum affixo* עֵינָיו oculi ejus. Psal. 10. v. 8. לְעֵינַי in oculis meis. Ezech. 10. v. 19. עֵינֵיהֶם oculi eorum. Psal. 69. v. 24. *Fœm.* עֲיָנֹת fontes. Deuter. 8. v. 7. 2. Paral. 32. v. 3. *Constr.* עֵינֹת Exod. 15. v. 27. *Semel* עִינוֹת תְּהוֹם fontes abyssi. *cum Chirek sub Jod*. Prov. 8. v. 28. *Illud autem* Hos. 10. v. 10. propter duas עֵינוֹתָם iniquitates suas *derivatur ab* עָוֹן; *atque ita explicat etiam D. Hieronymus*.

עֹוֵן m. Torvus, oculis animadvertens ad nocendum. 1. Sam. 18. v. 9.

עוֹנֵן *Pihel* Præstigiis uti, computare tempora, ariolari, observare somnia. Levit. 19. v. 26. Deut. 18. v. 14. 2. Reg. 21. v. 6. *Part.* מְעוֹנֵן mathematicus, auspex, ariolus. Deut. 18. v. 10.

עֹנְנִים m. *Plur.* Præstigiatores, augures, arioli. Isa. 2. v. 6. *Cum affixo* עֹנְנֵיכֶם augures vestros. Jerem. 27. v. 9.

עֹנְנָה f. Præstigiatrix, auguratrix. Isa. 57. v. 3.

מַעְיָן m. Fons, scaturigo. Levit. 11. v. 36. Cant. 4. v. 12. *Constr.* מַעְיַן Jos. 15. v. 9. *cum Vau redundante* מַעְיְנוֹ Psal. 114. v. 8. *Cum affixo* מַעְיָנוֹ fons ejus. Hos. 13. v. 15. *Plur.* מַעְיָנִים Psal. 104. v. 10. *Constr.* מַעְיְנֵי 1. Reg. 18. v. 5. & *cum Pathach sub* ע מַעְיְנֵי Isa. 12. v. 3. *Cum affixo* מַעְיָנַי fontes mei. Psal. 87. v. 7. *Fœm.* מַעְיָנוֹת Isa. 41. v. 18. *Constr.* מַעְיְנוֹת Gen. 7. v. 11. *Cum affixo* מַעְיְנֹתֶיךָ fontes tui. Prov. 5. v. 16.

עִיף Fessum, defessum, lassum esse. Jud. 4. v. 21. Jerem. 4. v. 31.

עָיֵף m. Fessus, defatigatus, lassus. Gen. 25. v. 29. sitiens. Isa. 29. v. 8. *Plur.* עֲיֵפִים Jud. 5. v. 8. *Fœm.* עֲיֵפָה fessa: sitibunda. Prov. 25. v. 25.

עִיק *Hiphil* הֵעִיק Arctare, coarctare: stridere *D. Hieronymo*. Amos 2. v. 13.

עָקָה & מוּעָקָה f. Angustia, afflictio; stridor. Psal. 55. v. 4. *Constr.* עָקַת Psal. 66. v. 11.

עִיר f. Urbs, civitas: oppidum, castrum. Gen. 4. v. 17. & c. 44. v. 13. Hos. 11. v. 9. עִיר מִקְלָט asylum. *Cum affixo* בְּעִירוֹ in civitate sua. Jud. 8. v. 27. עִירָהּ civitatis ejus. Deut. 22. v. 21. *Plur.* עָרִים urbes. Jos. 19. v. 23. *Constr.* עָרֵי Numer. 32. v. 36. Judic. 12. v. 7. *Cum affixo* עָרֵיהֶם urbes eorum. Jos. 9. v. 17. עָרֶיךָ urbes tuas. Jerem. 31. v. 21. Deut. 2. v. 34. *juxta aliam formam* עֲיָרִים Jud. 10. v. 4.

עָרֵי מִקְלָט Urbes refugii, *seu* asyla, *in quibus Deus perfugium iis esse voluit, qui casu, & imprudenter aliquem occiderant, plura fuerunt; sc. tres urbes ultra Jordanem a Mose constitutæ, Golan in Basan, Ramoth in Gilead, & Bezer in deserto; tres insuper a Josue electæ in terra Sancta, Hebron in Juda, Cades in monte Nephtali; Sichem in monte Ephraim; quibus adde suburbia, cornua altaris, & quadraginta duas urbes Levitarum. Notandum, eos, qui ad altare confugerant, non semper tutos fuisse. Quicunque autem ad asyla confugerat, ibi tandiu exulare tenebatur, quandiu Summus Pontifex vivebat; quo mortuo, pristinæ dignitati, & muneri restitutus ad domesticos penates redibat; eorum vero ossa, qui ante Pontificem diem obierant, in avitos tumulos deferri poterant. Tenebantur autem asylorum cives homicidam exulem artem docere, qua vitæ necessaria sibi compararet. Si homicida forte Rabbinus esset, præceptoremque ageret, omnes discipuli eum in urbem refugii comitabantur. Porro, ne vindex sanguinis violentas manus in homicidam fugientem injiceret, ei ad defensionem viri aliquot ex senatus decreto in via adjungebantur. Quod si casu contingeret, ut homicida in urbe refugii aliquem occideret, inde ejectus in aliam se recipere compellebatur, dummodo Sacerdotem Summum, vel ducem exercitus non necasset; tunc enim toto vitæ curriculo in eadem exulare coacto ab illa egredi nunquam permissum. Ut autem facilis ad asyla pateret aditus, quotannis die decimo quinto Februarii æquabantur viæ, omnibusque impedimentis sublatis, in biviis, aut triviis stipes defigebatur, certum fugientibus veri tramitis indicium. Istæ refugii urbes eodem fere inter se spatio distabant, neque nimis amplæ erant, ne vindex sanguinis hominum frequentiæ immistus homicidæ facile insidiaretur; neque nimis angustæ, ne aliquando homicidæ annonæ inopia laborarent. Ut autem in eas facile necessaria importarentur, in iis locis erant sitæ, ubi nundinæ celebrabantur; propugnaculis, & arcibus erant munitæ ad quosli-*

libet oppugnantium impetus arcendos. Rabbini volunt, vetita fuisse in asylis arma quælibet vel bello, vel venationi, vel aliis usibus inservientia, ut omnis via opprimendi homicidam vindici sanguinis præcluderetur. Porro vindex sanguinis censebatur quicunque mortui hæreditatem adire, legisque vi ejus jura possidere poterat. Discrimen inter sex urbes refugii a Moyse, & Josue constitutas, & quadraginta duas urbes Levitarum vide in dictione מִקְלָט.

עַיִר m. Pullus, *peculiariter asini*, asellus. Zach. 9. v. 9. Job 11. v. 12. *Cum affixo* עִירֹה pullum suum: ה *ponitur pro* ו. Gen. 49. v. 11. *Plur.* עֲיָרִים pulli. Judic. 12. v. 14. *& cum* ו עֲוָרִים, *sed legendum per* י. Isa. 30. v. 6.

עַכְבָּר m. Mus, sorex. Levit. 11. v. 29. *Plur. constr.* עַכְבְּרֵי 1. Sam. 6. v. 4. *Cum affixo* עַכְבְּרֵיכֶם murium vestrorum. 1. Sam. 6. v. 5.

עַכָּבִישׁ m. Araneus, aranea. Job 8. v. 18. Isa. 59. v. 5.

עֶכֶס m. Compes: crepitaculum: agnus *D. Hieronymo*. Prov. 7. v. 22. *Plur.* עֲכָסִים compedes, periscelides, *ornamenta sonitum edentia, quæ ferebant mulieres in pedibus*. Isa. 3. v. 18. *Ex Pihel* תְּעַכַּסְנָה ornabantur. v. 16.

עָכַר Turbare, conturbare, perturbare, proturbare. Gen. 34. v. 30. 1. Sam. 14. v. 29. Prov. 11. v. 17. & 29. 1. Reg. 18. v. 17. Jos. 7. v. 25. Judic. 11. v. 35. *Niphal* נֶעְכַּר conturbari. Psal. 39. v. 3. Prov. 15. v. 6.

עַכְשׁוּב m. Aspis. Psal. 140. v. 4.

עִלֵּג m. Balbus, balbutiens. *Plur.* עִלְּגִים balbutientes. Isa. 32. v. 4. *Alibi in sacris literis non invenies.*

עָלָה Ascendere, conscendere, scandere: assilire. Exod. 12. v. 38. aggredi urbem. Prov. 21. v. 22. abire in nihilum, evanescere, perire. Gen. 19. v. 28. & c. 49. v. 4. Isa. 34. v. 14. Jerem. 48. v. 5. *sed* v. 15. excidere: succendere *D. Hieronymo*: Gen. *autem* c. 49. v. 4. excidi, deficere; *sic etiam juxta quosdam* Zach. 14. v. 13. curari, obduci. *De nascentibus e terra usurpatum significat* crescere, succrescere. Nehem. 4. v. 7. *Niphal* נַעֲלָה ascendere, efferri, excelsum esse; abduci, deduci, traduci. Num. 9. v. 21. subducere se, decedere, recedere. Num. 16. v. 27. Psal. 97. v. 9. 2. Sam. 2. v. 27. bellum crevit, invaluit. 1. Reg. 22. v. 38. *Hiphil* הֶעֱלָה ascendere facere. Ezech. 23. v. 46. auferre, tollere, elevare, extrahere, abducere, adducere, deducere, transferre, inducere, producere, subducere, evehere, subvehere. *Construitur cum Accusativo, & præpositione* מִן, *&* עַל. Exod. 33. v. 1. ducere. 1. Sam. 12. v. 6. offerre, afferre. 2. Reg. 9. v. 15. & c. 17. v. 4. 1. Sam. 2. v. 19. Habac. 1. v. 15. *cum de lumine agitur*, accendere, disponere,

apta-

aptare. Exod. 25. v. 37. Num. 8. v. 3. succidere, rapere. Psal. 102. v. 25. *Hophal* הָעֳלָה & הֹעֲלָה ascendere fieri, abduci, offerri, referri. Jud. 6. v. 28. Nah. 2. v. 7. jussus est, ut referret. 2. Paral. 20. v. 34. excidi. Nah. 2. v. 6. *Hithpahel* הִתְעַלָּה efferre se, extollere se. Jerem. 51. v. 3.

עַל m. Excelsus, Supremus, Altissimus; *Dei epitheton*. 2. Sam. 23. v. 1. Hos. 7. v. 16. *ubi D. Hieronymus vertit* jugum, *quia legit* עֹל. *Illud autem* עַל *cum Pathach* Hos. 11. v. 7. וְאֶל עַל יִקְרָאֻהוּ *varie exponitur ab Interpretibus*. *R. David* vocabant eum Prophetæ jugiter, ut reverteretur ad Deum excelsum; *Septuaginta* Deus super pretiosa ipsius irascetur; *Burgensis* ad altum vocant eum; *Hieronymus* jugum autem imponetur eis.

עַל Super, supra. Gen. 1. v. 2. juxta, apud, prope, secus. Gen. 14. v. 6. contra, adversus, erga. Numer. 14. v. 2. Psal. 2. v. 2. coram. Zach. 6. v. 5. a, ab, de, ex. Zach. 4. v. 3. ad. Psal. 18. v. 42. Gen. 38. v. 12. cum. Exod. 35. v. 22. Isa. 7. v. 2. Job 38. v. 32. in. Exod. 29. v. 3. usque ad. Jos. 2. v. 7. Psal. 48. v. 15. pro, propter. Lev. 4. v. 3. Psal. 32. v. 6. propterea, eo quod. Thren. 5. v. 17. Isa. 53. v. 9. *Semel scriptum* עַל *& legendum* אַל ne. Ezech. 9. v. 5. *Assumit Jod in fine* עֲלֵי juxta. Gen. 49. v. 17. *Cum affixis habet Kametz, exceptis tamen affixis formæ constructæ*: עָלֶיךָ super te. Psal. 16. v. 2. עָלַי super me. Cant. 7. v. 10. עֲלֵיהֶם super eos. Genes. 45. v. 15. עֲלֵיכֶם super vos. Jer. 49. v. 30. עָלֵמוֹ super eos. Psal. 5. v. 12. עָלָיְכִי tibi. Psal. 116. v. 7. מֵעַל a, ab, desuper, superne. Jerem. 49. v. 19.

עֲלָה m. Ascensus, gradus. Ezech. 40. v. 49.

עָלֶה m. Folium. Isa. 34. v. 4. Job 13. v. 25. *Constr.* עֲלֵה Gen. 3. v. 7. *Cum affixo* וְעָלֵהוּ & folium ejus. Psal. 1. v. 3. *Plur. constr.* עֲלֵי folia. Nehem. 8. v. 15. *Cum affixo* עָלֶהָ foliis suis, *cum defectu Jod notæ numeri pluralis*. Isa. 1. v. 30.

עוֹלָה & עֹלָה f. Holocaustum, holocautoma: sacrificium, hostia, victima: ascensus, ascensio. Numer. 28. v. 27. Lev. 1. v. 13. *Cum affixo* וְאֶת־עוֹלָתוֹ & holocaustum suum. Num. 6. v. 16. ascensus, gradus, cœnaculum. 1. Reg. 10. v. 5. *Plur.* עֹלוֹת holocausta. Gen. 8. v. 20. Psal. 66. v. 15. *Cum affixo* עֹלֹתֶיךָ holocaustorum tuorum. Isa. 43. v. 23. עֹלוֹתֵיכֶם holocausta vestra. Jer. 6. v. 20. ascensus, gradus. Ezech. 40. v. 26.

Holocaustum ideo עוֹלָה *appellatum fuit, quia, pelle detracta, atque extis eductis, integra victima altari imposita, & igne combusta sursum ascendens in fumum evanescebat, nihilque ex ea Sacerdotibus comedendum relinquebatur. Inter sacrificia antiquissimum holocaustum fuit, cum ab Abram, & Noe oblatum Deo in sacris literis legatur. Fuerunt autem holocausta tum publica, tum privata. Publica offerebantur ex bobus, & agnis*

mas-

masculis in sacrificio jugi, in Noviluniis, in anni initio, in festo Paschatis, Pentecostes, Tabernaculorum, & Expiationis; privata vero ex bobus, agnis, capris masculis, turturibus, & pullis columbarum utriusque sexus; quæ rursus vel a Deo præcepta erant, vel voluntaria. A Deo holocausta jubebantur offerri tribus anni festis solemnioribus ab illis, qui Hierosolymam adventabant, a leprosis, a fluxu laborantibus, a mulieribus, quæ pepererant; voluntaria vero holocausta erant, quæ sponte, & ex libera voluntate, vel ex voto offerebantur.

עֲלוֹת f. *Plur.* Pistilla: *nonnullis* crateres; *D. Hieronymo* vasa ad holocausta. 2. Paral. 24. v. 14.

עֱלִי m. Pistillum, pilum, *instrumentum, quo aliquid contunditur in mortario:* pilum *D. Hieronymo*. Prov. 27. v. 22.

עֲלִיָּה f. Ascensus, cœnaculum, cubiculum, thalamus. Judic. 3. v. 23. 1. Reg. 17. v. 19. *Constr.* עֲלִיַּת 2. Reg. 4. v. 10. 2. Sam. 18. v. 33. *Cum affixo* וַעֲלִיֹּתָו & cœnaculum ejus; *D. Hieronymus* & victimas ejus. 2. Paral. 9. v. 4 per cancellum בַּעֲלִיָּתוֹ in cœnaculum suum; *D. Hieronymus* per cancellos cœnaculi sui. 2. Reg. 1. v. 2. *Plur.* עֲלִיּוֹת cœnacula. Jerem. 22. v. 14. *Cum affixo* עֲלִיּוֹתָיו superiora eius, *sc.* nubes. Psal. 104. v. 3.

עֶלְיוֹן m. Excelsus, superior, supremus, superus, supernus, summus, altissimus. Gen. 14. v. 18. Nehem. 3. v. 25. *Fam.* עֶלְיוֹנָה Ezech. 41. v. 7. *Plur.* עֶלְיוֹנוֹת superiora. Ezech. 42 v. 5.

עִלִּית f. Superior, superius, pars superior. Jud. 1. v. 15. *Plur.* עִלִּיּוֹת superiores. Jos. 15. v. 19.

מַעַל m. Exaltatio, elatio, elevatio. Nehem. 8. v. 6.

מַעַל *hinc* מִמַּעַל Supra, superne, super, desuper, sursum. Gen. 22. v. 9. 1. Reg. 8. v. 23.

מַעְלָה *Cum* ה *paragogico, & accentu in penultima*. Supra, sursum, *quod de loco, & tempore usurpatur*. Exod. 30. v. 14. *Geminatum* מַעְלָה מַעְלָה perquam supreme. Deut. 28. v. 43. לְמַעְלָה supra, sursum versus. Ezech. 43. v. 15. מִלְמַעְלָה superne. Gen. 6. v. 16. לְמַעְלָה לְמַעְלָה admodum superne. Ezech. 41. v. 7.

מַעֲלֶה m. Ascensio, ascensus, clivus, gradus, suggestum. Nehem. 12. v. 37. *Constr.* מַעֲלֵה Jos. 10. v. 10. Nehem. 9. v. 4. Judic. 8. v. 13. *Plur. cum affixo* מַעֲלָו ascensus ejus. Ezech. 40. v. 31.

מַעֲלָה f. Gradus, solarium, ascensus, ascensio; excellentia, dignitas excelsa. Esdr. 7. v. 9. 1. Paral. 17. v. 17. horologium. 2. Reg. 20. v. 10. *Plur.* מַעֲלוֹת ascensiones. Ezech. 11. v. 5. & c. 40. v. 26. gradus. 1. Reg. 10. v. 19. *Cum affixo* מַעֲלוֹתָו ascensiones suas. Amos 9. v. 6. Ezech. 40. v. 6. & c. 43. v. 17.

תְּעָלָה

תְּעָלָה f. Aquæductus, canalis. 1. Reg. 18. v. 32. sanitas, curatio, emplastrum. Jerem. 30. v. 13. & c. 46. v. 11. *Constr.* תְּעָלַת Isa. 7. v. 3. *Plur. cum affixo* וְאֵת־תְּעָלֹתֶיהָ & aquæductus suos. Ezech. 31. v. 4.

עָלַז Gestire præ gaudio, exultare, gaudere, lætari. Isa. 23. v. 12. Soph. 3. v. 14. Psal. 68. v. 5. & 96. v. 12.

עָלֵז m. Lætus, lætabundus; petulcus. Isa. 5. v. 14. *aliis* tremens, *aliis* inimicus.

עַלִּיז m. Idem. *Plur.* עַלִּיזִים Isa. 24. v. 8. *Constr.* עַלִּיזֵי Isa. 13. v. 3. *Fœm.* עַלִּיזָה exultans, læta. Isa. 22. v. 2.

עלט עֲלָטָה f. Nox cæca, tenebræ, obscuritas, caligo maxima: crepusculum vespertinum. Gen. 15. v. 17. Ezech. 12. v. 6.

עלל *Pihel* עוֹלֵל Facere, operari: vindemiare *D. Hieronymo*. Thren. 2. v. 20. deprædari: turbare, afficere dolore, abuti, contemnere, spernere, deridere: deturpare, inhonestare. Thren. 3. v. 51. Job 16. v. 15. racemare, vindemiare. Thren. 1. v. 22. Jerem. 6. v. 9. Levit. 19. v. 10. Judic. 20. v. 45. *Puhal* עוֹלַל fieri. Thren. 1. v. 12. vindemiare *D. Hieronymo*. *Hithpahel* הִתְעַלֵּל agere, operari, facere, factitare, machinari, occasionem nancisci, caussari: conterere *D. Hieronymo*. Exod. 10. v. 2. fieri. 1. Sam. 6. v. 6. *in re Venerea* fœminam male habere. Judic. 19. v. 25. illudere, spernere, ludificari: male habere, male tractare. *Construitur cum* ב. Numer. 22. v. 29. 1. Sam. 31. v. 4. Jerem. 38. v. 19. & הִתְעוֹלֵל facere: volvere *D. Hieronymo*. Psal. 141. v. 4.

עוֹלָל m. Parvulus, puerulus. Jerem. 6. v. 11. *Plur.* עוֹלָלִים parvuli. Joel. 2. v. 16. *Cum affixo* עוֹלָלֶיהָ parvuli ejus. Thren. 1. v. 5.

עוֹלֵל m. Idem. 1. Sam. 15. v. 3. *Plur.* עוֹלְלִים Job 3. v. 16. *Constr.* עוֹלְלֵי Thren. 2. v. 20. *Cum affixo* עוֹלְלֵיהֶם parvuli eorum. Hos. 14. v. 1. & עֹלְלֵיהֶם 2. Reg. 8. v. 12.

מְעוֹלֵל m. Parvulus, puerilis, parvus; *ad consilium, & judicium refertur*. Isa. 3. v. 12.

עֲלִיל m. Catinus. Psal. 12. v. 7.

עֲלִילָה f. Actio, factum, opus, facinus, machinatio, conatus, studium, caussa, occasio, effectus. Psal. 14. v. 1. & 66. v. 5. Jerem. 32. v. 9. *Plur.* עֲלִילוֹת opera, occasiones, adinventiones, cogitationes, commutationes, studia, scelera. Deuter. 22. v. 14. 1. Sam. 2. v. 3. *Cum affixo* עֲלִילוֹתָיו adinventiones ejus. Isa. 12. v. 4. עֲלִילוֹתֵיכֶם scelerum vestrorum. Ezech. 20. v. 43.

עֲלִילִיָּה f. Actio, opus. Jerem. 32. v. 19.

עוֹלֵלוֹת f. *Plur.* Racemationes, racemi. Isa. 17. v. 6. Jerem. 49. v. 9. *Constr.* עוֹלְלוֹת Mich. 7. v. 1.

עוֹל m. Jugum. Num. 19. v. 2. *Cum affixo* עֻלּוֹ jugum ejus. Gen. 27. v. 40. jugi eorum. Ezech. 34. v. 27. עֻלְּכֶם jugi vestri. Levit. 26. v. 13.

בְּלִיַּעַל m. Nequitia; nequam. Deuter. 13. v. 13. & c. 15. v. 9. Psal. 41. v. 9. & 101. v. 3. 1. Reg. 21. v. 13.

מַעֲלָלִים m. *Plur.* Actiones, opera. 1. Sam. 25. v. 3. *Constr.* מַעַלְלֵי Psal. 78. v. 7. *Cum affixo* מַעֲלָלָיו actionum suarum. Jerem. 17. v. 10.

תַּעֲלוּלִים m. *Plur.* Facinora, ludificationes; puerilia; facinorosi, irrisores, ludificatores. Isa. 3. v. 4. *Cum affixo* תַּעֲלוּלֵיהֶם ludificationes ipsorum. Isa. 66. v. 4.

עָלַם *Niphal* נֶעְלָם Latitare, abditum, absconditum, occultum esse. *Construitur cum prapos.* מִן Eccles. 12. v. 14. Job 28. v. 21. 2. Paral. 9. v. 2. Nahum 3. v. 11. Psal. 26. v. 4. 1. Reg. 10. v. 3. *Hiphil* הֶעְלִים celare, occultare, abdere, abscondere. 2. Reg. 4. v. 27. Psal. 10. v. 1. Isa. 1. v. 15. *Hithpahel* הִתְעַלֵּם abscondere se, occultare se. Dan. 22. v. 1.

עֶלֶם m. Adolescens, puer adultus. 1. Sam. 17. v. 56. & c. 20. v. 22.

עַלְמָה f. Adolescentula, puella, virgo: juvencula. Gen. 24. v. 43. Exod. 2. v. 8. Isa. 7. v. 14. *ubi Hebræi per* עַלְמָה *fœminam uxorem Achazi, vel Prophetæ, non B. Mariam Virginem intelligi volunt. Attamen D. Hieronymus in com. in Isa. hoc modo de hac voce scribit:* עַלְמָה non solum puella, vel virgo; sed virgo abscondita dicitur, & secreta, quæ nunquam virorum patuerit aspectibus, sed magna parentum diligentia custodita sit. Lingua quoque Punica, quæ de Hebræorum fontibus ducitur, proprie virgo עַלְמָה appellatur. Et quantum cum mea pugno memoria, nunquam me arbitror עַלְמָה in muliere nupta legisse, sed in ea, quæ virgo est, ut non solum virgo sit, sed virgo junioris ætatis, & in annis adolescentiæ. *Cui suffragatur ipsa vocis etymologia* נעלם latitare, *ut* עַלְמָה *necessario de virgine domi latitante, neque nuptum propalam educta usurpetur. Item* instrumentum musicum. Psal. 46. v. 1. *Plur.* עֲלָמוֹת virgines. Cant. 1. v. 2. & c. 6. v. 7.

עֲלוּמִים m. *Plur.* Adolescentia, pueritia. *Cum affixo* עֲלוּמָיו adolescentiæ ejus. Psal. 89. v. 46. errores, negligentiæ. Psal. 90. v. 8. Isa. 54. v. 4. vitia, & peccata adolescentiæ. Job 20. v. 11.

עֲלָמוֹת f. Pueritia, adolescentia. Psal. 48. v. 15.

תַּעֲלֻמָה f. Absconditum, occultum. Job 28. v. 11. *Plur.* תַּעֲלֻמוֹת Psal. 44. v. 22.

עוֹלָם m. Sæculum, ævum; perpetuum, æternum. Gen. 9. v. 12. & c. 17. v. 8. Exod. 21. v. 6. Psal. 89. v. 3. 1. Sam. 1. v. 22. & c. 13. v. 13. 2. Sam. 12. v. 10. tempus longum: olim. Jerem. 2. v. 20. tempus vitæ. Psal. 89. v. 2. & 119. v. 93. usque ad Jubilæum. Deuter. 15. v. 17.

v. 17. לְעוֹלָם perpetim, perpetuo: *est etiam substantivum* sempiternus, perpetuus.
לֹא לְעוֹלָם nunquam. *Cum affixo* עוֹלָמוֹ sæculi sui, *sc. sepulcri*. Eccles. 12. v. 5. *Plur.*
עוֹלָמִים sæcula. 1. Reg. 8. v. 13. Eccles. 1. v. 10. *Constr.* עוֹלְמֵי Isa. 45. v. 17.
לְעֵילוֹם In sæculum. 2. Paral. 33. v. 7. *Alibi non invenies*.

עָלַס Exultare, gestire præ gaudio, lætari: sustinere *D. Hieronymo*. Job 20. v. 18. *Niphal* נֶעֱלָס idem. Job 39. v. 16. *Hithpahel* הִתְעַלֵּס exultare; frui cupitis amplexibus *D. Hieronymo*. Prov. 7. v. 18.

עלע *Pihel* עִלֵּעַ Lambere, lingere, sorbere. Job 39. v. 33.

עלף *Pihel* עִלֵּף Operire, tegere, obtegere: animo deficere, languere, deliquium, extasim pati, lassari præ labore. *Puhal* עֻלַּף animo deficere: projici *D. Hieronymo*. Isa. 51. v. 20. velari, obtegi. Cant. 5. v. 14. *ubi* מְעֻלֶּפֶת *D. Hieronymo* distinctus. *Hithpahel* הִתְעַלֵּף animo deficere, syncopem pati. Amos 8. v. 13. Jon. 4. v. 8. obtegere se, cooperire se: assumere theristrum *D. Hieronymo*. Gen. 38. v. 14.

עֻלְפֶּה m. Defessus, lassus, languidus. Ezech. 31. v. 15. *est Participium Puhal cum* ה *paragogico, præcedente Segol pro Kametz. Aliis substantivum est* defatigatio, syncope, deliquium.

עָלַץ Exultare, lætari, gestire præ gaudio. 1. Sam. 2. v. 1. Prov. 11. v. 10. & c. 28. v. 12. Psal. 9. v. 3.

עֲלִיצוּת f. Exultatio, gaudium, lætitia. *Cum affixo* עֲלִיצֻתָם exultatio eorum. Habac. 3. v. 14.

עלק עֲלוּקָה f. Sanguisuga, hirudo: privatio. Prov. 30. v. 15.

עָמַד Stare, consistere, constare, perstare, extare, perennare, residere, restare, subsistere, persistere, firmum, stabile esse. Exod. 33. v. 9. Deut. 4. v. 10. manere, permanere, perseverare. *Construitur sæpe cum præpositione* ב, עַל, & לִפְנֵי. Isa. 3. v. 13. Jos. 32. v. 9. Psal. 1. v. 1. & 19. v. 10. Job 30. v. 20. & c. 22. v. 16. silere, tacere. Nehem. 8. v. 5. cessare. Gen. 29. v. 34. & c. 30. v. 9. ministrare. Psal. 135. v. 2. 1. Reg. 17. v. 1. *Hiphil* הֶעֱמִיד firmare, stabilire, sistere, statuere, constituere, ponere, collocare, instituere, restituere. Levit. 14. v. 11. Psal. 30. v. 8. 1. Paral. 18. v. 34. 2. Paral. 19. v. 8. *Hophal* הָעֳמַד sisti, statui, stabiliri, destinari. Levit. 16. v. 10. Psal. 68. v. 3. 1. Reg. 22. v. 35. Psal. 69. v. 3.

עַמּוּד & עַמֻּד m. Columna. Exod. 13. v. 22. *Plur.* עַמּוּדִים & עַמֻּדִים columnæ. Exod. 27. v. 10. 1. Reg. 7. v. 41. *Constr.* עַמֻּדֵי Exod. 38. v. 17. *Cum affixo* עַמּוּדָיו columnas ejus. Exod. 36. v. 38.

עֶמְדָּה f. Statio, constitutio. *Cum affixo* עֶמְדָּתוֹ stationem ejus. Mich. 1. v. 11.

עִמָּדִי Mecum, apud me. Psal. 23. v. 4.

מַעֲמָד m. Status, statio, constitutio, ministerium, ordo, officium, præfectura. *Constr.* מַעֲמַד 1. Reg. 10. v. 5. *Cum affixo* מַעֲמָדָם status eorum. 1. Paral. 23. v. 28. 2. Paral. 9. v. 4. Isa. 22. v. 19.

עָמַל Laborare, fatigare, elaborare; fatigari, defatigari: molestiam afferre. Jon. 4. v. 10. Eccles. 2. v. 21. & c. 11. v. 19. Psal. 127. v. 1.

עָמֵל m. Laboriosus, fatigatus, ærumnosus, molestus: faber. Eccles. 3. v. 9. & c. 4. v. 8. & c. 9. v. 9. Job 20. v. 22. *Plur.* עֲמֵלִים fabri. Judic. 5. v. 26.

עָמָל m. Labor, fatigatio, molestia, dolor. Eccles. 2. v. 11. perversitas, iniquitas, injustitia, mendacium, prævaricatio. Numer. 23. v. 21. Isa. 10. v. 1. Psal. 140. v. 10. *Constr.* עֲמַל labor. Eccles. 6. v. 7. *Est generis fœminini* c. 10. v. 15. *Cum affixo* וְאֶת־עֲמָלֵנוּ & laborem nostrum. Deuter. 26. v. 7. עֲמָלוֹ dolor ejus. Psal. 7. v. 17.

עָמַם Tegere, operire, abscondere: abscondi: obscurare. Ezech. 28. v. 3. & c. 31. v. 8. *Hophal Futurum* יוּעַם obscuratur. Thren. 4. v. 1.

עַם & עָם c. *sed* m. *sæpius*. Populus, congregatio hominum, turba, vulgus. Genes. 23. v. 13. & c. 50. v. 20. Levit. 4. v. 27. Isa. 26. v. 20. Jerem. 8. v. 5. Judic. 18. v. 7. *de locustis, & formicis usurpatur* Joel. 2. v. 2. Prov. 30. v. 25. *Cum affixo* וְעַמּוֹ & populus ejus. Ezech. 30. v. 11. *Plur.* עַמִּים populi. Gen. 25. v. 8. Isa. 10. v. 13. *Constr.* עַמֵּי Deuter. 28. v. 10. *Cum affixo* עַמֶּיךָ populos tuos. Numer. 27. v. 13. מֵעַמָּיו de populis suis. Lev. 21. v. 14. *Plur. perfectus* עֲמָמִים Nehem. 9. v. 22. *Constr.* עַמְמֵי Nehem. 9. v. 24. *Cum affixo* בַּעֲמָמֶיךָ in populis tuis. Judic. 5. v. 14.

עִם Cum: in. Gen. 35. v. 4. Psal. 18. v. 26. *Illud* Psal. 72. v. 5. עִם שֶׁמֶשׁ cum Sole, *id est*, donec illuxerit Sol. *Item* juxta, prope, penes, apud, secus. Jos. 7. v. 2. Judic. 18. v. 22. & c. 19. v. 11. 1. Sam. 16. v. 12. Nahum 3. v. 12. *Adhibetur pro* אֶת־ *articulo* 2. Sam. 6. v. 4. *Præcedente* מ, *ut* מֵעִם e, ex, de. Gen. 48. v. 12. 1. Sam. 20. v. 33. a, ab. Exod. 8. v. 30. in. Gen. 25. v. 11. & c. 35. v. 4. 2. Sam. 19. v. 37. *Cum affixo* עִמּוֹ cum ipso. Psal. 91. v. 15. עִמָּהֶם cum eis. Gen. 29. v. 9. עִמָּךְ tecum. Zach. 14. v. 5.

עָמַס Onerare, onus imponere. Gen. 44. v. 13. Isa. 46. v. 1. Zach. 12. v. 3. Nehem. 13. v. 15. *aliquando scribitur cum* שׂ *loco* ס. Nehem. 4. v. 17. apportare, afferre. Psal. 68. v. 19. *Hiphil* הֶעֱמִים idem. 1. Reg. 12. v. 11.

מַעֲמָסָה f. Onus, pondus. Zach. 12. v. 3.

עָמַק Profundum esse. Psal. 92. v. 6. *Hiphil* הֶעֱמִיק profundum facere, fundum petere; multiplicare, dilatare. Isa. 7. v. 11. & c. 29. v. 15. & c. 30. v. 33. & c. 31.

31. v. 6. Jerem. 49. v. 8. Hos. 9. v. 9.

עָמֹק m. Profundus. Levit. 13. v. 3. Eccles. 7. v. 25. *Plur.* עֲמֻקִּים Prov. 18. v. 4. *Fœm.* עֲמֻקָּה Prov. 24. v. 14. *Plur.* עֲמֻקּוֹת Job 12. v. 22.

עָמֵק m. Idem. *Plur. constr.* עִמְקֵי Isa. 33. v. 19. Prov. 9. v. 18.

עֵמֶק m. Vallis, convallis. Gen. 14. v. 13. Jos. 8. v. 13. *Nonnulli volunt, discrimen esse inter* עֵמֶק, גַּי *&* נַחַל, *quod* עֵמֶק *sit locus profundus, sed latus,* נַחַל *admodum arcto alveo coerceatur, &* גַּי *undique præruptis, & arduis montibus circumscribatur. Cum affixo* עִמְקֵךְ vallis tua. Jerem. 49. v. 4. *Plur.* עֲמָקִים valles. 1. Reg. 20. v. 28. Jer. 49. v. 4.

עֹמֶק m. Profunditas. Prov. 25. v. 3. לָעֹמֶק deorsum. *Ibidem.*

מַעֲמַקִּים m. *Plur.* Profunditates. Psal. 130. v. 1. *Constr.* מַעֲמַקֵּי Isa. 51. v. 10.

עמר *Pihel* עִמֵּר Manipulos facere, colligere. Psal. 129. v. 7. *Hithpahel* הִתְעַמֵּר negotiari, quæstum facere; uti: commodum percipere: opprimere, in servitutem redigere. *Construitur cum præpositione* ב. Deuter. 21. v. 14. & c. 24. v. 7.

עֹמֶר m. Gomer, *genus mensuræ aridorum, continens decimam partem Ephæ, sc. modii.* Exod. 16. v. 36. manipulus. Deut. 24. v. 19. *Plur.* עֳמָרִים manipuli. Ruth 2. v. 15.

Hæc mensura עֹמֶר Gomer *ita est appellata, quia in deserto maximo fuit Israelitis usui per quadraginta annos ad metiendum manna. Notandum, in sacris literis tria sata, tres modios, tres mensuras, tres amphoras, unum batum, unum ephi & significatione, & re idem omnino esse. Apud Josephum pariter idem sunt gomer, assaron, & decima. Volunt autem autores plerique, gomer continuisse libras octo, sive uncias nonaginta sex, quæ portio cuilibet vel edaci stomacho quotidie satis superque erat. Verum cum manna magnitudine quidem majus frumento esset, pondere tamen levius, infert Villalpandus, gomer manna plenum ad quatuor circiter libras accessisse.*

Fiebat quotannis solemnis עֹמֶר *sc.* manipuli hordeacei *oblatio die decimo sexto mensis Nisan, h. e.* Martii, *nimirum die altero post Pascha, qui ob id vocabatur* יוֹם הַנָּף dies agitationis, *videlicet manipuli. Non licebat autem ante solemnem agitationem, & oblationem hujus manipuli falcem immittere in messem, quia ille erat* רֵאשִׁית קָצִיר primitiæ messis. *In Menachot hujus oblationis ritus exponitur, qui erat hujusmodi. Synedrium magnum circa vesperam diei decimi quinti Nisan nonnullos eligebat, ut in agro Hierosolymis proximo partem hordei meterent ære publico emptam. Itaque ingruente nocte, quæ erat initium diei decimi sexti, cum a Synedrio electi in agrum se contulissent, ex illis senior ceteros messores interrogabat* בָּא הַשֶּׁמֶשׁ, *cui ter repetitæ interrogationi cum ceteri singillatim respondissent* הֵין, *ille pergebat* קוּפָּה זוּ, *deinde* אֶקְצוֹר, *ad quæ singula cum respondissent* הֵין, *festinanter simul omnes manipulum metebant, & ad Sacerdotes in atrium deferebant.*

bant. Hic autem manipulus igne a Sacerdotibus torrebatur, exponebatur vento, mola comminuebatur, & tredecim vicibus cribrabatur, donec decima pars ephæ similæ ex eo educeretur, quæ cum thure, & oleo mista, & rite agitata, postquam inde pugillus exemtus erat, & in altari combustus, a Sacerdotibus comedebatur. Talis erat ritus, qui servabatur in offerendo manipulo hordeaceo.

עָמִיר m. Manipulus: fœnum *D. Hieronymo*. Amos 2. v. 13. Jer. 9. v. 22.

עֻמַּת *Conjungitur plerunque cum* כָּל. Secundum, juxta, erga, sicut, quemadmodum, quomodo. Eccles. 5. v. 15. לְעֻמַּת & מִלְּעֻמַּת e regione, ex adverso, contra, juxta. Exod. 25. v. 27. & c. 37. v. 14. 1. Reg. 7. v. 20. *Cum affixo* לְעֻמָּתָם contra ea. Ezech. 1. v. 20. לְעֻמָּתוֹ contra ipsum. 2. Sam. 16. v. 13. *Plur.* לְעֻמּוֹת contra, ex adverso. Ezech. 45. v. 7.

עָמִית m. Socius, collega, proximus. *Cum affixo* אֶת־עֲמִיתוֹ socium suum. Levit. 6. v. 2. לַעֲמִיתֶךָ socio tuo. Lev. 25. v. 14.

עֵנָב m. Uva: granum uvæ. Deuter. 32. v. 14. *Plur.* עֲנָבִים uvæ. Gen. 40. v. 10. Numer. 6. v. 3. & c. 13. v. 21. *Constr.* עִנְּבֵי Deuter. 32. v. 32. *cum Daghes in nun.* *Cum affixo* עֲנָבֵמוֹ uvæ eorum, *cum defectu Jod nota numeri pluralis*. Deut. 32. v. 32.

ענג *Puhal* עֻנַּג Delectari, oblectari, deliciari. *Part.* מְעֻנָּג delicatus, delicate nutritus. Jerem. 6. v. 2. *Hithpahel* הִתְעַנֵּג delectari, oblectare se. *Construitur cum* ב, & עַל. Psal. 37. v. 11. Job 27. v. 10. Isa. 57. v. 4.

עָנֹג m. Delicatus, voluptuosus. Deut. 28. v. 54. *Fœm.* עֲנֻגָּה delicata. Deuter. 28. v. 56.

עֹנֶג m. Delectatio, voluptas, deliciæ. Isa. 13. v. 22. Prov. 19. v. 10.

תַּעֲנוּג m. Oblectatio, delectatio, jucunditas, deliciæ. Prov. 19. v. 10. *Plur.* תַּעֲנוּגִים deliciæ. Cant. 7. v. 6. *Cum affixo* תַּעֲנֻגֶיהָ deliciarum suarum. Mich. 2. v. 9. *Fœm.* תַּעֲנֻגוֹת deliciæ. Eccles. 2. v. 8.

עָנַד Ligare, alligare, annectere, jungere, conjungere: circumdare *D. Hieronymo*. Prov. 6. v. 21. Job 31. v. 36.

עָנָה Respondere, exaudire, rescribere. Isa. 13. v. 22. Job 5. v. 1. Mal. 2. v. 12. Psal. 18. v. 42. & 22. v. 22. Hos. 2. v. 22. Eccles. 10. v. 19. Jerem. 23. v. 37. dicere, fari, loqui, alloqui, colloqui, proloqui; attestari, contestari, testificari. *Construitur cum* ב. Deuter. 19. v. 18. Isa. 3. v. 9. & c. 26. v. 5. Hos. 5. v. 5. Jerem. 23. v. 25. Ruth 1. v. 21. clamare, acclamare. Exod. 32. v. 18. speculari, cogitare, assuescere. Jerem. 4. v. 8. & c. 8. v. 16. exordiri, prosequi intermissum sermonem. Job 3. v. 2. & c. 4. v. 1. laudare. Psal. 147. v. 7. rependere, reddere, compensare. Eccles. 10. v. 19. Hos. 2. v. 21. cantare, canere, elevare vocem.

Exod. 15. v. 21. cantare: respondere *D. Hieronymo*. Isa. 13. v. 22. occupari, affligere, humiliare, demittere se, deprimere se, affligi, deprimi. Eccles. 1. v. 13. Psal. 116. v. 10. Isa. 25. v. 5. *Niphal* נַעֲנָה respondere, exorari, exoratum respondere. Ezech. 14. v. 4. & 7. affligi. Isa. 53. v. 7. & c. 58. v. 10. Psal. 119. v. 107. exaudiri. Job 19. v. 7. humiliari. Exod. 10. v. 3. *Pihel* עִנָּה affligere, vexare. Levit. 16. v. 31. comprimere, stuprare, constuprare, subigere ad violandam pudicitiam, rem habere. Deuter. 21. v. 14. Judic. 19. v. 24. Thren. 3. v. 33. canere, cantare. Exod. 32. v. 18. Psal. 88. v. 1. opprimere. Psal. 102. v. 24. & 105. v. 18. Isa. 64. v. 12. *Puhal* עֻנָּה affligi, humiliari. Isa. 53. v. 4. Psal. 119. v. 31. & 132. v. 1. *Hiphil* הֶעֱנָה respondere, annuere, contestari, testimonium perhibere: humiliare. Psal. 55. v. 20. Job 20. v. 3. & c. 31. v. 35. Eccles. 5. v. 19. *Hithpahel* הִתְעַנָּה affligere se, affligi, demittere se. Gen. 16. v. 19. Esdr. 8. v. 21. 1. Reg. 2. v. 26. Dan. 10. v. 12.

עָנָו m. Mitis, mansuetus, comis, affabilis, clemens, placidus, humilis, modestus. Numer. 12. v. 3. *Plur.* עֲנָוִים humiles, pauperes. Prov. 3. v. 34. Psal. 10. v. 17. & Psal. 22. v. 27. *Constr.* עַנְוֵי Soph. 2. v. 3. Isa. 11. v. 4.

עֲנָוָה f. Mansuetudo, comitas, modestia, demissio, submissio, abjectio, humilitas. Prov. 15. v. 33. Soph. 2. v. 3.

עַנְוָה f. Mansuetudo, humilitas: providentia. Psal. 45. v. 5. *Cum affixo* וְעַנְוַתְךָ & mansuetudo tua; *Septuaginta* & disciplina tua. Psal. 18. v. 36.

עָנִי m. Pauper, indigus, inops, egenus, mendicus, humilis, afflictus, miser, oppressus. Lev. 19. v. 10. Deuter. 24. v. 12. mansuetus. *Zach. 9. v. 9. Cum affixo* לַעֲנִיֶּךָ pauperi tuo. Deuter. 15. v. 11. *Plur.* עֲנִיִּים pauperes. Job 34. v. 28. Psal. 12. v. 6. *Constr.* עֲנִיֵּי Job 24. v. 4. *Cum affixo* וַעֲנִיָּיו & pauperum suorum. Isa. 49. v. 13. וַעֲנִיַּיִךְ & pauperes tuos. Psal. 72. v. 2. *Fœm.* עֲנִיָּה paupercula. Isa. 10. v. 30. & c. 51. v. 21.

עֳנִי & *cum pausa* עֹנִי m. Afflictio, dejectio, miseria, paupertas, inopia, mendicitas, indigentia, humilitas, humiliatio. Deuter. 16. v. 3. Thren. 3. v. 1. *Hoc nomen non denotat virtutem, sed conditionem abjectam, ut apud Græcos dictio ταπείνωσις. Cum affixo* עָנְיִי afflictionis meæ. Gen. 41. v. 52. עָנְיָהּ afflictionis suæ. Thren. 1. v. 7.

עונות f. *Plur.* Sulci. Hos. 10. v. 10.

עֱנוּת f. Afflictio, humilitas: deprecatio, responsio: clamor, invocatio. Psal. 22. v. 25.

עִנְיָן m. Occupatio, negotium, afflictio, cura molesta, sollicitudo: *aliis* speculatio, cogitatio mala; *aliis* consuetudo. Eccles. 1. v. 13. *Constr.* עִנְיַן Eccles. 4. v. 8. & c. 5. v. 13.

תַּעֲנִית f. Jejunium, afflictio. *Cum affixo* מִתַּעֲנִיתִי ab afflictione mea. Esdr. 9. v. 5.

יַעֲנָה & יְעֵנָה f. Ulula: *aliis* struthio. Isa. 13. v. 21. *Plur. ex alia forma* יְעֵנִים Thren. 4. v. 3.

מַעֲנֶה

מַעֲנֶה m. Responsio, responsum, sermo, locutio, exauditio. Job 32. v. 3. *Constr.* מַעֲנֵה Mich. 3. v. 7.

מַעֲנָה f. Jugerum, *spatium, quod arari uno die ab uno pari boum consuevit: aliis* sulcus, lira. 1. Sam. 14. v. 14.

מַעֲנִית f. Sulcus, striga, lira. *Cum affixo* לְמַעֲנִיתָם sulcum suum. Psal. 129. v. 3.

עָנָן m. Nubes. Exod. 13. v. 22. Num. 12. v. 10. Ezech. 1. v. 4. *Constr.* עֲנַן Exod. 40. v. 38. Hos. 6. v. 4. *Cum affixo* וַעֲנָנְךָ & nubes tua. Numer. 14. v. 14. עֲנָנוֹ nubis suæ. Job 37. v. 15. *Fœm.* עֲנָנָה caligo, nubes. Job 3. v. 5. *Plur. masc.* עֲנָנִים nubes. Jerem. 14. v. 3.

עִנֵּן *Pihel* Obnubilare, nubibus obducere. Gen. 9. v. 14.

עָנָף m. Ramus: frons, dis. Ezech. 17. v. 8. germen. Mal. 4. v. 1. *Constr.* עֲנַף Levit. 23. v. 40. *Plur. cum affixo* וַעֲנָפֶיהָ & ramos ejus. Psal. 80. v. 11.

עָנֵף m. Idem. *Cum affixo* עַנְפְּכֶם Ezech. 36. v. 8.

עֲנֵפָה f. Frondosa, ramos proferens, plena ramis. Ezech. 19. v. 10.

עָנָק m. Torquis: monile. Cant. 4. v. 9. *Plur.* עֲנָקִים torques. Prov. 1. v. 9. *Fœm.* עֲנָקוֹת Judic. 8. v. 26.

עָנַק Amplecti, tenere, torque, *vel* torquis in modum cingere, circumdare, coronare. Psal. 73. v. 6. *Hiphil* הַעֲנִיק onerare muneribus, muneribus afficere. Deuter. 15. v. 14.

עֲנָק m. *Nomen proprium gigantis celebris.* Numer. 13. v. 23. *Inde gigantes omnes dicti* עֲנָקִים Deuter. 1. & 2.

עָנַשׁ Punire, mulctare, mulctam imponere, pœna afficere, damnare, condemnare. Deuter. 22. v. 19. 2. Paral. 36. v. 3. Proverb. 17. v. 26. & c. 21. v. 11. *ubi potest etiam exponi* interficere. *Niphal* נֶעֱנַשׁ mulctari, pœnas dare. Exod. 21. v. 22. Prov. 22. v. 3. & c. 27. v. 12.

עֹנֶשׁ m. Mulcta, pœna, noxa, supplicium, damnum, condemnatio. Prov. 19. v. 19. 2. Reg. 23. v. 33.

Hebræorum pœnæ, de quibus tum in Sacris literis, tum in Rabbinorum scriptis mentio fit, sunt in triplici differentia; aliæ sunt capitales, aliæ non capitales, aliæ Ecclesiasticæ. Capitales erant lapidatio, ustio, strangulatio, & decollatio; non capitales carcer, restitutio, talio, venditio, exilium ad asyla, & flagellatio; demum Ecclesiasticæ tres, quæ ab Hebræis appellantur נדוי Niddui, חרם Cherem, & שמתא Schammatha. *Porro duplex Judicum genus irrogandis hujusmodi pœnis erat constitutum, ut ex multis Sacræ Scripturæ locis colligitur. Pœnas civiles irrogabat collegium politicum, pœnas vero Ecclesiasticas Ec-*

cle-

clesiasticum. Itaque a Josaphat 2. Paral. 19. v. 11. rerum politicarum cura Zabadiæ commissa, Amarias Sacerdos sacris est præpositus. Sic Jeremias cap. 26. Sacerdotum, & Prophetarum sententia morte dignus habitus a Principibus legitur liberatus. Neque vero solum in Veteri Testamento hæc Judicum distinctio locum habuit, sed etiam in Novo. Ex Matthæo enim cap. 26. v. 3. habetur, Sacerdotes, Scribas, & Seniores populi in unum locum convenisse, ut Christum dolo tenerent, ac morti traderent. Quod si Moses, Samuel, David, & Salomon utramque potestatem habuerunt, id inde factum est, quia erant eodem tempore Principes, & Prophetæ. Itaque qua Principes populum judicabant, qua Prophetæ docebant, rectamque illi vivendi rationem commonstrabant. Porro antequam Judices mortis sententiam ferrent, juxta Mosis exemplum vel Deum consulebant, vel ea, quæ reis objiciebantur, diligenter admodum, & accurate pensabant. Judicii autem exercendi forma, pœnæque infligendæ ritus erat hujusmodi. Sistebantur rei accusati coram Judicibus 1. Reg. c. 21. in loco eminenti cum duobus testibus accusantibus e regione; ab Judicibus, & testibus imponebantur manus capiti damnatorum, his additis verbis: sanguis tuus sit super caput tuum; *ducebantur damnati ad supplicium præcone præeunte, & magna voce significante nomen damnati, pœnam, delictum, & delicti testes. Hinc, duobus sapientibus ad verba damnati judicanda ab ejus latere nunquam discedentibus, interdum fiebat, ut, aliquo innocentiæ argumento invento, semel & iterum ad tribunal damnatus retraheretur. Ad turbandam damnati mentem, minuendamque pœnam amarus potus ei præbebatur. Tandem, scelerum confessione peracta, reus occidebatur, omniaque mortis instrumenta igne absumebantur.*

עָסַס Calcare, conculcare, contundere, premere, comprimere, exprimere. Malach. 4. v. 3.

עָסִיס m. Succus; expressio, pressura; mustum. Isa. 49. v. 26. Joel. 1. v. 5. dulcedo. Amos 9. v. 13. *Constr.* עֲסִיס Cant. 8. v. 2.

עפא עֳפָאִים m. *Plur.* Rami, frondes, folia: nemora. Psal. 104. v. 12. Job 14. v. 9.

עפל עֹפֶל m. Locus altus, & munitus, propugnaculum, arx, munitio, turris: clivus. Mich. 4. v. 8. 2. Reg. 5. v. 24. templum. Neh. 3. v. 27. tenebræ. Isa. 32. v. 14. *Nonnulli per* עֹפֶל fauces *intelligi volunt, sc. viam arctam, & angustam inter montes, ubi ob loci opportunitatem plerunque arces, & turres superextruebantur. Duæ hujusmodi fauces in Sacris literis admodum celebres sunt; altera in Templo Hierosolymitano Neh. 3. & 11, quam Nathinæi custodiebant, ne per eam hostes in regiam irrumperent. Hæc apud Eusebium hist. Eccles. lib. 2. cap. 23. a Jacobo vocatur* Oblia, *quasi* עָפְלִיָּה

arx Domini. *Altera erat in finibus Israelis, & Syriæ lib. 2. Reg. c. 5. Hinc* עֹפֶל *pro arce in monte sita adhibetur; quamquam aliquando hæc dictio pro nomine proprio usurpata reperitur, ut 2. Paral. 27. v. 3. & c. 33. v. 14.*

הֶעְפִּיל *Hiphil* Conari, roborare se, vim facere, impetu contendere. Num. 14. v. 44.

עֳפָלִים m. *Plur.* Mariscæ, hæmorrhoides. Deut. 28. v. 27. 1. Sam. 5. v. 6. *pro qua dictione solet legi* טְחֹרִים.

עָפָר m. Pulvis, limus, terra. Gen. 2. v. 7. Dan. 12. v. 2. *Constr.* עֲפַר Gen. 13. v. 16. Levit. 17. v. 13. Numer. 19. v. 17. *Cum affixo* אֶת־עֲפָרוֹ pulverem ejus. Deuter. 9. v. 21. *ubi per pulverem aurum contusum, comminutumque intelligitur. Plur. fœm. constr.* עַפְרוֹת terræ. Prov. 8. v. 26.

עִפֵּר *Pihel* Pulverem excitare, *vel* spargere. 2. Sam. 16. v. 13.

עֹפֶר m. Hinnulus, *filius cervi, vel capreæ.* Cant. 2. v. 9. *Plur.* עֳפָרִים hinnuli. Cant. 4. v. 5.

עוֹפֶרֶת f. Plumbum, *ita dictum, quia ei in pulvere existenti aliquid adjicitur, cum cetera metalla pulvere consumantur; vel quia magnam partem habet terrestrem.* Exod. 15. v. 10. Zach. 5. v. 7. Ezech. 22. v. 18.

עֵץ m. Lignum, arbor: *usurpatur etiam de arbustis, & fruticibus.* Gen. 1. v. 11. & c. 2. v. 9. tabula. Ezech. 37 v. 17. idolum ligneum. Jer. 2. v. 27. patibulum, crux; furca. Gen. 40. v. 29. Jos. 28. v. 29. vas ligneum. Exod. 7. v. 19. hastile. 2. Sam. 21. v. 19. עֵץ פְּרִי fructifer. *Cum affixo* עֵצְךָ arborem tuam. Deut. 28. v. 42. בְּעֵצוֹ per lignum suum. Hos. 4. v. 12. *ubi lignum suum significat imagines ligneas suas. Plur.* עֵצִים ligna. Gen. 22. v. 3. *Constr.* עֲצֵי Exod. 25. v. 5. *cum affixo* וְעֵצַיִךְ & ligna tua. Ezech. 26. v. 12. Levit. 14. v. 45. *& cum* ה *fœmineo* עֵצָה Jerem. 6 v. 6.

עָצַב Dolere: elaborare. Isa. 54. v. 6. contristare, turbare, conturbare, tristitia, *aut* dolore afficere, dolorem afferre. 1. Paral. 4. v. 16. corripere. 1. Reg. 1. v. 6. *Niphal* נֶעֱצַב dolere, dolore affici. 1. Sam. 20. v. 3. & v. 34. affligi. Eccles. 10. v. 9. *Pihel* עִצֵּב dolorem afferre: perturbare. Psal. 56 v 6 affligere. Isa. 63. v. 10. figurare, formare, facere, aptare. Job 10. v. 8. *Hiphil* הֶעֱצִיב idem. Psal. 73. v. 39. Jerem. 44. v. 19. *Hithpahel* הִתְעַצֵּב dolere, dolore affici, compati, contristari, conturbari, affligi. Gen. 6. v. 6. 1. Sam. 20. v. 34.

עֶצֶב m. Dolor, tristitia, molestia: labor: idolum, *ita dictum, quia cultoribus molestiam, tristitiam, ac dolorem parit, Deumque ad iracundiam provocat.* Psal. 139. v. 24. 1. Paral. 4. v. 9. *Cum affixo* מֵעָצְבְּךָ a labore tuo. Isa. 14. v. 3. עָצְבִּי idolum meum. Isa. 48. v. 5.

עֶצֶב & עֶצֶב Dolor, labor, molestia, tristitia, sollicitudo, fatigatio, cura. Gen. 3. v. 16. Prov. 10. v. 22. & c. 14. v. 23. idolum, simulacrum. Jerem. 22. v. 28. *Plur.* עֲצָבִים dolores. Psal. 127. v. 2. *Cum affixo* substantiæ, facultates labore paratæ: עֲצָבֵיכֶם substantias vestras, *D. Hieronymus* debitores vestros. Isa. 58. v. 3. וַעֲצָבֶיךָ & substantiæ tuæ; *D. Hieronymus* & labores tui, *h. e. substantiæ, opes, divitiæ tuæ, quas per multos labores comparasti.*

עֲצַבִּים m. *Plur.* Idola, terricula, simulacra. Hos. 4. v. 17. *Constr.* עֲצַבֵּי Psal. 135. v. 15. *Cum affixo* עֲצַבֶּיהָ simulacra ejus. Mich. 1. v. 7.

עִצָּבוֹן m. Dolor, labor, fatigatio, tristitia. Gen. 3. v. 17. *Constr.* עִצְּבוֹן Gen. 5. v. 29. *Cum affixo* עִצְּבוֹנֵךְ dolorem tuum. Gen. 3. v. 16.

עַצֶּבֶת f. Dolor, labor, fatigatio, molestia. Prov. 10. v. 10. *Constr.* עַצְּבַת Prov. 15. v. 13. *Plur. cum affixo* עַצְּבוֹתָם dolores eorum. Psal. 16. v. 4. & 147. v. 3.

מַעֲצֵבָה f. Idem. Isa. 50. v. 11.

עצד מַעֲצָד m. Securis, ascia, dolabra. Jerem. 10. v. 3. lima. Isa. 44. v. 12.

עָצָה Claudere, obturare; connivere, annuere, innuere. Prov. 16. v. 30.

עָצֶה m. Spina dorsi: dorsum. Levit. 3. v. 9.

עָצֵל m. Piger, deses, negligens, ignavus, iners, socors, segnis. Prov. 6. v. 6. & c. 10. v. 29.

עַצְלָה f. Pigritia, otium, desidia, negligentia, torpor. Prov. 19. v. 15. *Dual.* עֲצַלְתַּיִם pigritiæ. Eccles. 10. v. 18.

עַצְלוּת f. Pigritia, inertia, ignavia, desidia, torpedo, segnities, socordia, torpor, negligentia. Prov. 31. v. 27. otiosa *D. Hieronymo.*

נֶעְצַל *Niphal* Tardum, segnem, socordem, pigrum esse, torpere. Judic. 18. v. 9.

עָצַם Roborari, corroborari, augeri, crescere, invalescere, multiplicari. Gen. 8. v. 24. Exod. 1. v. 7. Dan. 8. v. 8. & c. 11. v 23. Psal. 40. v. 6. claudere, obstipare. Isa. 33. v. 15. magnificari. Psal. 139. v. 17. *Pihel* עִצֵּם ossa comminuere, exossare. Jerem. 50. v. 7. claudere. Isa. 29. v. 10. *Hiphil* הֶעֱצִים potentem reddere, roborare, corroborare. Psal. 105. v. 24.

עָצוּם m. Fortis, validus, potens, robustus. Gen. 18. v. 18. Exod. 1. v. 9. Numer. 22. v. 6. & c. 32. v. 1. *Plur.* עֲצוּמִים fortes. Deut. 4 v. 38. Isa. 8. v. 7. potentes, litigantes, obfirmantes se in contentione, & lite. Prov. 18. v. 18. *Cum affixo* בַּעֲצוּמָיו inter fortes ejus. Psal. 10. v. 10. *Fœm.* עֲצֻמוֹת robora, lites, caussæ, contentiones, probationes, argumenta, firmamenta. *Cum affixo* עֲצֻמוֹתֵיכֶם lites vestras. Isa 41. v. 21.

עֹצֶם m. Robur, fortitudo. Deuter. 8. v. 17. *Cum affixo* עָצְמִי fortitudo mea; *D. Hieronymus* ossa mea. Psal. 139. v. 15. *Fœm.* עָצְמָה robur; multitudo. Isa. 40. v. 29. *Constr.* עָצְמַת Isa. 47. v. 9.

עֶצֶם c. *sed* f. *sæpius*. Os, ossis, fortitudo, confirmatio, corpus, substantia. Gen. 2. v. 33. ebur. Thren. 4. v. 7. Job 21. v. 23. ipsemet, ipsummet, ille ipse. Levit. 23. v. 14. Exod. 24. v. 10. *Cum affixo* עַצְמִי os meum. Gen. 29. v. 14. עַצְמְכֶם os vestrum. Jud. 9. v. 2. *Plur.* עֲצָמִים ossa. Ezech. 24. v. 4. *Cum affixo* עֲצָמַי ossa mea. Psal. 31. v. 11. *Fœm.* עֲצָמוֹת Prov. 14. v. 30. Job 10. v. 11. *Constr.* עַצְמוֹת 2. Reg. 23. v. 14. *Cum affixo* אֶת־עַצְמֹתַי Gen. 50. v. 25. עַצְמוֹתֵינוּ ossa nostra. Ezech. 37. v. 11.

תַּעֲצֻמוֹת f. *Plur.* Vires. Psal. 68. v. 36.

עָצַר Claudere, concludere, includere, occludere, continere, detinere, impedire, prohibere, cohibere, coercere; imperare; stringere, constringere; adniti. *Construitur cum* בְּ. Genes. 20. v. 18. 1. Reg. 14. v. 10. 1. Sam. 21. v. 5. Job 12. v. 15. retinere, detinere, retardare. 2. Paral. 13. v. 20. 2. Reg. 4. v. 24. Dan. 10. v. 8. morari, immorari, tardum esse. Job 4. v. 2. cessare. Job 29. v. 9. occupare. 1. Reg. 18. v. 44. *Niphal* נֶעְצַר cohiberi, claudi, retardari, prohiberi. Numer. 16. v. 48. 1. Sam. 21. v. 7. 2. Sam. 24. v. 21. 1. Reg. 8. v. 35.

עֶצֶר m. Regnum, dominium, imperium. Judic. 18. v. 7.

עֹצֶר m. Claustrum, conclusio, constrictio, occlusio, coarctatio. Isa. 53. v. 8. os, oris. Prov. 30. v. 16. angustia, tribulatio. Psal. 107. v. 39. Isa. 13. v. 8.

עֲצָרָה & עֲצֶרֶת f. Prohibitio, interdictio, detentio: dies feriatus, feria, festum, solemnitas. Levit. 23. v. 36. Deuter. 16. v. 8. Joel. 1. v. 4. 2. Reg. 10. v. 20. congregatio, cœtus, coadunatio, collectio hominum in unum, synagoga, synodus: collecta. Isa. 1. v. 13. Jerem. 9. v. 2. Joel. 2. v. 15. *Plur. cum affixo* בְּעַצְרֹתֵיכֶם cœtus vestros. Amos 5. v. 21. *Dies octavus festi Tabernaculorum vocatur dies* עֲצֶרֶת Hatzeret, *sc.* detentionis, *quia eo quoque die apud se amicos Hebræi detinebant, quibuscum Tabernaculorum festa egerant. Dicebatur etiam hic dies octavus, qui erat vigesimus secundus Septembris, cum primo die festi Tabernaculorum* collecta, *sed* collecta fructuum, *ut distinguerentur hi duo dies ab altera* collecta frugum, *quæ incidebat in diem septimam a Paschate.*

מַעְצוֹר m. Prohibitio, cohibitio, constrictio, impedimentum, obex. 1. Sam. 14. v. 6.

מַעְצָר m. Coercitio, retentio, imperium, dominium. Prov. 25. v. 28.

עָקַב Calcaneum tenere, vel apprehendere, supplantare, seducere, fraudare, defraudare, decipere, circumvenire, dolose agere. Genes. 27. v. 36. Hos. 12. v. 3. Jerem. 9. v. 4. *Pihel* עִקֵּב retardare, impedire, differre ad extremum. Job 37. v. 4.

עָקֵב m. Calx, calcaneus, planta, vestigium, finis, extremitas, pars extrema: extremo, denique, tandem. Gen. 3. v. 15. Job 18. v. 9. Psal 41. v. 10. *Constr.* עֲקֵב Gen. 25. v. 26. *Cum affixo* וְאֶת־עֲקֵבוֹ & finem ejus. Jos. 8. v. 13. *Plur. constr.* עִקְּבֵי ungulæ, calcanei. Jud. 5. v. 22. Gen. 49. v. 17. vestigia; itinera. Cant. 1. v. 8. *Cum affixo* עֲקֵבַי calcaneorum meorum. Psal. 49. v. 6. עֲקֵבֶיךָ plantæ tuæ. Jerem. 13. v. 22. *Fœm. plur.* עִקְּבוֹת vestigia. Psal. 77. v. 20. & 89. v. 52. *cum Daghes euphoniæ caussa. Cum affixo* וְעִקְּבוֹתֶיךָ & vestigia tua. Psal. 77. v. 20.

עָקֹב m. Fraudulentus, supplantator, pravus, perversus: tortuosus, inæqualis: perversitas, asperitas. Isa. 40. v. 4. Jerem. 17. v. 9. *Fœm.* עֲקֻבָּה fœdata, inquinata, fraudulenta, callida, plena vestigiis; supplantata *D. Hieronymo*. Hos. 6. v. 8.

עָקְבָה f. Calliditas, deceptio, dolus, supplantatio, fraus, astutia, fraudulentia: בְּעָקְבָּה insidiose, fraudulenter, dolose, callide, astute. 2. Reg. 10. v. 19.

עֵקֶב m. Emolumentum, fructus, præmium, merces. Psal. 9. v. 12. & c. 40. v. 16. Prov. 22. v. 4. finis, extremitas, vestigium. *Item* propterea quod, eo quod, quia, pro, propter: *præcedente* עַל Psal. 40. v. 16. *aut sequente* כִּי *vel* אֲשֶׁר Gen. 22. v. 18. Amos 4. v. 12. Numer. 14. v. 24. Isa. 5. v. 23. in finem. Psal. 119. v. 33.

עָקַד Vincire, ligare, alligare, colligare. Gen. 22. v. 9.

עָקֹד m. Varium, maculosum, maculis respersum: alligatum. Gen. 30. v. 40. *Plur.* עֲקֻדִּים v. 39.

בֵּית־עֵקֶד Tonstrina, domus alligationis, *ubi oves ad tonsuram ligari solent*. 2. Reg. 10. v. 12.

עקה מַעֲקֶה m. Lorica, septum tectorum, paries, & murus tecti, peribolus, circumferentia *in circuitu tecti facta, ne quis e plano tecto facile deorsum cadat*. Deuter. 22. v. 8. *Alibi in Sacris literis non invenies.*

עקל מְעֻקָּל Perversus, tortuosus, obtortus: obliquus, inæqualis. Habac. 1. v. 4.

עֲקַלָּתוֹן m. Flexuosus, obliquus, tortuosus. Isa. 27. v. 1.

עֲקַלְקַלּוֹת f. *Plur.* Tortuosa, obliqua, devia: obliquationes: pravitates. Jud. 5. v. 6. *Cum affixo* עֲקַלְקַלּוֹתָם pravitates suas. Psal. 125. v. 5.

עָקַר Evellere, divellere, revellere, eradicare, enervare, detorquere, extirpare. Eccles. 3. v. 2. *Niphal* נֶעֱקַר eradicari. Soph. 2. v. 4. *Pihel* עִקֵּר enervare, avellere, extirpare: subnervare. Jos. 11. v. 6. & 9. 1. Paral. 18. v. 4. suffodere. Gen. 49. v. 6. *aliis* eradicare, *aliis* subnervare.

עָקָר m. Sterilis. עָקָר וַעֲקָרָה sterilis utriusque sexus. Deut. 7. v. 14. *Fœm.* עֲקָרָה Gen. 11. v. 30. & עֲקֶרֶת Psal. 113. v. 9.

עֵקֶר m. Radix, progenies, stirps: indigena, ethnicus: eradicatus. Levit. 25. v. 47.

עַקְרָב m. Scorpio, nepa. Deuter. 8. v. 15. *Plur.* עַקְרַבִּים spinæ, *quæ acritate scorpionum aculeos referunt*. Numer. 34. v. 4. scorpiones. Ezech. 2. v. 6. 1. Reg. 12. v. 11.

עָקַשׁ Pervertere: depravare, corrumpere, perversum ostendere: incurvare, torquere, detorquere: pravum comprobare *D. Hieronymo*. Job 9. v. 20. *Pihel* עִקֵּשׁ idem. Isa. 59. v. 8. Prov. 10. v. 9. Mich. 3. v. 9. *Niphal* נֶעְקַשׁ perverti. Prov. 28. v. 18.

עִקֵּשׁ m. Perversus, tortuosus. Psal. 18. v. 27. Prov. 19. v. 1. & c. 17. v. 20. *Plur.* עִקְּשִׁים perversi. Prov. 2. v. 15. *Constr.* עִקְּשֵׁי Prov. 11. v. 20.

עִקְּשׁוּת f. Perversitas, depravatio, tortuositas. Prov. 4. v. 24.

מַעֲקַשִּׁים m. *Plur.* Perversitates; perversa, aspera, difficilia. Isa. 42. v. 16.

עָרַב Miscere, commiscere: spondere, despondere, fidejubere: stipulari, vadari. *Construitur cum* לְ, עַל, & מִן. Gen. 44. v. 32. Prov. 6. v. 1. & c. 22. v. 26. & c. 27. v. 27. Psal. 119. v. 122. negotiari. Ezech. 27. v. 9. & 27. oppignerare, tradere in pignus. Nehem. 5. v. 3. *Part.* עֹרֵב fidejussor, præs. Prov. 17. v. 18. dirigere; aptare, applicare. Jerem. 30. v. 21. Isa. 38. v. 14. jucundum, dulce, suave, gratum esse, placere, congruum esse, dulcescere, prodesse. Psal. 104. v. 34. Hos. 9. v. 4. Jerem. 6. v. 20. & c. 31. v. 26. ponere. Job 17. v. 3. delectare. Prov. 13. v. 19. obscurari, obtenebrescere, advesperascere, occidere. Isa. 24. v. 11. Judic. 19. v. 9. *Illud autem* Psal. 119. v. 122. עֲרֹב *varie exponitur; alii explicant* congruere fac, apta; *Septuaginta* dirige; *D. Hieronymus* sponde. *Hiphil* הֶעֱרִיב advesperascere. 1. Samuel. 17. v. 16. *Hithpahel* הִתְעָרֵב spondere, sponsionem facere, vadem dare. Isa. 36. v. 8. 2. Reg. 18. v. 23. immisceri, commercium habere. Prov. 14. v. 10. & c. 24. v. 21.

עָרֵב m. Dulcis, suavis; gratus, jucundus: volupe. Prov. 20. v. 17. Cant. 2. v. 14.

עֵרֶב m. Turba promiscua, congregatio e multis populis, vulgus, mistio. Exod. 12. v. 38. Nehem. 13. v. 3. Jerem. 50. v. 37. *aliis* negotiatio: *aliis* subtegmen, *vulgo* trama. Levit. 13. v. 52.

עֶרֶב m. Vesper, vespera: sero. Gen. 1. v. 5. Exod. 18. v. 13. *semel fœm.* 1. Sam. 20. v. 5. turba miscellanea, mixtura variorum populorum. Jerem. 25. v. 20. & 24. & c. 50. v. 37. *Plur. fœm.* עֲרָבוֹת vesperæ. Jerem. 5. v. 6. deserta. Psal. 68. v. 5. *aliis* cœli. *Dual.* עַרְבַּיִם Exod. 12. v. 6. *De occisione, & comestione agni* בֵּין הָעַרְבַּיִם inter duas vesperas,

vi-

vide, si placet, Quæstionem 13. *ex nostris Quæstionibus editis typis Seminarii Patavini anno* 1725.

Ex R. Salomone, R. KimKio, & R. Simeone duplex apud Judæos datur vespera, altera videlicet ante Solis occasum, altera post Solis occasum. Hæc duplex vespera ex Evangelista Matthæi cap. 14. *non obscure colligitur. Antequam enim narret miraculum quinque panum in gratiam turbæ fame laborantis auctorum vers.* 15. Vespere autem facto, *inquit*, accesserunt ad eum discipuli ejus dicentes: desertus est locus, & hora jam præteriit: dimitte turbas, ut euntes in castella, emant sibi escas: *mox, narrato miraculo, subjicit vers.* 23. & dimissa turba, ascendit in montem solus orare. Vespere autem facto solus erat ibi. *Quid clarius? Duplex eodem die vespera ab Evangelista distinguitur, altera ad occasum Sole præcipitante, altera post Solis occasum.*

עָרֹב m. Colluvies, mixtura diversorum animalium, *vel* bestiarum, *vel* insectorum: insectum. Exod. 8. v. 21. & 24.

עֹרֵב m Corvus, corax; graculus; monedula. Deut. 14. v. 14. Gen. 8. v. 7. Levit. 11. v. 15. *Ita corvus appellatur, vel quia vespere potissimum volare solet, vel quia vesperam colore subobscuro refert, vel quia est coloris cujusdam medii inter nigrum, & lucidum. Plur.* עֹרְבִים corvi. 1. Reg. 17. v. 4. & 6. *ubi quidam exponunt* mercatores, negotiatores. *Constr.* עֹרְבֵי Prov. 30. v. 17.

עֲרָב m. Arabia. 2. Paral. 9. v. 14. *& in Pathach* עֲרַב Ezech. 27. v. 21. עַרְבִי *&* הָעַרְבִי Arabs. Isa. 13. v. 20. Nehem. 2. v. 19. *Plur.* הָעַרְבִים 2. Paral. 21. v. 16. *& cum epenthesi* א, הָעַרְבִיאִים Ezech. 27. v. 21. 2. Paral. 17. v. 11.

עֲרָבָה f. Campestria, planities. Jos. 11. v. 2. Job 24. v. 5. solitudo, desertus locus, eremus, desertum. Isa. 33. v. 9. Deut. 2. v. 8. Jos. 18. v. 18. Jerem. 50. v. 12. *Plur.* עֲרָבוֹת cœli. Psal. 68. v. 5. *Constr.* עַרְבוֹת campestria, planities, solitudines, deserta. Deuter. 34. v. 8. Jos. 4. v. 13. *literis transpositis* עַבְרוֹת, *sed legendum* עַרְבוֹת 2. Sam. 15. v. 28.

עֲרֻבָּה f. Sponsio, fidejussio, vadimonium. Prov. 17. v. 18. arrha, pignus. *Cum affixo* וְאֶת־עֲרֻבָּתָם & pignus eorum. 1. Sam. 17. v. 18.

עֲרָבִים m. *Plur.* Salices. Psal. 137. v. 2. Isa. 15. v. 7. *Constr.* עַרְבֵי Levit. 23. v. 40. Job 40. v. 17.

עֵרָבוֹן m. Arrha, pignus, vadimonium, arrhabo. Gen. 38. v. 17.

מַעֲרָב m. Occidens, occasus, pars Occidentalis. Psal. 103. v. 12. Dan. 8. v. 5. 1. Paral. 26. v. 16. & v. 18. & v. 30. *Fæm* מַעֲרָבָה Occidens. Isa. 45. v. 6. negotiatio, commercium. *Cum affixo* בְּמַעֲרָבֵךְ in negotiatione tua. Ezech. 27. v. 19. *Plur. cum affixo* וּמַעֲרָבַיִךְ & negotiationum tuarum. Ezech. 27. v. 33.

תַּעֲרֻבוֹת

תַּעֲרֻבוֹת f. *Plur.* Sponsiones. 2. Reg. 14. v. 14. בֶּן תַּעֲרֻבוֹת obses. 2. Paral. 25 v. 20.

עָרַג Glocitare, vociferari, clamare, tumultum facere: desiderare: *de cervis proprie usurpatur.* Psal. 42. v. 2. *Etiam aliis animalibus tribuitur.* Joel. 1. v. 20.

עֲרֻגָה f. Areola, sulcus, linea. *Constr.* עֲרוּגַת Cant. 5. v. 13. *Plur.* עֲרֻגוֹת lineæ, areæ, areolæ. Ezech. 17. v. 10.

עָרַד עָרוֹד m Onager, asinus silvestris. Job 39. v. 8. *Cur nonnulli velint, eum ita dictum esse a tremore, non video, cùm magnum discrimen intercedat inter* עָרַד *&* חָרַד.

עָרָה Effundere, evacuare, nudare, discooperire. Isa. 32. v. 11. *ubi Infinitivus est irregularis, pro* עָרוֹת עֹרָה. *Niphal* נֶעֱרָה nudari, effundi, evacuari, revelari. Habac. 3. v. 9. Isa. 32. v. 15. *Pihel* עֵרָה nudare. Psal. 137. v. 7. Isa. 3. v. 17. adhærere. Isa. 22. v. 6. effundere. 2. Paral. 24. v. 11. Gen. 24. v. 20. auferre. Psal. 141. v. 8. *Geminatis radicalibus Infinit.* עַרְעֵר Jerem. 51. v. 58. *Hiphil* הֶעֱרָה effundere. Levit. 20. v. 18. tradere. Isa. 53. v. 12. *Hithpahel* הִתְעָרָה diffundere, explicare se; virescere. Thren. 4. v. 1. Psal. 37. v. 35. *&* הִתְעַרְעֵר nudari. Jerem. 51. v. 58.

עֶרְוָה f. Turpitudo, nuditas, nudatio, verenda, genitalia, pudenda, inguina, virilia: probrum. Exod. 28. v. 42. *Constr.* עֶרְוַת Genes. 9. v. 22. *Cum affixo* אֶת־עֶרְוָתוֹ turpitudinem ejus. Levit. 20. v. 17. עֶרְוָתֵךְ turpitudo tua. Isa. 47. v. 3.

עֶרְיָה f. Nudata, nuda, discooperta. Mich. 1. v. 11. Ezech. 16. v. 7. denudatio, nuditas. Habac. 3. v. 9.

עוֹר m. Cutis, pellis, membrana, corium, tergus. Gen. 3. v. 21. *Cum affixo* וְאֶת־עוֹרוֹ & pellem ejus. Levit. 8. v. 17. Job 19. v. 26. *De tunica pellicea, qua Deus post perpetratum peccatum primos parentes induit, vide, si placet, Quæstionem 6. ex nostris Quæstionibus editis typis Seminarii Patavini anno 1725. Plur. cum affixo* עוֹרֵנוּ pelles nostræ: *cum defectu* ו *nota numeri Pluralis.* Thren. 5. v. 10. *& fœm.* עֹרֹת Exod. 26. v. 14. *Cum affixo* עֹרֹתָם pelles eorum. Levit. 16. v. 27.

עָרוֹת f. *Plur.* Papyri. Isa. 19. v. 7. *aliis* gramineta, virentia; *aliis* ripæ.

עַרְעָר m. Nudatissimus. Psal. 102. v. 18. *aliis* myrica, tamarix. *Constr.* עַרְעֵר myrica. Jerem. 17. v. 6. & c. 48. v. 6.

מַעַר m. Nuditas. 1. Reg. 7. v. 36. *aliis* adhæsio, conjunctio; *aliis* cælatura. *Cum affixo* מַעְרֵךְ nuditatem tuam. Nah. 3. v. 5.

מַעֲרֶה m. Nuditas, denudatio: graminetum. *Constr.* מַעֲרֵה Judic. 20. v. 33.

מְעָרָה f. Spelunca, specus, antrum, cavea, caverna, crypta, fossa. 1. Sam. 24. v. 4. *Constr.* מְעָרַת Jerem. 7. v. 11. *Plur.* מְעָרוֹת speluncæ. Isa. 32. v. 14.

מְעוֹרִים m. *Plur.* Nuditates. *Cum affixo* מְעוֹרֵיהֶם nuditates eorum. Habac. 2. v. 15.

עָרַךְ Ordinare, disponere, digerere, aptare, struere, instruere. Lev. 1. v. 12. Job 6. v. 4. Num. 23. v. 4. Prov. 9. v. 2. ponere. Exod. 40. v. 4. æstimare, taxare, comparare, æquiparare, adæquare. Job 28. v. 17. deponere. Job 36. v. 19. parem, æqualem, similem esse. Psal. 89. v. 7. Isa. 40. v. 18. *Part.* עֹרֵךְ structor. Isa. 65. v. 11. *Hiphil* הֶעֱרִיךְ æstimare. Levit. 27. v. 8. & v. 14. 2. Reg. 23. v. 35.

עֵרֶךְ m. Instructio, dispositio, ordinatio, ordo, æstimatio, æquiparatio, pretium, collatio. Exod. 40. v. 23. *Cum affixo* עֶרְכּוֹ dispositio, ordo ejus. Job 41. v. 3. כְּעֶרְכּוֹ secundum æstimationem ejus. 2. Reg. 23. v. 35. עֶרְכְּךָ æstimatio tua. Lev. 27. v. 16. כְּעֶרְכִּי secundum æstimationem meam; *D. Hieronymo* unanimis meus. Psal. 55. v. 14. עֶרְכָּהּ pretium ejus. Job 28. v. 13.

מַעֲרָכָה f. Ordo, ordinatio, aptatio, acies, strues, structura. Exod. 39. v. 37. 1. Sam. 4. v. 12. *Plur.* מַעֲרָכוֹת ordines. Levit. 24. v. 6. *Constr.* מַעַרְכוֹת 1. Sam. 17. v. 26. agmina. 1. Sam. 17. v. 8.

מַעֲרֶכֶת f. Ordo, dispositio, instructio. Levit. 24. v. 6. & 7. *Plur. masc. constr.* מַעַרְכֵי Proverb. 16. v. 1.

עָרַל Præputium auferre. Levit. 19. v. 23. *ubi de arboribus usurpatum significat earum luxuriem excutere. Niphal Imperat.* הֵעָרֵל pudendis nuda te; præputiatum te ostende; videatur, appareat præputium tuum; consopire *D. Hieronymo*. Habac. 2. v. 16.

עָרֵל m. Præputiatus, incircumcisus, obturatus. Genes. 17. v. 14. Exod. 12. v. 48. 1. Sam. 17. v. 26. *Constr.* עֲרַל שְׂפָתַיִם incircumcisus, *vel* balbus labiis. Exod. 6. v. 12. *Plur.* עֲרֵלִים præputiati. Levit. 19. v. 23. *Constr.* עַרְלֵי Jerem. 9. v. 26. *Fœm.* עֲרֵלָה incircumcisa, gravis. Jerem. 6. v. 10.

עָרֵל m. Idem. Ezech. 44. v. 9.

עָרְלָה f. Præputium: *quidquid impedimento est ad generationem, auditionem, intelligentiam; quare tribuitur membro virili, auribus, labiis, cordi.* Genes. 34. v. 14. *Constr.* עָרְלַת Exod. 4. v. 25. *Cum affixo* עָרְלַתְכֶם præputii vestri. Gen. 17. v. 11. *Plur.* עֲרָלוֹת & עָרְלוֹת præputia. Jos. 5. v. 3. 1. Sam. 18. v. 25. *Cum affixo* אֶת־עָרְלֹתֵיהֶם præputia eorum. v. 27.

עָרַם Callide agere, callidum, astutum, vafrum esse, calliditate, astu uti. 1. Sam. 23. v. 22. *Niphal* נֶעֶרְמוּ coacervari, accumulari; acervatim stare. Exod. 15. v. 8. *Hiphil* הֶעֱרִים callide, astute agere. Prov. 19. v. 25. nequiter tractare. Psal. 83. v. 4.

עָרוּם m. Callidus, astutus, sagax, versutus, pellax, vafer, versipellis, veterator.

Gen. 3. v. 1. Prov. 14. v. 15. *Plur.* עֲרוּמִים callidi; maligni *D. Hieronymo*. Job 5. v. 11. astuti. Prov. 14. v. 18.

עָרוֹם & עָרֹם m. Nudus. Isa. 58. v. 7. Mich. 1. v. 8. *Plur.* עֲרוּמִּים nudi. Gen. 2. v. 25. Job 22. v. 6. *Fœm.* עֲרֻמָּה nuda. Hos. 2. v. 3.

עֵירֹם m. Nudus. Gen. 3. v. 10. Isa. 20. v. 2. nuditas. Deuter. 28. v. 48. *Plur.* עֵירֻמִּים nudi. Gen. 3. v. 7.

עָרְמָה f. Calliditas, astus, versutia, astutia: vafrities, stratagema: stropha. Proverb. 1. v. 4. & c. 8. v. 5. *Adverbiascit cum* ב astute, callide. Exod. 21. v. 14. Jos. 9. v. 4. *Cum affixo* בְּעָרְמָם in astutia eorum, *pro* בְּעָרְמָתָם Job 5. v. 13.

עֲרֵמָה f. Acervus. Ruth 3. v. 7. *Constr.* עֲרֵמַת Agg. 2. v. 17. Cant. 7. v. 2. *Plur.* עֲרֵמוֹת acervi. Neh. 4. v. 2. 2. Paral. 31. v. 6. *ubi geminatum* עֲרֵמוֹת עֲרֵמוֹת *significat* acervatim. *masc.* עֲרֵמִים acervi. Jerem. 50. v. 26.

מַעֲרֻמִּים m. *Plur.* Nudi. *Cum affixo* מַעֲרֻמֵּיהֶם nudos eorum. 2. Paral. 28. v. 15.

עַרְמוֹן m. Platanus: castanea *arbor*; *aliis* populus *arbor*. Gen. 30. v. 37. *Plur.* עַרְמֹנִים platani, castaneæ. Ezech. 31. v. 8.

ערס עֲרִיסוֹת f. *Plur.* Massæ: farina aqua conspersa: cibi. *Cum affixo* עֲרִיסֹתֵיכֶם cibi vestri. Numer. 15. v. 20. Ezech. 44. v. 30. pulmenta *D. Hieronymo*. Num. 15. v. 21.

ערף עֹרֶף m. Cervix, *pars posterior faciei*, occiput: caput. Gen. 49. v. 8. Exod. 23. v. 27. *Cum affixo* עָרְפּוֹ caput ejus. Levit. 5. v. 8. עָרְפְּךָ cervicem tuam. Deuter. 10. v. 16. בְּעָרְפִּי in cervice mea. Job 16. v. 12.

עָרַף Decervicare, cervicem torquendo frangere, collum torquere, excerebrare, decollare, mactare. Exod. 13. v. 13. Deuter. 21. v. 4. & 6. Isa. 66. v. 3. diruere, destruere. Hos. 10. v. 2. stillare, influere: concrescere *D. Hieronymo*. Deuter. 32. v. 2. caligare. Deut. 33. v. 28.

עֲרִיפִים m. *Plur.* Cœli: ruinæ, destructiones; influentiæ; tenebræ. Hos. 10. v. 2. *Cum affixo* בַּעֲרִיפֶיהָ in cœlis ejus; *D. Hieronymus* in caligine ejus. Isa. 5. v. 30.

ערפל עֲרָפֶל m. Caligo, tenebræ densæ. Exod. 20. v. 21. Job 22. v. 23. 1. Reg. 8. v. 12. Psal. 18. v. 10. Jer. 13. v. 16.

ערץ עָרַץ Conterere, concutere: deterrere: percutere. Isa. 2. v. 19. violentia uti: expavescere *D. Hieronymo*. Job 31. v. 34. violenter exagitare: superbire *D. Hieronymo*. Psal. 10. v. 18. fortem se exhibere, roborare se, prævalere. Isa. 47. v. 12. consternari, frangi animo, formidare, pavere, expavescere, timere, metuere. Deuter. 1. v. 29. & c. 20. v. 3. Psal. 10. v. 18. *licet alii* terere, conterere *malint significare*. Ex Niph-

 al

al Pari. נַעֲרָץ terribilis ; robuſtus *D. Hieronymo*; *Septuaginta* qui glorificatur . *Hiphil* הֶעֱרִיץ formidare, timere. Iſa. 8. v. 12. & c. 29. v. 23.

עֶרֶץ m. Fortitudo , robur . *Vox Poetis uſitata.*

עָרִיץ m. Fortis, robuſtus, potens, prævalidus, timendus, violentus, tyrannus, formidabilis. Pſal. 37. v. 35. Job 15. v. 20. *Plur.* עָרִיצִים fortes. Iſa. 13. v. 11. Pſal. 54. v. 5. Job 6. v. 23. violenti. Pſal. 27. v. 13. *Conſtr.* עָרִיצֵי Ezech. 28. v. 7.

עָרוּץ *&* עֲרוּץ m. Fractura, ruptura, ſciſſura, interruptio: cavitas: prævalentia. Job 30. v. 6.

מַעֲרִיץ m. Pavor, timor, metus, terror. *Cum affixo* מַעֲרִיצְכֶם pavor veſter. Iſa. 8. v. 13.

מַעֲרָצָה f. Violentia, fortitudo: prævaliditas. Iſa. 10. v. 33.

עָרַק Fugere: inſequi *quibuſdam*: rodere *D. Hieronymo*. Job 30. v. 3.

עֹרְקִים m. *Plur.* Arteriæ, nervi. *Cum affixo* עֹרְקַי nervi mei; *aliis* fugantes me, perſecutores mei. Job 30. v. 17.

ערר עֲרִירִי m. Sterilis, infœcundus, orbus, ſolitarius, unicus, ſine liberis. Gen. 15. v. 2. *Plur.* עֲרִירִים ſine liberis. Levit. 20. v. 20. *Hinc Verbum in Hithpahel* הִתְעַרְעַר dirui, deſtrui, in ſolitudinem redigi. Jerem. 51. v. 58.

עַרְעָר m. Deſtitutus, derelictus. Pſal. 102. v. 18. *aliis* myrica , *ſicuti* Jerem. 17. v. 6.

עֶרֶשׂ f. Lectus , ſtratum , grabatus , ſponda : cunabulum . Amos 3. v. 12. Pſal. 41. v. 4. *Cum affixo* עַרְשִׂי ſtratum meum. Pſal. 6. v. 7. עַרְשֵׂנוּ lectus noſter . *Plur. cum affixo ſuper* עַרְשׂוֹתָם lectis ſuis. Amos 6. v. 4.

עֵשֶׂב m. Herba, gramen. Geneſ. 1. v. 11. Exod. 10. v. 15. Pſal. 106. v. 20. *Cum affixo* עֶשְׂבָּם herbam eorum. Iſa. 42. v. 15. *Plur.* עִשְּׂבוֹת herbæ. Prov. 27. v. 25. *cum* שׂ *dagheſſato euphoniæ cauſſa.*

עָשָׂה Facere , conficere , efficere , operari : compingere . Gen. 1. v. 31. Exod. 12. v. 48. Numer. 28. v. 24. & v. 26. Deut. 32. v. 15. *Anomalum eſt* עֲשִׂיתִם feci eos. Gen. 6. v. 7. *cum defectu Jod, pro* עֲשִׂיתִים. *Anomalum* עֲשִׂיתֶן feciſtis. Ezech. 33. v. 26. *cum nun loco mem, pro* עֲשִׂיתֶם. *Anomalum pariter* הֶעָשׂוּ qui factus eſt . Job 41. v. 24. *Participium Pahul ex ſpeciali anomalia ſine Jod ; eſt enim loco* עָשׂוּי *cujuſmodi eſt illud ibidem* c. 15. v. 22. וְצָפוּ & exploratus, *pro* צָפוּי. *Significat etiam* parare, apparare, comparare, præparare. Geneſ. 18. v. 8. & c. 27. v. 9. curare, aptare. Iſa. 41. v. 4. 2. Sam. 19. v. 24. abſcindere. Deuter. 21. v. 12. congregare. Ezech. 28. v. 4. 1. Sam. 14. v. 48. acquirere. Geneſ. 12. v. 5. magni facere, magnificare, evehere. Deuter.

32. v. 6. 1. Sam. 12. v. 6. conficere, ſubigere, premere, comprimere, frangere, contundere, conſumere. Soph. 3. v. 19. Ezech. 23. v. 21. ſacrificare, offerre. Exod. 10. v. 25. Levit. 16. v. 9. Numer. 28. v. 4. & v. 8. & v. 23. congregare. 1. Sam. 14. v. 48. *Part.* עֹשֶׂה conditor: cultor. Iſa. 64. v. 5. *Niphal* נַעֲשָׂה fieri. Eccleſ. 9. v. 3. Eſth. 9. v. 28. offerri. Numer. 28. v. 6. & v. 15. formari. Pſal. 139. v. 15. *Anomalum* הֵעָשׂוֹתוֹ fieri illud. Ezech. 48. v. 18. ה *habet Sægol occulta plane de cauſſa, pro* הֵעָשׂוֹתוֹ; *eſt enim Infinitivus.* *Pihel* עִשָּׂה comprimere, frangere, conficere, ſubigere. Ezech. 23. v. 3. & v. 8. *Puhal* עֻשָּׂה fieri. Pſal. 139. v. 15.

מַעֲשֶׂה m. Opus, opificium, opera, negotium, machina, actio, ars, factum: facinus. Eccl. 9. v. 10. *capitur pro pecudibus, & bobus.* 1. Sam. 25. v. 2. *Conſtr.* מַעֲשֵׂה Exod. 28. v. 6. & v. 39. Levit. 18. v. 2. 1. Reg. 7. v. 33. *Cum affixo* מַעֲשֵׂהוּ operi ejus. 2. Reg. 16. v. 10. כְּמַעֲשֵׂהוּ ſicut opus ejus. Exod. 28. v. 8. *Plur.* מַעֲשִׂים opera. Numer. 16. v. 28. *Conſtr.* מַעֲשֵׂי Pſal. 118. v. 17. *Cum affixo* מִמַּעֲשָׂיו ab operibus ejus. Exod. 5. v. 4. וּמַעֲשֵׂיהֶם & opera eorum. Ezech. 1. v. 16. מַעֲשֶׂיהָ opera ejus. Prov. 31. v. 31.

עָשַׁן Fumare. Exod. 19. v. 18. Pſal. 144. v. 5. iraſci, indignari, ira excandeſcere. Pſal. 74. v. 1. & 80. v. 5. & 104. v. 32.

עָשָׁן m. Fumus. Geneſ. 15. v. 17. Iſa. 4. v. 5. Hoſ. 13. v. 3. *Conſtr.* עֲשַׁן Joſ. 8. v. 20. *Cum affixo* עֲשָׁנָהּ fumus ejus. Iſa. 34. v. 10. עֲשָׁנוֹ fumus ejus. Exod. 19. v. 18. מֵעֲלֵי עָשָׁן camini.

עָשֵׁן m. Idem. Exod. 19. v. 18.

עָשֵׁן m. Fumans, fumigans. Exod. 20. v. 18. *Plur.* עֲשֵׁנִים fumigantes. Iſa. 7. v. 4.

עָשַׁק Uſurpare, bona aliena occupare, vim facere, fraudare, expilare, extorquere, intervertere, fraudem facere, fraude detinere, opprimere. Prov. 14. v. 31. Iſa. 34. v. 18. Ezech. 18. v. 18. negare mercedem mercenario, calumniari. Levit. 6. v. 2. Pſal. 119. v. 122. Ezech. 22. v. 9. 1. Sam. 12. v. 4. vim pati. Iſa. 38. v. 14. *Part.* עֹשֵׁק calumniator. Prov. 14. v. 31. Jer. 21. v. 12. abſorbere, bibere. Job 40. v. 18. nocere. Pſal. 105. v. 14. *Hoc Verbum differt a* גָּזַל, *quia* גָּזַל eſt vi aperta rapere, auferre, ſpoliare; *iſtud autem* fraude occulta aliquem decipere. Levit. 19. v. 13.

עָשׁוּק m. Bonis privatus: calumniam ſuſtinens. Deuter. 28. v. 29. *Plur.* עֲשׁוּקִים calumniam patientes. Pſal. 103. v. 6. Amos 3. v. 9. calumniæ. Eccleſ. 4. v. 1. *ſecundum alios* oppreſſiones, direptiones bonorum *ſignificat*: calumniatores. Job 35. v. 9.

עָשׁוֹק m. Oppreſſor. Jerem. 22. v. 3.

עֹשֶׁק m. Fraus, oppreſſio, injuria, violentia, detentio rei alienæ, occupatio: calumnia *D. Hieronymo.* Iſa. 54. v. 14. Eccleſ. 7. v. 8. Pſal. 73. v. 8. Jer. 22. v. 17.

מַעֲשַׁקּוֹת

מַעֲשַׁקּוֹת f. *Plur.* Oppressiones, rapinæ, occupationes bonorum alienorum. Isa. 33. v. 15. Proverb. 28. v. 16.

עשק *Hithpahel* הִתְעַשֵּׂק Litigare, litem movere, disceptare, altercari, jurgari, rixari, contendere, digladiari. Genes. 26. v. 20.

עֵשֶׂק m. Lis, litigium, contentio, disceptatio, altercatio, digladiatio, jurgium, rixa; calumnia, occupatio. Genes. 26. v. 20.

עָשַׁר Ditescere, locupletari, ditari: affluere. Hos. 12. v. 4. Job 15. v. 29. *Hiphil* הֶעֱשִׁיר ditare. Genes. 14. v. 23. Ezech. 27. v. 33. ditescere. Prov. 10. v. 4. & c. 23. v. 24. Psal. 49. v. 16. Zach. 11. v. 5. *Hithpahel* הִתְעַשֵּׁר divitem se jactare, *vel* fingere. Prov. 13. v. 7.

עָשִׁיר m. Dives, locuples, opulentus, copiosus, luculentus. 2. Sam. 12. v. 1. עָשִׁיר מְאֹד prædives. Prov. 18. v. 23. *Plur.* עֲשִׁירִים divites. Eccles. 10. v. 6. *Constr.* עֲשִׁירֵי Psal. 45. v. 13. עֲשִׁירֶיהָ divites ejus. Mich. 6. v. 12.

עֹשֶׁר m. Divitiæ, opes, opulentia. Gen. 31. v. 16. Prov. 22. v. 1. 1. Sam. 17. v. 25. *Cum affixo* עָשְׁרוֹ divitiarum suarum. Psal. 52. v. 9. עָשְׁרָם divitiarum suarum. Psal. 49. v. 7.

עָשַׂר Decimas accipere, decimare. 1. Sam. 8. v. 15. & v. 17. *Pihel* עִשֵּׂר decimas dare. Genes. 28. v. 22. Deuter. 14. v. 22. *Hiphil* הֶעֱשִׂיר decimare, dare decimas. Deuter. 26. v. 12. Nehem. 10. v. 38.

עָשָׂר m. Decem, decimus. Genes. 37. v. 9. Deuter. 1. v. 2. *Semper cum nomine numerali coniungitur*: אַחַד עָשָׂר יוֹם undecima die: Deut. 1. v. 2. אַחַד עָשָׂר undecim, undecimus. Gen. 37. v. 9. עַשְׁתֵּי עָשָׂר undecim. 1. Par. 24. v. 12. שְׁנֵים עָשָׂר duodecim. Jos. 3. v. 12. שְׁנֵי עָשָׂר duodecim. Jos. 3. v. 12. בִּשְׁנֵים הֶעָשָׂר inter duodecim. 1. Reg. 19. v. 19. שְׁלֹשָׁה עָשָׂר tredecim. 1. Paral. 24. v. 13. אַרְבָּעָה עָשָׂר quatuordecim. *Ibidem*. חֲמִשָּׁה עָשָׂר quindecim. v. 14 שִׁשָּׁה עָשָׂר sexdecim: שִׁבְעָה עָשָׂר septemdecim: שְׁמֹנָה עָשָׂר octodecim: תִּשְׁעָה עָשָׂר novemdecim, undeviginti.

עֶשֶׂר f. Decem. Genes. 45. v. 23. Exod. 36. v. 21. Job 19. v. 3. Levit. 26. v. 26.

עָשׂוֹר m. Decem, decimus: decima. Genes. 24. v. 55. *ubi* decem *significat* per annum, *vel* decem menses. Exod. 12. v. 3. Levit. 16. v. 29. Num. 29. v. 7. decachordum. Psal. 33. v. 2. & 92. v. 4.

עֲשָׂרָה m. Decem. Genes. 18. v. 32. 2. Sam. 18. v. 3. *Constr.* עֲשֶׂרֶת decas. Exod. 34. v. 28. *Plur.* עֲשָׂרוֹת decuriæ, & decuriones. Exod. 18. v. 21.

עֶשְׂרֵה f. Decem. *Semper alii nomini numerali postponitur*. אַחַת עֶשְׂרֵה 2. Reg. 9. v. 29. & עַשְׁתֵּי־עֶשְׂרֵה undecim. Exod. 26. v. 7. שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה duodecim. Genes. 5. v. 8. שְׁלֹשׁ־עֶשְׂרֵה tredecim. Gen. 14. v. 4. אַרְבַּע־עֶשְׂרֵה quatuordecim. Gen. 14. v. 5. חֲמֵשׁ

עֶשְׂרֵה

עֶשְׂרֵה quindecim. Gen. 5. v. 10. שֵׁשׁ עֶשְׂרֵה sexdecim. Gen. 46. v. 18. שְׁבַע עֶשְׂרֵה septemdecim. Gen. 47. v. 28. שְׁמֹנֶה עֶשְׂרֵה octodecim. Judic. 3. v. 14. תְּשַׁע־עֶשְׂרֵה novemdecim. Gen. 11. v. 25.

עֲשִׂירִי m. Decimus. Genes. 8. v. 5.

עֲשִׂירִיָּה f. Decimatio, decimæ. Isa. 6. v. 13. *numerus denarius, comprehendens decem.*

עֲשִׂירִית f. Decima, pars decima. Exod. 16. v. 36. Numer. 28. v. 5. Jerem. 32. v. 1.

עֶשְׂרִים c. *Plur.* Viginti. Genes. 18. v. 31. Exod. 30. v. 14. vigesimus. 2. Paral. 7. v. 10.

אֶחָד וְעֶשְׂרִים unus & vigesimus. 1. Paral. 24. v. 17.

עִשָּׂרוֹן m. Decima pars. Numer. 15. v. 4.

עֶשְׂרֹנִים m. *Plur.* Decimæ partes. Levit. 14. v. 10.

מַעֲשֵׂר m. Decima. Genes. 14. v. 20. Levit. 27. v. 30. Numer. 18. v. 26. & 28. Deuter. 14. v. 23. *Constr.* מַעְשַׂר Levit. 27. v. 31. *Cum affixo* מִמַּעַשְׂרוֹ de decima sua. Levit. 27. v. 31. *Plur. fœm. cum affixo* מַעְשְׂרֹתֵיכֶם decimis vestris. Numer. 18. v. 28.

Quatuor erant decimarum species; prima species dicebatur מַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן*, tenebanturque Judæi ex omni terræ proventu eas singulis annis Levitis solvere; altera* תְּרוּמַת מַעֲשֵׂר *quas decimas ex decimis sibi a Judæis persolutis Levitæ Sacerdotibus dabant; hæ tamen sive ab ipsis Levitis, sive a populo Sacerdotibus penderentur, legi divinæ de decimis persolvendis satisfiebat; tertia* מַעֲשֵׂר שֵׁנִי*, quæ ex reliquo acervo decerptæ Hierosolymis a domino extra luctum, & immunditiem erant comedendæ; quarta demum decimarum species erat* מַעֲשֵׂר עָנִי*, quæ pauperibus anno tertio, & sexto ab anno Sabbatico non solum ab Israelitis, sed etiam a Sacerdotibus, & Levitis solvebantur, cum his annis a pendendis* מַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן *Levitis populus immunis esset. Notandum de* מַעֲשֵׂר שֵׁנִי*, potuisse dominum eas vendere, sed earum pretium aliis rebus impendi non licuisse, quam unctioni, cibo, & potui.*

Ex pecudibus decimum quodque animal Deus sibi sacrum esse voluit, videlicet ex bobus, ovibus, & capris, ita ut sine discrimine ullo animal illud, quod decimum sub virgam transibat, ei esset consecrandum. Hic autem erat modus apud Hebræos pecudes decimandi. Dominus virga instructus ad caulam accedebat, unde per exiguum ostium coactæ pecudes foras singillatim exibant. Diligenter ostio proximus exeuntium numerum inibat, & decimam quamque egredientem his verbis הֲרֵי זֶה מַעֲשֵׂר ecce hæc decima *virga minio tincta notabat. Si quæras tempus, quo hæc decimatio esset peragenda, tres diversi dies huic decimationi erant definiti, vocatique ab Hebræis* גְּרָעוֹת*, nimirum dies decimus quintus ante festum Paschatis, decimus quintus ante festum Pentecostes, & decimus quintus ante festum Tabernaculorum, ut omnes possent pecudes ad hæc festa celebranda comparare, cum eas vendere, vel mutare ante decimationem non solerent, quamvis id nulla lege vetitum esset.*

esset. Porro in decimandis pecudibus anni initium ducebatur a novilunio mensis אֱלוּל Augusti, *atque eo anno pecus nata censebatur, quæ eo tempore nata erat, quod inter initium unius* אֱלוּל *& alterius intercedebat.*

עָשֵׁשׁ Contabescere, computrescere, putrescere: corrodi, consumi, depasci: tineam generare. Psal. *6.* v. 8. & 31. v. 11.

עָשׁ m. Tinea, blatta, curculio, teredo. Hos. 5. v. 12. Isa. 50. v. *9.* & c. 51. v. 8. Job 13. v. 28. & c. 27. v. 18.

עָשַׁת Nitidum esse, tersum, politum esse, candescere, nitere, enitere, nitescere: impinguari *D. Hieronymo*. Jerem. 5. v. 28. *Hithpahel* הִתְעַשֵּׁת velle, complacere; cogitare. Jon. 1. v. *6.*

עָשׁוֹת m. Nitidus, politus, tersus, candidus, purus. Ezech. 27. v. 19. *ubi* בַּרְזֶל עָשׁוֹת *alii exponunt* chalybem, *alii* virgas ferreas, *D. Hieronymus* ferrum fabrefactum.

עֶשֶׁת m. Nitor, puritas, munditia. Cant. 5. v. 14. *ubi* עֶשֶׁת שֵׁן *a D. Hieronymo vertitur* eburneus.

עַשְׁתֵּי Unum, unus, una. *Semper adjungitur* עָשָׂר *vel* עֶשְׂרֵה, *& significat* undecim, *vel* undecimum: עַשְׁתֵּי־עֶשְׂרֵה undecim. Exod. 26. v. 7. בְּעַשְׁתֵּי־עָשָׂר undecimo. Deuter. 1. v. 3.

עֶשְׁתּוֹת f. Puritas, decor: cogitatio *D. Hieronymo*. Job 12. v. 5.

עֶשְׁתֹּנוֹת f. *Plur.* Cogitationes. *Cum affixo* עֶשְׁתֹּנֹתָיו cogitationes ejus. Psal. 146. v. 4.

עָשְׁתַּר עַשְׁתְּרָה f. Grex. *Plur. constr.* עַשְׁתְּרוֹת greges, caulæ. Deuter. 7. v. 13. *nomen urbis*. Genes. 14. v. 5.

עַשְׁתֹּרֶת f. Asteroth: Astarte. *Nomen Idoli*. 1. Reg. 11. v. 5. *Plur.* עַשְׁתָּרוֹת Astaroth. Judic. 2. v. 13.

Hoc Idolum tanquam Deam Sidonii adoraverunt, cujus imago speciem ovis referebat. Nonnulli volunt fuisse Veneris simulacrum omnium viventium nutricis, cultæ ob prolis fœcunditatem. Phœnices juxta Philonis, & Herodiani testimonium vocant hoc Idolum בַּעֲלַת שָׁמַיִם *sc. Lunam; quod probat epithetum ut plurimum Astartæ adjunctum, videlicet Urania, vel Lucina, quo nomine ratione habita lucis solet vocari Luna. Cum his consentit Lucianus in libello* περὶ συρίας θεᾶς. Ἀστάρτην δ' ἐγὼ δοκέω σεληναίην ἔμμεναι: Astartem Lunam esse opinor. *Cicero autem lib. 3. de Nat. Deorum putat esse Venerem, cujus verba hæc sunt:* quarta Venus Syria, Tyroque concepta, quæ Astarte vocatur. *Ab hoc Idolo quidam contendunt, appellatas fuisse duas urbes, quia in iis hoc Idolum colebatur; alii contra Idolum ab urbibus dictum, quia in illis erant artifices illud fabricantes. Hoc tantummodo certum est, alteram ex his urbibus fuisse dictam* Asteroth Karnaim, *quam gigan-*

tes

tes incolebant. Gen. 14. v. 5. *alteram* Asteroth Edrehi *nuncupatam*. Deut. 1. v. 4. *Est etiam* עַשְׁתָּרוֹת *nomen urbis insignis propter greges eximie cornutos*.

עָתַד *Pihel* Parare, præparare: *nonnullis* instare, urgere, imminere, incumbere: exercere *D. Hieronymo*. Prov. 24. v. 27. *Hithpahel* הִתְעַתֵּד parare se: redigi *D. Hieronymo*. Job 15. v. 28.

עָתִיד m. Paratus, promptus. Job 15. v. 24. *A Grammaticis tempus Futurum vocatur* עָתִיד *quasi* imminens. *Plur.* עֲתִידִים parati. Job 3. v. 8. Esth. 3. v. 14. & c. 8. v. 13. *Fœm.* עֲתִידוֹת tempora. Deuter. 32. v. 35. *Cum affixo* וַעֲתִידֹתֵיהֶם & thesauros suos. Isa. 10. v. 13.

עַתּוּדִים m. *Plur.* Hirci majores, verveces, *qui præcedunt capras, sic dicti, quia illis totus grex incumbit*. Numer. 7. v. 17. *Constr.* עַתּוּדֵי duces, majores, magnates, reges. Zach. 10. v. 3. Isa. 14. v. 9.

עָתַם *Niphal* נֶעְתָּם Obscurari, obtenebrari, conturbari. Isa. 9. v. 19.

עָתַק Consenescere, veterascere: perseverare: sublevari *D. Hieronymo*. Job 21. v. 7. consumi: incrassari, roborari: sublevari, transferri, amoveri, eradicari. Job 18. v. 4. *Hiphil* הֶעְתִּיק transcribere, traducere, transferre; refigere. Prov. 25. v. 1. extimescere, formidare. Job 32. v. 15. transgredi. Genes. 12. v. 8. removere. Job 9. v. 5.

עָתָק m. Vetus, antiquum, crassum, tumidum, durum, perversum, detortum, mordax, probrosum. Psal. 75. v. 6. & 94. v. 4. 1. Sam. 2. v. 3.

עָתֵק m. Multus, multiplex, magnus: diuturnus, durans; durabile, stabile. Prov. 8. v. 18.

עָתִיק m. Vetus; densus. Isa. 23. v. 18.

עַתִּיק m. Priscus, antiquus: translatus. Dan. 7. v. 9. *Est dictio Chaldaica*. *Plur. Hebraice* עַתִּיקִים vetera, antiqua, obsoleta, fortia. 1. Paral. 4. v. 22. *sed* עַתִּיקֵי מִשָּׁדָיִם amotos, evulsos ab uberibus *significat*. Isa. 28. v. 9.

עָתַר Precari, deprecari, vehementer orare, amicis verbis exorare. *Construitur cum* ל, & אֶל. Genes. 25. v. 1. Job 33. v. 26. *Niphal* נֶעְתַּר exorari, placari, placabilem, exorabilem esse, exaudire: impetrare. Isa. 19. v. 22. 2. Sam. 24. v. 25. Prov. 27. v. 6. & *in Cholem* נַעְתֹּר 1. Paral. 5. v. 20. *Hiphil Infinit.* הַעְתִּיר supplicem orare, supplicare. Job 22. v. 27. Exod. 8. v. 9. & v. 28. & v. 29. derogare; loqui, multiplicare verba, & preces: conciliare. Ezech. 35. v. 13.

עָתָר m. Abundantia, multiplicatio; densitas. *Constr.* עֲתַר vapor *D. Hieronymo*. Ezech. 8. v. 11.

עֲתֶרֶת f. Multiplicatio: densitas: oratio; exoratio. Jerem 33 v. 6.

עֲתָרִים m. *Plur.* Supplices. *Cum affixo* עֲתָרַי supplices mei. Soph. 3. v. 10. *aliis est nomen gentis; aliis nomen familiæ.*

עָתַת Opportune, apposite, tempestive loqui. Isa. 50. v. 4.

עֵת c. Tempus: occasio, opportunitas: hora. Agg. 1. v. 4. Eccles. 3. v. 2. & c. 9. v. 11. כָּעֵת חַיָּה juxta tempus vitæ. Gen. 18. v. 14. *D. Hieronymus explicat* vita comite. *Cum affixo* עִתָּם tempus eorum. Psal. 81. v. 16. עִתָּהּ tempus ejus. Isa. 14. v. 1. עִתּוֹ tempus ejus. Eccl. 9. v. 12. *Plur.* עִתִּים tempora. Job 24. v. 1. Esth. 1. v. 13. *Fœm.* עִתּוֹת tempora. Psal. 9. v. 10. *Cum affixo* עִתּוֹתָי tempora mea. Psal. 31. v. 16.

עִתִּי m. Paratus: tempestivus, opportunus, solitus ire. Levit. 16. v. 21. בְּעִתִּי mature.

עַתָּה Nunc, jam, modo, jam jam: instans. 1. Reg. 12. v. 16. Psal. 12. v. 6. Jos. 14. v. 11. מֵעַתָּה dein, deinceps, deinde, ex nunc. Psal. 113. v. 2. עַד־עַתָּה usque nunc. Ruth 2. v. 7. *Cum Kametz propter accentum Athnach, & Soph-pasuK* עָתָּה nunc. Jos. 14. v. 11.

INCIPIENTIA

A פּ

In numeris valet octoginta. Duplicem hæc litera sonum habet, duplicemque characteris figuram. Quod attinet ad pronuntiationem, cum Daghes in medio respondet p *Latinorum, sine Daghes* f, *vel* ph *aspirato eorumdem:* ף *extensum locum habet tantummodo in fine dictionis, valetque in numeris octingentos, neque unquam habet Daghes;* פ *recurvum scribitur in omni dictionis loco, præterquam in fine. Hæc litera semper est radicalis.*

פֵּאָה f. Extremitas, finis: angulus, latus, plaga. Exod. 27. v. 9. Levit. 23. v. 22. Neh. 9. v. 22. coma. Jer. 9. v. 26. *Constr.* פְּאַת Exod. 27. v. 9. Numer. 34. v. 3. coma. Levit. 19. v. 27. angulus. Amos 3. v. 12. latus. Exod. 26. v. 20. Levit. 13. v. 41. *Plur.* פֵּאֹות anguli, extremitates, plagæ. Exod. 25. v. 26. *Constructum ex terminatione masculina* פַּאֲתֵי Num. 24. v. 17. *ubi exponitur* principes, duces, fortes. *Hinc Verbum in Hiphil* dispergere in angulum, relegare, *ut* Deuter. 32. v. 26. אַפְאֵיהֶם dispergam, relegabo eos in extremitatem, *sc. terræ. D. Hieronymus vertit* ubinam sunt? *Potest ex hac radice exponi illud* Isa. 3. v. 17. פָּתְהֵן coma, crinis earum *juxta D. Hieronymum.*

פֵּאֵר *Pihel* Ornare, adornare, decorare, condecorare, honestare, glorificare. Isa. 55. v. 5. & 7. & c. 60. v. 9. exaltare. Psal. 149. v. 4. dejicere: scrutari, recognoscere singillatim ramos. Deuter. 24. v. 20. *Hithpahel* הִתְפָּאֵר gloriari, jactare se, glorificare se: constituere. Isa. 49. v. 3. & c. 60. v. 21. *Construitur cum* עַל Jud. 7. v. 2. Exod. 8. v. 9. *ubi* הִתְפָּאֵר עָלַי *a D. Hieronymo exponitur* constitue mihi.

פְּאֵר m. Gloria, decor, pulcritudo, ornatus, ornamentum, decus, tiara, petasus, mi-

mitra, corona. Isa. 61. v. 3. *Cum affixo* פְּאֵרְךָ tiaram tuam; *a D. Hieronymo vertitur* corona tua. Ezech. 24. v. 17. *Plur.* פְּאֵרִים discriminalia. Isa. 3. v. 20. *Constr.* פַּאֲרֵי tiaræ. Exod. 39. v. 28. Ezech. 44. v. 18. *Cum affixo* וּפְאֵרֵכֶם & tiaræ vestræ, *cum defectu Jod nota numeri pluralis*. Ezech. 24. v. 23.

פֹּארָה & פֻּארָה f. Ramus, frons, dis. Isa. 10. v. 33. *Plur.* פֹּארוֹת rami. Ezech. 17. v. 6. *Cum affixo* פֹּארֹתָיו ramos suos. Ezech. 31. v. 5.

תִּפְאָרָה f. Isa. 28. v. 5. Jer. 48. v. 17. & תִּפְאֶרֶת f. Ornatus, ornamentum, decor, gloria, splendor, decus, elegantia, magnificentia. Zach. 12. v. 7. Esth. 1. v. 4. *Cum affixo* תִּפְאַרְתּוֹ gloriæ ejus. Isa. 28. v. 1. וְתִפְאַרְתּוֹ & gloriam ejus. *Sic David arcam appellat, quia in ea se gloriosum exhibebat*. Psal. 78. v. 1.

פָּארוּר m. Elegantia, nitor, decor, gloria. Joel. 2. v. 6. *a quibusdam exponitur* olla, lebes, *ut* א *redundet*.

פגג פַּגִּים m. *Plur.* Grossuli, ficus immaturæ. *Cum affixo* פַּגֶּיהָ grossos suos. Cant. 2. v. 13. *Grossorum nomine apud Latinos fici intelliguntur antequam maturescant, vel qui nunquam ad maturitatem perducuntur. Hinc Martialis*: in millibus tot ficorum non videbis grossum.

פגל פִּגּוּל m. Caro abominabilis, & fœtens, abominatio, res abominatione digna. Levit. 7. v. 18. Ezech. 4. v. 14. *Plur.* פִּגֻּלִים abominationes. Isa. 65. v. 4.

פָּגַע Occurrere, incurrere, evenire, incidere, offendere, impingere, irruere, obviam venire, obviam ire, obviam fieri. *Construitur cum* בְּ, & אֶל. Exod. 4. v. 24. & c. 5. v. 20. Jos. 19. v. 11. Isa. 64. v. 5. incurrere, invadere, irruere, aggredi. Exod. 5. v. 3. 1. Sam. 22. v. 17. intercedere, precari, rogare. Genes. 23. v. 8. Isa. 53. v. 12. Job 21. v. 15. Jerem. 7. v. 16 & c. 27. v. 18. Ruth 1. v. 6. *Hiphil* הִפְגִּיעַ intervenire, intercedere, contradicere. Jerem. 15. v. 11. Job 36. v. 31. incurrere facere: ponere, resistere, opponere, objicere. Isa. 53. v. 6.

פֶּגַע m. Occursus, accidens, casus. Eccles. 9. v. 11. 1. Reg. 5. v. 4.

מִפְגָּע m. Scopus: obex, obstaculum: contrarium *D. Hieronymo*. Job 7. v. 20.

פגר *Pihel* פִּגֵּר Lassari, fatigari, debilitari, viribus destitutum, pigrum esse: lassum evadere: remanere, considere. 1. Sam. 30. v. 10.

פֶּגֶר m. Cadaver. Isa. 14. v. 19 Amos 8. v. 3. 1. Sam. 17. v. 46. *Plur.* פְּגָרִים cadavera. Gen. 15. v. 11. 2. Reg. 19. v. 35. *Constr.* פִּגְרֵי Jerem. 33. v. 5. Isa. 66. v. 24. *Cum affixo* פִּגְרֵיכֶם cadavera vestra. Numer. 14. v. 29. פִּגְרֵיהֶם cadavera eorum. Isa 34. v. 3.

פָּגַשׁ Occurrere, obviare, obviam ire, obviam fieri, obvium habere. *Construitur cum Accusativo, & præpos.* בְּ. Genes. 33. v. 8. Exod. 4. v. 24. 1. Sam. 25. v. 20.

 Isa.

Isa. 34. v. 14. Proverb. 17. v. 12. *Niphal* נִפְגַּשׁ idem. Psal. 87. v. 11. Proverb. 22. v. 2. *Pihel* פִּגֵּשׁ occurrere. Job 5. v. 14.

פדה Redimere, liberare. Lev. 27. v. 27. Mich. 6. v. 4. Deut. 13. v. 5. Psal. 34. v. 23. 2. Sam. 4. v. 9. Isa. 35. v. 10. *Niphal* נִפְדָּה redimi. Levit. 19. v. 20. & c. 27. v. 29. Isa. 1. v. 27. *Hiphil* הֶפְדָּה redimere facere, curare redemptionem, juvare ad redemptionem. Exod. 21. v. 8. *Hophal* הָפְדָּה redimi. Levit. 19. v. 20.

פְּדוּיִם m. Redemptio. Numer. 3. v. 49.

פְּדוּי m. Redemptio. Numer. 3. v. 46. *Plur.* פְּדוּיִם & פְּדֻיִם redemptiones. Num. 3. v. 51. *Constr.* פְּדוּיֵי Num. 3. v. 46.

פִּדְיוֹן m. Redemptio: redemptionis pretium. Exod. 21. v. 30.

פְּדוּת & פְּדֻת f. Redemptio. Psal. 111. v. 9.

פַּדַּן Paddan, *nomen loci. Semper habet adjunctum* אֲרָם, *ut* פַּדַּן אֲרָם Mesopotamia Syriæ. Genes. 25. v. 20. & c. 46. v. 15.

אַפֶּדֶן m. Palatium: conopeum. *Cum affixo* אַפַּדְנוֹ palatii sui. Dan. 11. v. 45.

פדע Redimere, liberare. Job 33. v. 24. *aliis* retinere; *aliis* misereri, parcere; *aliis* retrocedere. *Semel in sacris literis invenies.*

פֶּדֶר m. Intestina: adeps, *cuncta, quæ adhærent jecori*. Levit. 1. v. 8. & c. 8. v. 20. *Cum affixo* וְאֶת־פִּדְרוֹ & adipem ejus. v. 12.

פֶּה m. Os, oris: bucca: rostrum. Exod. 4. v. 11. & c. 28. v. 32. Numer. 12. v. 8. Psal. 115. v. 5. acies, *cum usurpatur de gladio*. Genes. 34. v. 26. Jos. 6. v. 21. pars, portio, mensura. Deuter. 21. v. 17. 2. Reg. 10. v. 21. Zach. 13. v. 8. sermo, dictum, edictum. Genes. 43. v. 6 & c. 45. v. 21. modus. Genes. 47. v. 12. interpres. Exod. 4. v. 16. consensus, consilium. Jos. 9. v. 2. extremitas, ora, limbus. 2. Reg. 21. v. 16. foramen. Exod. 39. v. 23. *aliis* rostrum. *Cum affixis, & constructum semper reperitur cum Chirek, & Jod.* מִפִּי זַרְעוֹ de ore seminis sui. Deut. 31. v. 21. פִּיו עַל פִּיו os suum super os ejus. 2. Reg. 4. v. 34. ego ero cum פִּיךָ ore tuo, & cum פִּיהוּ ore ejus. Exod. 4. v. 15. וּפִי & os meum. Psal. 51. v. 17. פִּיהֶם os suum. Psal. 73. v. 9. פִּימוֹ ore suo. Psal. 17. v. 10. בְּפִיכֶם in ore vestro. Jer. 44. v. 15. מִפִּינוּ ex ore nostro. Jer. 44. v. 17. מִפִּיהָ ex ore ejus. Hos. 2. v. 17. *Sæpe est particula expletiva, sive syllabica adjectio*: בְּפִי, כְּפִי, לְפִי, עַל פִּי juxta, secundum: *ut* בְּפִי־אֱוִיל in ore stulti. Prov. 14. v. 3. כְּפִי אָכְלוֹ secundum, juxta comedere suum. Exod. 16. v. 21. כְּפִי נִדְרוֹ secundum votum suum. Num. 6. v. 21. לְפִי חָרֶב in acie gladii. Isa. 6. v. 21. עַל פִּי Gen. 43. v. 7. *Plur. masc.* פִּים ora. 1. Sam. 13. v. 21. *mascul. sub terminatione fœminina* פִּיוֹת acies. Judic. 3. v. 16. & פ *cum Chirek* פִּיוֹת Proverb. 5. v. 4. *geminato* פ, פִּיפִיּוֹת, *ut* חֶרֶב פִּיפִיּוֹת gladius duarum acierum, *sc. anceps*. Proverb. 5. v. 4.

v. 4. Psal. 149. v. 6.

פֹּה Hic, istic, *adverbium loci*. Genes. 22. v. 5. *cum* א *loco* ה. Job 38. v. 11. huc. 1. Sam. 16. v. 11. מִפֹּה inde. Ezech. 40. v. 39. מִפֹּה וּמִפֹּה *vel* מִפּוֹ וּמִפּוֹ hinc inde, utrinque. Ezech. 41. v. 15. *præponitur ei* אֵי, אֵיפֹה ubinam. Job 38. v. 4. *Reperitur etiam cum* ו *loco* ה, *& sine Jod*, אֵפוֹ nunc, jam. Job 9. v. 24. & c. 17. v. 15. & c. 19. v. 6. *& cum* א *in fine* אֵפוֹא Genes. 27. v. 33.

פּוּג Intermittere, remittere, quiescere, cessare: deficere, deliquium pati; remissum, debile esse, debilitari, lassari. Genes. 45. v. 26. Psal. 77. v. 3. Habac. 1. v. 4. *Niphal Præteritum* נְפוּגֹתִי debilitatus sum: evigilavi *D. Hieronymo*. Psal. 38. v. 9.

פּוּגָה f. Cessatio, remissio, relaxatio, lassitudo, intermissio, quies, requies: pausa. *Constr.* פּוּגַת remissio. Thren. 2. v. 18.

הֲפֻגוֹת f. *Plur.* Intermissiones, cessationes. Thren. 3. v. 49.

פּוּחַ Flare, spirare, afflare, sufflare, aspirare. Cant. 2. v. 17. *Hiphil* הֵפִיחַ conflare, perflare, sufflare, efflare, exsufflare: aspirare. Ezech. 21. v. 31. despicere. Psal. 10. v. 5. Cant. 4. v. 16. loqui, eloqui. Proverb. 6. v. 19. & c. 12. v. 17. & c. 14. v. 25. illaqueare: dissipare. Proverb. 29. v. 8. Isa. 42. v. 22. Psal. 11. v. 6.

פִּיחַ m. Favilla: cinis. Exod. 9. v. 8. & 10.

פַּח m. Laqueus, rete, tendicula, offendiculum. Isa. 24. v. 17. Hos. 5. v. 1. *Plur.* פַּחִים laquei. Prov. 22. v. 5. bracteæ, laminæ. Numer. 16. v. 38. *Constr.* פַּחֵי laminæ. Exod. 39. v. 3.

פּוּט Africa. Jerem. 46. v. 9. *Proprie* Lybiam *Africæ partem significat, cui hoc nomen inditum a tertio filio Cham filii Noe.*

פּוּךְ m. Stibium, *quo ad reddendos oculos venustos peculiariter utebantur*; fucus, pigmentum. 2. Reg. 9. v. 30. Jerem. 4. v. 30. carbunculus, *qui est coloris stibii: aliis* rubinus. 1. Paral. 29. v. 2. Isa. 54. v. 11. *Quidam volunt, stibium ita appellatum fuisse ab herba stibe, ex qua compositum est, quam herbam Dioscorides lib.* 3. *de sylva medicinali vult eam habere vim, ut oculorum rubedinem auferat. Aliorum opinio est, in argenti metallo inveniri lapidem spumæ candidæ, atque nitentis, qui lapis ab aliis dicitur stibium, ab aliis alabastrum, ab aliis turbasis; huic autem lapidi contendunt vim inesse dilatandi oculos, eorumque fluitiones & exulcerationes coercendi.*

פּוֹל m. Faba. 2. Sam. 17. v. 28. Ezech. 4. v. 9. *Si vero scribas* פּוּל *per SureK, erit nomen Regis Assyriorum*. 2. Reg. 15.

פּוּן Hæsitare, ambigere, dubitare, dubium, sollicitum, anxium esse, animi pendere, mente destitui. Psal. 88. v. 16.

פֶּן Ne forte, ne quando, ne, ut non; fortaſſe, forte; *in malam partem fere accipitur, ut* אוּלַי *in bonam*. Geneſ. 3. v. 3. Iſa. 27. v. 3. 2. Sam. 20. v. 6. Proverb. 5. v. 6. *Conſtruitur cum Futuro, ſemel vice Futuri reperitur cum Præterito loco citato* 2. Sam. 20. v. 6.

פוּץ Spargi, diſpergi, diſſipari, diſſilire, conteri, confringi cum diſperſione. Geneſ. 11. v. 4. Num. 10. v. 35. Ezech. 46. v. 18. Pſal. 68. v. 2. 1. Sam. 14. v. 34. derivari. Prov. 5. v. 16. *Niphal* נָפוֹץ idem. Geneſ. 10. v. 18. Jer. 40. v. 15. *Anomalum* נְפוּצוֹתֶם diſperſi eſtis. Ezech. 11. v. 17. *cum duplici Cholem, pro* נְפוּצוֹתֶם: *huic ſimile* ibidem c. 20. v. 43. נְקֹטוֹתֶם faſtidio eritis. *Pihel* פוֹצֵץ diſſipare, diſpergere, conterere. Habac. 3. v. 6. Jerem. 23. v. 29. & פִּצְפֵּץ Job 16. v. 12. *Hiphil* הֵפִיץ idem. Gen. 11. v. 9. Deuter. 4. v. 27. Iſa. 24. v. 1. diſpergere facere. Deuter. 28. v. 64. & c. 30. v. 4. Jer. 9. v. 16. involvere. Job 18. v. 11. conterere diſpergendo, diſpergere *rem contritam in diverſas partes*. Nah. 2. v. 2. *intranſitive capitur* 1. Sam. 13. v. 8. *& juxta quoſdam* Exod. 5. v. 12. *Hithpahel* הִתְפֹּצֵץ conteri. Habac. 3. v. 6.

מֵפִיץ m. Malleus: clava. Proverb. 25. v. 18.

תְּפוּצוֹת f. *Plur.* Diſperſiones. *Cum affixo* תְּפוּצוֹתִיכֶם diſperſiones veſtræ. Jerem. 25. v. 34. *Cum ChireK præter omnem regulam pro Tzere ante affixum* כֶם.

פוּק Impingere, offendere, ruere, cadere, titubare, vacillare: ignorare *D. Hieronymo*. Iſa. 28. v. 7. *Hiphil* הֵפִיק affluere. Prov. 3. v. 13. haurire: educere, expromere, producere, proferre in lucem, provehere. Prov. 8. v. 35. & c. 18. v. 22. Pſal. 140. v. 9. & 144. v. 13. cadere: compingere *D. Hieronymo*. Jerem. 10. v. 4.

פִּיק m. Offenſio, offendiculum, colliſio, titubatio: diſſolutio *D. Hieronymo*. Nah. 2. v. 10.

פּוּקָה f. Idem. 1. Sam. 25. v. 31.

פוּר Diſrumpi: irritum facere, frangere, confringere, conterere. Iſa. 24. v. 19. *Pihel* פּוֹרֵר diſſipare, diſrumpere. Pſal. 74. v. 13. & פִּרְפַּר confringere, conterere: וַיְפַרְפְּרֵנִי & confregit me. Job 16. v. 12. *Hiphil* הֵפִיר frangere, abrogare, derogare, irritum facere, dividere, ſeparare, diſſolvere, labefactare. Geneſ. 17. v. 14. Levit. 26. v. 15. Numer. 15. v. 31. Nehem. 4. v. 15. Eccleſ. 12. v. 5. Pſal. 33. v. 10. & 74. v. 13. *Hophal Futurum* תֻּפַר irritum fiet. Iſa. 8. v. 10. Zach. 11. v. 11. Jerem. 33. v. 21. *Hithpahel* הִתְפּוֹרֵר diſrumpere ſe: labefactari, confringi. Iſa. 24. v. 19.

פּוּרָה f. Torcular: *ita dictum, quia calcat, & confringit*. Iſa. 63. v. 3.

פּוּר m. Sors: *dictio Perſica eſt, non Hebraica*. Eſth. 3. v. 7. *Plur.* פּוּרִים ſortes. Eſth. 9. v. 26.

Feſtum פּוּרִים Purim, *hoc eſt* ſortium *dictum, quod vocabulum Perſicum eſt, incidit in diem*

diem decimum quartum, & decimum quintum אדר Adar *Februarii. Ante hoc festum Judæi jejunant, & dona, atque eleemosynas egenibus largiuntur. In ipso festo post libri Esthera lectionem peractam otiantur, & epulis vacant. Solemnitas hujusmodi Judæorum bacchanalia jure vocari potest, cum in memoriam liberationis populi Israelitici per Estheram factæ variegatis vestibus induti ludant, saltent, & in omne lætitiæ genus effundantur. Noctu hujus festi, candelis, ac lucernis plurimis accensis ad significandum gaudium, ab ædituo Estheræ historia legitur, cui lectioni intersunt mulieres cum pueris virgis, & malleis instructæ, nomenque Amanis in lectione audientes maximo strepitu tabulata pulsant, ut ipsum amandare, & explodere videantur. Hoc festum vocatur etiam* Mardochæus, *ut in libro secundo Machabæorum capite ultimo videre licet. Duxit autem hoc festum initium ex instituto Mardochai, qui Estheræ a consiliis illud celebrandum censuit, ac ipsi persuasit propter insignem victoriam ab ipsa relatam adversum impium Amanem, qui, jactis sortibus pro consuetudine Persarum, tempus opportunum exploraverat, quo omnes ad unum Judæos sibi infensissimos internecione deleret. Hinc maximo gaudio, & lætitia festum hoc celebratur duobus diebus a Judæis in memoriam ultionis de inimicis sumptæ, & luctus, atque tristitiæ in hilaritatem, & exultationem conversæ.*

פוש Abundare, crescere, excrescere, augescere, multiplicari: exilire, saltare, divagari, lascivire, luxuriari: effundi; diffundi *D. Hieronymo*. Jerem. 50. v. 11. Habac. 1. v. 8. *Anomalum* וּפָשְׁתֶּם & crescetis; & salietis *D. Hieronymo*. Mal. 4. v. 2. *cum ChireK, pro* פִּשְׁתֶּם. *Niphal* נָפוֹשׁ diffundere se, multiplicari, diffugere. Nahum 3. v. 18.

פַּשׁ m. Copia, abundantia, multitudo: lascivia, petulantia. Job 35. v. 15.

פִּישׁוֹן m. *Fluvius quidam:* Ganges. Genes. 2. v. 11. *sic dictus vel propter multitudinem aquarum, quia in eum influunt undeviginti amnes, vel quia crescit præ aliis fluminibus.*

פות m. Cardo ostii: turpitudo, cunnus, pudendum muliebre. *Cum affixo* פָּתְהֵן cunnus earum; *D. Hieronymus vertit* crinem earum. Isa. 3. v. 17. *Plur.* פוֹתוֹת cardines. 1. Reg. 7. v. 50.

פזז Roborari, consolidari: conturbari; solvi; dissolvi *D. Hieronymo*. Genes. 49. v. 24. *Pihel* פִּזֵּז subsilire, saltare: viriliter agere. 2. Sam. 6. v. 16. *Hophal Participium* זָהָב מוּפָז aurum solidum, defæcatum. 1. Reg. 10. v. 18.

פָּז m. Aurum solidum, optimum, obrizum: soliditas. Job 28. v. 17. Psal. 19. v. 11. & 21. v. 4. gemma, topazius, margarita. Psal. 119. v. 127.

אוּפָז Uphaz, *nomen proprium loci*. Jerem. 10. v. 9. obrizum. Dan. 10. v. 5. Ophir. 1. Reg. 9. v. 28. *ubi auri optimi copia: aliis* soliditas; *aliis* obrizum.

פזר Dispergere, disseminare. Jerem. 50. v. 17. *Niphal* נִפְזַר dispergi. Psal. 141. v. 7. *Pihel* פִּזֵּר dispergere. Psal. 53. v. 6. & 89. v. 11. Jer. 3. v. 13. Joel. 3. v. 7. *Puhal Participium* מְפֻזָּר dispersus. Esth. 3. v. 9.

פחד Pavere, expavescere, trepidare, exhorrescere, metuere, formidare, timere, extimescere. *Construitur cum praeposit.* מִן & אֶל. Psal. 119. v. 161. Job 3. v. 25. Hos. 3. v. 5. Jerem. 33. v. 9. mirari. Isa. 60. v. 5. *Pihel* פִּחֵד idem. Proverb. 28. v. 14. Isa. 51. v. 13. *Hiphil* הִפְחִיד terrere, deterrere, terrefacere, exterrere, commovere, concutere: perterreri *D. Hieronymo*. Job 4. v. 14.

פַּחַד m. Pavor, trepidatio, formido, timor, metus. Genes. 31. v. 42. Job 39. v. 25. Psal. 91. v. 5. *interdum sumitur pro Deo, quem timemus; quia Deo timor, & reverentia debetur*. Gen. 31. v. 53. *Cum affixo* וּפַחְדּוֹ & pavor ejus. Job 13. v. 11. פַּחְדְּכֶם pavorem vestrum. Deut. 11. v. 25. פַּחְדְּךָ pavorem tuum. Deut. 2. v. 25. פַּחְדָּם pavor eorum. Psal. 105. v. 38. *Plur.* פְּחָדִים pavores. Job 15. v. 21. *aliis* testiculi: *aliis* coxæ, *ut cum affixo* פַּחֲדָו testiculorum ejus. Job 40. v. 12. *Fœm.* פַּחְדָּה pavor. *Cum affixo* פַּחְדָּתִי pavor meus. Jerem. 2. v. 19.

פחה m. Dux, princeps, præses, regulus, præfectus. Nehem. 5. v. 14. *Constr.* פַּחַת Hag. 1. v. 1. *etiam absoluta forma* פַּחַת 2. Reg. 18. v. 24. *Cum affixo* לְפֶחָתְךָ duci tuo. Malach. 1. v. 8. Nehem. 5. v. 14. פֶּחָם dux eorum *contracte, pro* פֶּחָתָם. *Plur.* פַּחוֹת duces. 1. Reg. 20. v. 24. & פַּחֲוֹת Esdr. 8. v. 36. *Cum affixo* פַּחוֹתֶיהָ duces ejus. Jerem. 51. v. 57.

פחז Festinare, accelerare: levem, velocem, mobilem esse, *idque in Benoni*, פֹּחֲזִים festinantes, instabiles, leves: vesani *D. Hieronymo*: ardeliones. Soph. 3. v. 4. vagi. Judic. 9. v. 4.

פַּחַז m. Rapiditas, levitas, inconstantia; rapidus, inconstans: effusus es *D. Hieronymo*. Genes. 49. v. 4.

פַּחֲזוּת f. Levitas, instabilitas, inconstantia, rapiditas, motus, festinatio. *Cum affixo* וּבְפַחֲזוּתָם & levitate sua; *alii* & blanditiis suis; *alii* & festinatione sua; *D. Hieronymus* & in miraculis suis. Jerem. 23. v. 32.

פחם m. Carbo, pruna: dolabra, planula. Isa. 44. v. 12. & c. 54. v. 16. Prov. 26. v. 21. *Discrimen intercedit inter* פֶּחָם, & גַּחַל; *quia* גַּחַל *est carbo ardens, sc. pruna;* פֶּחָם *autem est carbo extinctus, vel marcescens. Hoc discrimen eruitur ex loco citato Proverbiorum, ubi* פֶּחָם לְגֶחָלִים carbo ad prunas.

פחת m. Fovea, fossa, hiatus, vorago: foramen. 2. Sam. 18. v. 17. Jerem. 48. v. 28. *Plur.* פְּחָתִים foveæ. 2. Sam. 17. v. 9.

פחתת

פְּחֶתֶת f. Corrosio, plaga corrodens, confossio, depressio, concavitas. Levit. 13. v. 55.

פטד פִּטְדָה f. Topazius, *vel* smaragdus, *lapis pretiosus viridis*. Exod. 28. v. 17. *Constr.* פִּטְדַת Job 28. v. 19. *A Plinio commendatur topazius, & smaragdus Æthiopiæ, quia est admodum viridis.*

פטר Dimittere, mittere, emittere, laxare, solvere, aperire, exponere, eximere. 2. Paral. 23. v. 8. Prov. 17. v. 14. discedere, abscedere. 1. Paral. 9. v. 33. 1. Sam. 19. v. 10. *Hiphil* הִפְטִיר aperire, diducere. Psal. 22. v. 8.

פֶּטֶר m. Apertio, laxatio, dimissio, emissio: primogenitus, *quia primus emittitur e vulva, & illam aperit*. Exod. 13. v. 2. & c. 34. v. 20. Num. 3. v. 12. *Fœm.* פִּטְרָה idem. *Constr.* פִּטְרַת Numer. 8. v. 16.

פְּטוּרִים m. *Plur.* Dimissi, immunes. 1. Paral. 9. v. 33. *Constr.* פְּטוּרֵי צִצִּים emissiones, apertionesque florum: cælaturæ eminentes. 1. Reg. 6. v. 18.

פטש פַּטִּישׁ m. Malleus. Isa. 41. v. 7. Jerem. 23. v. 29. & c. 50. v. 23.

פִּיד m. Oppressio, calamitas, exitium, infortunium, ruina, pernicies, eventus malus, contritio, afflictio. Prov. 24. v. 22. lampas, tæda. Job 12. v. 5. *Cum affixo* בְּפִידוֹ in oppressione ejus. Job 30. v. 24.

פים פִּימָה f. Plicatura, strigæ, rugæ: lumbricus, *qui fit in ventre viri pinguis*: omentum, opimum, arvina *D. Hieronymo*. Job 15. v. 27.

פִּישׁוֹן m. Ganges. Genes. 2. v. 11. *Est unus ex quatuor fluviis Paradisi terrestris, ita dictus ab aquarum multitudine, quia in cum influunt undeviginti amnes.*

פכה *Pihel* פִּכָּה Manare; distillare, diffluere, effluere, egredi, exire; redundare *D. Hieronymo*. Ezech. 47. v. 2.

פַּךְ m. Lenticula, ampulla, vas olearium. 1. Sam. 10. v. 1. 2. Reg. 9. v. 1. *ita dicitur hoc vas, quia ex illo educitur, & extrahitur oleum.*

פלא *Niphal* נִפְלָא Mirum, arcanum, admirabile esse, *vel* fieri, in admirationem rapi, mirari, demirari. *Construitur cum præposit.* מִן. Psal. 139. v. 14. amabilem esse. 2. Sam. 1. v. 26. *Part.* נִפְלָא impossibilis; mirificus, mirabilis, mirus. *Anomalum* נִפְלָאת admirabile fuit. Psal. 118. v. 23. *est contractum in* ת, *pro* נִפְלָאָה. *Hinc* 1. Sam. 1. v. 26. *legitur* נִפְלְאַתָה *cum duplici nota generis fœminini augendæ significationis gratia, sed altera in* ה *mutata*: velari, occultari, occultum, absconditum esse, latere. Deuter. 30. v. 11. Psal. 118. v. 23. difficile esse. Prov. 30. v. 18. Deut. 17. v. 8. Jer. 32. v. 17. & 27. *Pihel* פִּלֵּא solvere, separare: declarare. Lev. 22. v. 21. *Hiphil* הִפְלִיא mirifica agere, mirificare, mirificum reddere, *vel* efficere. Deuter. 28. v. 59. Isa. 28. v. 29. & c. 29. v. 14.

Psal. 17. v. 7. & 31. v. 22. separare, dividere, segregare, seligere. Deuter. 28. v. 29. Levit. 27. v. 2. Psal. 4. v. 4. declarare, exponere. Numer. 6. v. 2. mirabile facere. Exod. 9. v. 4. augere *D. Hieronymo. Hithpahel* הִתְפַּלֵּא Job 10. v. 16. *ubi* תִּתְפַּלָּא בִי mirabiliter me crucias *a D. Hieronymo exponitur.*

פִּלְאִי m. Mirificus, mirabilis. Judic. 13. v. 18. *Fœm.* פִּלְאִיָה Psal. 139. v. 6.

פֶּלֶא m. Mirum, miraculum, monstrum, mirabile. Exod. 15. v. 11. admirabilis, admirandus. Isa. 9. v. 6. *Cum affixo* פִּלְאֲךָ & פִּלְאֶךָ mirabile tuum. Psal. 77. v. 12. & 89. v. 6. *ubi ponitur pro* mirabiliter. *Plur.* פְּלָאִים miracula. Thren. 1. v. 9. *Fœm.* פְּלָאוֹת mirabilia. Psal. 119. v. 129.

נִפְלָאִים m. & נִפְלָאוֹת f. Mirabilia. Exod. 34. v. 10 Jos. 3. v. 5. Psal. 139. v. 16. *Constr.* נִפְלְאוֹת Job 37. v. 4. *Cum affixo* נִפְלְאֹתָיו mirabilia ejus. Jud. 6. v. 13.

מִפְלָאוֹת f. *Plur.* Mirabilia. *Constr.* מִפְלְאוֹת Job 37. v. 16.

פלג

Pihel פִּלֵּג Dividere, dispertiri, secernere, separare, dimidiare. Job 38. v. 25. Psal. 55. v. 10. *Niphal* נִפְלַג dividi. Genes. 10. v. 25.

פֶּלֶג m. Rivus, rivulus: flumen, fluvius. Psal. 65. v. 10. Genes. 10. v. 15. *Plur.* פְּלָגִים rivi, rivuli. Isa. 30. v. 25. *Constr.* פַּלְגֵי Prov. 5. v. 16. Psal. 1. v. 3. divisiones. Prov. 21. v. 1. *Cum affixo* פְּלָגָיו rivi ejus. Psal. 46. v. 5.

פְּלֻגָּה f. Classis, divisio, portio, functio. *Plur. constr.* פְּלֻגּוֹת 2. Paral. 35. v. 5. *alia exemplaria habent* לִפְלֻגַּת in divisione.

פְּלַגּוֹת f. *Plur.* Partes, divisiones. Judic. 5. v. 15. rivi. Job 20. v. 17.

מִפְלַגּוֹת f. *Plur.* Classes, divisiones, partes. 2. Paral. 35. v. 12.

פִּילֶגֶשׁ

& פִּלֶגֶשׁ f. Pellex, concubina, ancilla *addicta viro sine contractu dotali, & sponsalibus, cujus liberi legatis tantum, non hæreditate paterna fruebantur.* Genes. 21. v. 24. & c. 25. v. 6. 1. Paral. 1. v. 32. Jud. 19. v. 1. *Cum affixo* פִּילַגְשׁוֹ pellex ejus. Jud. 19. v. 2. וְאֶת־פִּילַגְשִׁי & pellicem meam. c. 20. v. 5. *Plur.* פִּלַגְשִׁים pellices. 2. Sam. 5. v. 13. *Constr.* פִּלַגְשֵׁי 2. Sam. 16. v. 21. *Cum affixo* פִּלַגְשֶׁיךָ concubinarum tuarum. 2. Sam. 19. v. 5.

פלד

m. Lampas, fax, tæda. *Plur. fœm.* פְּלָדוֹת tædæ. Nahum 2. v. 3.

פלה

Niphal נִפְלָה Segregari, separari. Exod. 33. v. 16. *Quæ solent citari in hac radice, inveni in* פלא. *Anomalum* נִפְלְאָתָה admirabilis fuit. 1. Sam. 1. v. 26. *habet formam compositam ex* פָּלָא, *unde esset* פָּלְאָה, *& ex* פָּלָה. *Pihel Infinit.* לְפַלֵּא segregando. Levit. 22. v. 21. *Hiphil* הִפְלָה segregare. Exod. 8. v. 22. & c. 9. v. 4. & c. 11. v. 7. Levit. 27. v. 2. Psal. 4. v. 4.

פְּלֹנִי Talis, quidam, *cujus nomen non exprimitur; certus aliquis, ſed occultus, & ignotus*. Ruth 4. v. 1. *Jungitur ipſi* אַלְמֹנִי, *de quo in* אלם. *Hinc* פְּלֹנִי *ex* פְּלֹנִי *&* אַלְמֹנִי *compoſitum*, talis, quidam. Dan. 8. v. 13.

פָּלַח Findere, ſcindere, diſcindere, dividere, ſecare in fruſta. Pſal. 141. v. 7. *Pihel* פִּלַּח transfigere. Prov. 7. v. 23. ſcindere; incurvari *D. Hieronymo*. Job 39. v. 6. ſcindere. 2. Reg. 4. v. 39. convulnerare. Job 16. v. 13.

פֶּלַח m. Fruſtum, fragmen, fragmentum, ſegmentum, diſſectio, divulſio. Judic. 9. v. 53. 1. Sam. 30. v. 12. Job 41. v. 15. *aliis* mola: *aliis* cortex. Cant. 6. v. 6.

פָּלַט Evadere, effugere, ſe eripere: ſalvari. Ezech. 7. v. 16. *Pihel* פִּלֵּט liberare, eruere, eripere. Pſal. 17. v. 13. & 18. v. 3. & 32. v. 7. & 56. v. 8. eniti, parere. Pſal. 56. v. 8. Job 21. v. 10. *Hiphil* הִפְלִיט eripere, liberare. Mich. 6. v. 14. prædari. Iſa. 5. v. 29.

פָּלִיט m. Profugus, transfuga, evaſor, fugitivus, ignobilis, vilis, abjectus. 2. Reg. 9. v. 15. Jerem. 44. v. 14. Amos 9. v. 1. *Plur. cum Tzere in medio*, פְּלֵטִים Jerem. 51. v. 50. Iſa. 66. v. 19. *Conſtr.* פְּלִיטֵי Ezech. 6. v. 8. *Cum affixo* פְּלִיטֵיכֶם evaſores veſtri. Ezech. 6. v. 9. אֶת־פְּלִיטָיו evaſores ejus. Obad. v. 14.

פְּלִיטָה f. Evaſio, effugium, ereptio, liberatio, reſiduum, reliquiæ. Joel. 2. v. 3. Iſa. 37. v. 32. *& ſine* י, פְּלֵטָה Ezech. 14. v. 22. Judic. 21. v. 17. 2. Sam. 15. v. 14. *Conſtr.* פְּלֵיטַת 2. Reg. 19. v. 30. Iſa. 10. v. 20.

מִפְלָט m. Effugium, evaſio. Pſal. 55. v. 9.

פֶּלֶךְ m. Scipio, baculus. 2. Sam. 3. v. 29. colus: fuſus. Proverb. 31. v. 19. tractus, provincia, regio, claſſis, terminus, confinium: eparchia: vicus, pagus. Nehem. 3. v. 9. *Cum affixo* לְפִלְכּוֹ ad vicum ſuum. v. 17.

פָּלַל Judicare, adjudicare, judicium exercere: cogitare, putare, arbitrari, cenſere, exiſtimare, opinari, ſperare. Geneſ. 48. v. 11. Pſal. 106. v. 30. Ezech. 16. v. 52. 1. Sam. 2. v. 25. *Niphal* נִפְלַל judicari. Ezech. 28. v. 23. *Hithpahel* הִתְפַּלֵּל judicem ſe conſtituere. 1. Sam. 2. v. 25. precari, orare, comprecari, interpellare, obſecrare, ſupplicare. *Conſtruitur cum* ל, אֶל, *&* לִפְנֵי, *quandoque cum* עַל. Deut. 9. v. 20. 2. Reg. 19. v. 20. 2. Paral. 30. v. 18. Iſa. 45. v. 20. Dan. 9. v. 4.

פְּלִילִי m. Judex; judicialis. Job 31. v. 28. iniquitas judice digna; maxima *D. Hieronymo*. *Plur.* פְּלִילִים judices. Deuter. 32. v. 31. Job 31. v. 11.

פְּלִילָה f. Judicium. Iſa. 16. v. 3. conſilium *D. Hieronymo*.

פְּלִילִיָּה f. Judicatio, judicium. Iſa. 28. v. 7.

תְּפִלָּה f. Oratio, precatio, ſupplicatio, comprecatio, deprecatio. Jer. 7. v. 16. Iſa. 1.

1. v. 15. *Constr.* תְּפִלַּת 1. Reg. 8. v. 28. Prov. 15. v. 8. *Cum affixo* תְּפִלָּתוֹ oratio ejus. Prov. 28. v. 9. תְּפִלָּתִי orationem meam. Psal. 6. v. 10. אֶת־תְּפִלָּתְךָ orationem tuam. Isa. 38. v. 5. אֶת־תְּפִלָּתָם orationem eorum. 1. Reg. 8. v. 45. *Plur.* תְּפִלּוֹת orationes, preces. Psal. 72. v. 20.

תְּפִלִּין Tephillin *cum nun pro mem generis masculini apud Hebræos sunt ligamina, quæ oraturi fronti, & brachio alligant eo consilio, ut præceptorum Dei recordentur; quare recte precum monimenta vocaveris. In Novo Testamento* Phylacteria *appellantur, in Veteri* טוֹטָפוֹת. *Quæ fronti alligantur, dicuntur* תְּפִלִּין שֶׁל רֹאשׁ, *eorumque figura est corium quadratum cum quatuor lacunis, quæ quatuor Scripturæ textus continent. Hoc corium capiti imponunt, teguntque pileo, & duo lora, quibus corium nectitur, a parte anteriore capitis dependent. Quæ vero nudo sinistro brachio alligantur, ut cordi proxima sint, ex eadem materia, ac prima, constant, eosdemque textus Biblicos complectuntur, vocanturque* תְּפִלִּין שֶׁל יָד; *in eo tamen a prioribus differunt, quia horum unicum lorum est nudo brachio alligandum, & digitis manus sinistræ inserendum, ut deorsum per eos pendeat.*

פלס *Pihel* פִּלֵּס Librare, ponderare, appendere. Prov. 5. v. 6. Psal. 78. v. 50. considerare, dirigere, perpendere, expendere. Prov. 4. v. 26. & c. 5. v. 21.

פֶּלֶס m. Statera, trutina, libra, bilanx: lingula, amussis, regula, æquilibrium. Isa. 40. v. 12. Prov. 16. v. 11.

מִפְלָשִׂים m. *Plur.* Pondera, libramenta. *Constr.* מִפְלְשֵׂי Job 37. v. 16. ס *mutatum est in* שׂ. *Vide* פלשׂ.

פלץ *Hithpahel* הִתְפַּלֵּץ Tremere, contremiscere, perhorrescere, exhorrescere, horrere, formidare, terreri: concuti *D. Hieronymo*. Job 9. v. 6.

פַּלָּצוּת f. Tremor, horror, terror, formido, pavor: tenebræ. Isa. 21. v. 4. caligo. Psal. 55. v. 6. *Septuaginta* tenebræ.

מִפְלֶצֶת f. Horror, idolum, simulacrum. 1. Reg. 15. v. 13. *aliis* Priapus; *aliis* Pan; *aliis* Diana. *Cum affixo* אֶת־מִפְלַצְתָּהּ idolum ejus; *D. Hieronymus* simulacrum Priapi *vertit*. 2. Paral. 15. v. 16.

תִּפְלֶצֶת f. Horror, terror; idolum: arrogantia. *Cum affixo* תִּפְלַצְתְּךָ arrogantia tua. Jerem. 49. v. 16.

פלש *Hithpahel* הִתְפַּלֵּשׁ Volvere, volutare se; aspergere, conspergere se cinere, conspergi: involvere se cinere, *aut* pulvere. Ezech. 27. v. 30. Jerem. 6. v. 26. & c. 25. v. 34. Mich. 1. v. 10.

פְּלֶשֶׁת f. Palæstina. Isa. 14. v. 29. & 31. *Est regio Judææ maritima ad Occidentem sita. In ea fuerunt quinque urbes metropoles, seu satrapiæ, nimirum Accaron, Azotus, Ascalon,*

lon, Gaza, & Geth.

פְּלִשְׁתִּי m. Philisthæus. *Plur.* פְּלִשְׁתִּים Philisthæi, *sic dicti, quasi in cinere volutati. Alii eos ita dictos volunt, tanquam seculi curis, & sollicitudinibus intricatos, atque implicitos. De illorum origine vide Gen.* 10. *Jerem.* 47. *Amos* 9. *&* 1. *Paral.* 1.

פלש *Hinc* מִפְלָשׂ m. Extensio, expansio: differentia, pondus. *Plur. constr.* עַל־מִפְלְשֵׂי־עָב expansiones nubium; *Septuaginta* discretionem nubilorum; *D. Hieronymus* semitas nubium. Job 37. v. 16.

פַּנַּג Phœnicia: *nomen regionis nonnullis; aliis* balsamum, *sicuti etiam D. Hieronymo.* Ezech. 27. v. 17. *Semel in sacris literis reperitur.*

פָּנָה Aspicere, respicere, spectare, vertere, advertere, avertere, convertere faciem, divertere; reverti, converti, vergere. *Construitur cum* עַל, אֶל, מִן, ל. Genes. 24. v. 63. Exod. 2. v. 12. & c. 16. v. 10. Levit. 19. v. 4. Deuter. 16. v. 7. & c. 31. v. 18. Judic. 19. v. 26. Hag. 1. v. 9. Cant. 5. v. 17. Psal. 25. v. 16. declinare. Psal. 90. v. 9. Ezech 43. v. 17. Jerem. 6. v 4. *Pihel* פִּנָּה amovere, avertere, expedire, aptare, parare, præparare, evacuare, exinanire, repurgare, purgare, expurgare, verrere. Genes. 24. v. 31. Soph. 3. v. 15. Malach. 3. v. 1. declinare. Isa. 57. v. 14. *Hiphil* הִפְנָה faciem vertere, advertere, avertere, obvertere, respicere, vertere se. Jerem. 46. v. 5. & c. 48. v. 39. & c. 49. v. 24. & v. 36. *Hophal* הָפְנָה obverti, verti. Ezech. 9. v. 7. Jerem. 49. v. 8.

פָּנִים m. *Plur.* Facies, vultus, aspectus, conspectus, superficies, persona, habitus, status, hypostasis. Genes. 32. v. 30. Prov. 24. v. 23. ira, lætitia, favor, tristitia. Genes. 32. v. 21. Levit. 20. v. 3. 1. Sam. 1. v. 18. *adverbialiter* interne: ante, a fronte: *ut* פָּנִים וְאָחוֹר ante & retro. Ezech. 2. v. 10. לְפָנִים ante, antea, olim, prius: dudum, pridem: quondam. Psal. 102. v. 26. Jos. 14. v. 15. מִלְּפָנִים ab antiquitate, antea, ab initio. Isa. 41. v. 26. עַז פָּנִים impudens. *Constr.* פְּנֵי Genes. 33. v. 10. Thren. 4. v. 16. עַל פְּנֵי in superficie, coram, e regione, ex adverso, in conspectu, a fronte: vivente, superstite adhuc. Genes. 1. v. 2. & c. 11. v. 28. & c. 25. v. 9. Numer. 3. v. 4. לִפְנֵי coram, ante. Genes. 27. v. 7. antequam. Genes. 6. v. 11. & c. 13. v. 10. 1. Sam. 9. v. 15. מִלִּפְנֵי e conspectu, præsentia. Jon. 1. v. 3. propter. 2. Paral. 32. v. 2. מִפְּנֵי a facie. Gen. 3. v. 8. Exod. 9. v. 11. מִפְּנֵי אֲשֶׁר propterea quod. Exod. 19. v. 18. *Cum affixo* עַל־פָּנָיו in faciem suam. Jos. 5. v. 14. עַל־פָּנֶיךָ in faciem tuam. Job 1. v. 11. לְפָנֶיךָ ante te. Gen. 24. v. 7. מִלְּפָנֶיךָ a facie tua. Exod. 23. v. 28. Psal. 17. v. 2. אֶת־פָּנַי iram meam. Lev. 20. v. 3. Job 9. v. 27. מִלְּפָנַי a facie mea. Lev. 22. v. 3. פָּנֵימוֹ facies eorum. Psal. 11. v. 7. לִפְנֵיכֶם coram vobis. Jer. 26. v. 4. בְּפָנָיו coram eo. Deuter. 25. v. 9. *Semel est fœmininum non*

quoad

quoad terminationem, sed quoad significationem. Ezech. 21. v. 16.

Personas Sacrosanctæ Triadis commode per hoc nomen פָּנִים *reddes, ut tres Hypostases, seu Subsistentiæ notentur, non tria nomina, ut nonnulli impie per* שֵׁמוֹת *reddunt. Vox enim Hebræa substantias significat, quæ mutuum inter se respectum important, ejusdemque essentiæ, & naturæ sunt. Animadvertendum, in Sacris literis* faciem Dei, *vel* Domini *duplicem habere significationem; nam vel importat gloriam, majestatem, & essentiam divinam, quæ ab Angelis, & beatis tantummodo in altera vita videtur, & comprehenditur; vel formam externam, qua Deus se hominibus conspiciendum exhibet per verbum suum, & sacramenta, & alias res externas. Ita olim præsentiam suam Israelitis Deus manifestabat in Arca, Propitiatorio, Columna nubis, & ignis, & aliis hujusmodi. Hinc* Faciei Dei *nomine sæpe intelligitur locus, ubi Deus colitur.*

Panes פָּנִים facierum, *sive* panes propositionis *hoc nomine appellantur, quia coram Domino apponebantur in mensa, quæ erat in Sancto ante Adytum. Græci eos vocant panes προσώπου, vel προθέσεως, quemadmodum etiam Hebræi aliquando* הַמַּעֲרָכָה ordinationis, *quia ordinatim in mensa disponebantur. Istis panibus, qui erant numero duodecim, recipiendis totidem scutellæ paratæ erant. Conficiebantur autem e simila sine fermento; in duos ordines distinguebantur, atque inter se æquis intervallis distabant, calamis aureis inter eos interpositis, ut ad illos liber aeri pateret aditus. Porro singulis Sabbatis panes propositionis a Sacerdotibus tollebantur e Sancto, recentesque in eorum locum sufficiebantur. Hoc vero ritu, & ceremoniis id agebatur. Quatuor Sacerdotes in Sanctum ingrediebantur, ex quibus duo duas thuris acerras, alii duo duos panum recentium ordines deferebant. Tum quatuor alii panes, & acerras e mensa tollebant. Postquam in mensa panes recentes disposuerant, egrediebantur, & panibus veteribus in mensa aurea vestibuli collocatis, thus admixto sale adolebant, denique iis inter se viritim divisis in loco sancto vescebantur.*

פְּנִים m. Interius, intimum: מִלִּפְנִים intrinsecus, intus, interne. 1. Reg. 6. v. 29. *Cum* ה *locali* פְּנִימָה intus, intro, intrinsecus. Levit. 10. v. 18. Psal. 45. v. 14. 1. Reg. 6. v. 18. 2. Reg. 7. v. 11. לִפְנִימָה intra, intrinsecus. 1. Reg. 6. v. 30. מִפְּנִימָה intrinsecus. 2. Paral. 29 v. 16.

פְּנִימִי m. Interior, intimus. Ezech. 41. v. 15. *Plur.* פְּנִימִים interiora. 1. Paral. 28. v. 11. *Fœm.* פְּנִימִית 1. Reg. 6. v. 36. Esth. 4. v. 11. *Plur.* פְּנִימִיּוֹת interiora. 2. Paral. 4. v. 22.

לִפְנַי m. Interius, intrinsecus; *aliis* anterius: *hæc dictio idem est, ac* הַפְּנִימִי. 1. Reg. 6. v. 17. *Ingredientibus in Templum primum se offerebat vestibulum, seu porticus, Hebraice* אוּלָם, *deinde* הֵיכָל *Templum, postremo Adytum, seu Sanctum Sanctorum, hoc in loco*

Ora-

Oraculum *a Vulgata, & aliis nuncupatum.*

פנן פִּנָּה f. Angulus, pinna, extremitas, pinnaculum. Prov. 7. v. 12. Psal. 118. v. 22. *Constr.* פִּנַּת Jerem. 31. v. 40. *Cum affixo* פִּנָּתָהּ anguli ejus. Job 38. v. 6. פִּנָּה *pro* פִּנָּתָהּ Prov. 7. v. 8. *Plur.* פִּנִּים anguli. Zach. 14. v. 10. *Fœm.* פִּנּוֹת anguli. Job 1. v. 19. turres fortes, angulares. Soph. 1. v. 6. principes, primores, duces, capita populi. Judic. 20. v. 2. 1. Sam. 14. v. 38. *Hinc & Helvetiorum Duces dicuntur Anguli, vulgo* Cantoni. פִּנֹּתָיו angulis ejus. Exod. 27. v. 2.

פְּנִינִים m. *Plur.* Margaritæ, gemmæ: carbunculi; pyropi. Thren. 4. v. 7. Prov. 3. v. 15. & c. 8. v. 11. & c. 20. v. 15. Job 28. v. 18.

פנק *Pihel* פִּנֵּק Delicate nutrire, educare. Prov. 29. v. 21. *Semel in Sacris literis invenies.*

פסג *Pihel* פַּסְּגוּ Tollere, efferre, exaltare, elevare: separare; munire. Psal. 48. v. 14. distribuere *D. Hieronymo.*

פִּסְגָּה f. Collis: cacumen. Numer. 21. v. 20.

פסח Transire, saltare, transilire, subsilire, transcendere. *Construitur cum præposit.* עַל. Exod. 12. v. 13. & 23. & 27. Isa. 31. v. 5. claudicare. 1. Reg. 18. v. 21. *Niphal* נִפְסַח claudum reddi. 2. Sam. 4. v. 4. *Pihel* פִּסֵּחַ transire, transilire. 1. Reg. 18. v. 26.

פֶּסַח m. Transitus, transitio. Exod. 12. v. 11. & 27. & 43. agnus Paschalis. Exod. 12. v. 21. festum Paschatis, Pascha. 2. Reg. 23. v. 21. & 22. 2. Paral. 35. v. 1. *Festum Paschatis ab Hebræis celebratur, ut recordentur, Angelum Dei jussu nocte, qua post quadringentos, & triginta durissimæ servitutis annos ex Ægypto egressi sunt, domos Israelitarum sanguine signatas transiliisse, cum in reliquis omnibus Ægyptiorum primogenitos morte percuteret.* *Plur.* פְּסָחִים agni Paschales. 2. Paral. 30. v. 17. & c. 35. v. 8.

Paschatis nomini variæ in Sacris literis subjectæ sunt significationes. Proprie enim denotat transitum, ut colligitur ex voce Hebraica פֶּסַח Pesach, *Angelo sine noxa transilienti ædes Israelitarum in communi primogenitorum Ægyptiorum cæde attributum* Exod. 12. v. 13. *improprie vero, & lata significatione Paschatis nomine intelligitur agnus Paschalis a filiis Israel immolandus, & comedendus* Exod. 12. v. 11. *præterea ipsum festum Paschatis indicatur* 2. Reg. 23. v. 21. *denique cum sub figura agni Paschalis Jesus servator noster, ac redemptor sit adumbratus, notione Paschatis Christus ipse sæpissime censetur* 1. ad Corinth. 5. v. 7. *Porro festum Paschatis in ipso discessu, atque adeo fuga Israelitarum ex Ægypto a Deo fuit institutum anno ab orbe condito bis millesimo quadringentesimo quadragesimo septimo, a communi autem rerum omnium labe, atque eluvione ad immania hominum scele-*

ra

ra eluenda a Deo juste immissa anno septingentesimo nonagesimo primo. Mense vero ניסן *sc. Martio ab Hebræis Dei præcepto primum Pascha celebratum fuit, qui vocatus etiam mensis novarum frugum a segetibus in Ægypto, & Syria eo mense maturescentibus. Hic animadvertendum, ante egressum ex Ægypto Israelitas solitos fuisse anni initium ducere ab æquinoctio autumni mense Septembri, postea a Deo præceptum fuisse Moysi, ut eum ordirentur ab eo mense, quo egressi sunt ab Ægypto, qui egressus incidit in æquinoctium vernum mensis Martii. Hinc vero factum, ut, qui erat antea septimus mensis, primus evaderet; intellige tamen in rebus sacris. A Rabbinis hic mensis vocatur etiam* תקופא Tecupha, *quæ apud R. Samuelem, & R. Adam nihil aliud est, quam epocha æquinoctii, & solstitii juxta periodum Julianam.* Tecupha *tamen proprie nihil aliud significat, quam anni conversionem. De anni initiis vide in dictione* שָׁנָה annus.

Erat autem Pascha ex Dei mandato celebrandum decima quarta Luna, sive decima quarta die mensis Martii בין הערבים inter duas vesperas *a singulis familiis agnum occidentibus, & assatum cum azymis, & lactucis agrestibus comedentibus. Hinc dies sequens, scilicet decima quinta proprie Pascha dicebatur, & dies prima Azymorum; dies vero a Paschate septima collecta frugum nuncupabatur propter fruges collectas, quæ jam ad maturitatem pervenerant. Porro non in quolibet loco Pascha celebrari poterat Deut. c. 16. sed in ceterarum urbium capite, ac principe erat celebrandum. Quare illud primum in Silo, postea Hierosolymis Israelitæ celebrare consueverunt. Id vero est intelligendum, postquam Israelitæ ex Ægypto egressi sunt, cum prius ubicumque ipsis agnum mactare, & comedere licuerit. Cum autem in sacro textu dicatur, agnum Paschalem a familiis comedendum fuisse, sciendum, olim totum Israelitarum populum in duodecim tribus fuisse distributum, rursus singulas tribus in familias separatas, & familias in domos divisas. Itaque si forte comedendo agno Paschali una familia non suffecisset, illi ex alia familia convivæ adjungebantur, omnesque simul conjuncti appellabantur societas Paschalis. Hæc autem societas constanda erat ante agni mactationem, cum agnus mactandus, sanguisque aspergendus eorum nomine esset, qui societatem constituebant. Ab hac societate excludebantur infantes, senes, incircumcisi, immundi, gravique morbo laborantes. Neque promiscue ex mulieribus, & servis societas constare poterat, sed tantummodo vel mulieres, vel servos complectebatur. Alio ritu in celebrando Paschate Judæi in Ægypto, alio in terra Chanaan, alio post dirutam, & deletam Hierosolymam usi sunt. Primum mactabatur agnus intra domesticos parietes, nihilque ex eo foras poterat asportari, solummodo ædium postes ejus sanguine aspergebantur; postea neque sanguis excipiebatur, neque ædium postes aspergebantur; demum temporis decursu vetitum omnibus Israelitis agni sanguinem excipere, solisque*

Sa-

Sacerdotibus permissum, mactatione cuilibet sine discrimine concessa. Praeterea animadvertendum, Pascha dupliciter dividi, alterum esse, quod die decimo quinto Martii celebratur, alterum, quod in diem decimum quintum mensis sequentis incidit. Inter utrunque id tantummodo discriminis intercedit, quod in posteriori cantus ipso actu comestionis agni non est necessarius, fermentum non aboletur, agnique pars asportari potest. Ceterum pervigilio Paschatis primogenitis praeceptum est jejunium, ut recordentur, omnia Ægyptiorum primogenita a Deo sequenti nocte, salvis Israelitarum primogenitis, morte fuisse percussa. Dimittebant olim etiam captivum, quemcumque populus petiisset, ut ex Evangelistis colligitur, qui Barabbam latronem loco Christi liberatum narrant. Demum, quia Lunae ortus incertus est, Pascha per octiduum hodie celebratur. Quater autem maxima celebritate festum Paschatis a Judaeis peractum fuisse sacrae literae narrant. Primum Pascha magnificentissime celebratum fuit in terra Chanaan a Josue c. 5. alterum Judae Regnum administrante Ezechia, 2. Paral. 30. tertium a Rege Josia. 2. Reg. c. 23. quartum ab Israelitis e captivitate Babylonica reducibus. Esdrae l. 1. c. 3. De agno Paschali, & ejus immolatione, vide in dictione שֶׂה.

Quoniam autem ad rectam Paschatis celebrationem multum confert Noviluniorum cognitio, non ab re me facturum arbitror, si hoc loco nonnulla de Noviluniorum festo, & Noviluniis dixero. Festum itaque Noviluniorum apud Graecos dictum Neomeniarum, apud Latinos Kalendarum die primo cujuslibet mensis celebratur. Mosis temporibus in omnium mensium initiis offerebatur sacrificium, ut constat ex Numer. cap. 28. Post Mosem Judaei veteres, sacrificio omisso, toto Noviluniorum die conviviis, compotationibus, ventrique explendo vacabant. Id temporis quoque in omne gaudii genus effunduntur epulando, prandendo, jocando. Ad vesperam autem novam exorientem Lunam gestientes excipiunt, Deoque planetarum parenti benedicentes eum enixe orant, ut prospera quaeque largiatur, & omnia mala, & calamitates averruncet. Cum vero hodie propter Noviluniorum ambiguitatem duo dies solemnes agantur, Judaeis permittitur post prandium mercaturam exercere, aliisque rebus operam dare, exceptis foeminis, quibus datum otiari ob earum memoriam, quae Novilunio inaures vitulo aureo conflando tradere recusarunt. Ceterum quamvis verbis expressis, & apertis mandatum de hujusmodi festi celebratione in Sacra Scriptura non habeatur; multi tamen loci sunt, ex quibus admodum verosimiliter conjici potest, Deum hanc solemnitatem praecepisse. Non alia vero de caussa Novilunia per biduum hodie celebrari quidam existimant, nisi quia id temporis omnino incertum, ac dubium est, in quem diem mensis Martii Novilunium incidat. Cetera Novilunia etiam antiquitus biduo fuisse celebrata ex ipsius Sacrae Scripturae verbis apertissime colligitur 1. Sam. 20. v. 24. & 27. וַיְהִי הַחֹדֶשׁ וַיֵּשֶׁב הַמֶּלֶךְ עַל־הַלֶּחֶם

עַל־הַלֶּחֶם לֶאֱכוֹל׃ וַיְהִי מִמָּחֳרַת הַחֹדֶשׁ הַשֵּׁנִי וַיֹּאמֶר שָׁאוּל אֶל־יְהוֹנָתָן בְּנוֹ מַדּוּעַ לֹא בָא בֶן־יִשַׁי גַּם תְּמוֹל גַּם הַיּוֹם אֶל־הַלָּחֶם Et fuit Novilunium, & ſedit Rex ad convivium, ut veſceretur. Poſtridie autem Novilunii dixit Saul Jonathani filio ſuo; quare non venit filius Iſai tum heri, tum hodie ad convivium? *Juxta aliorum autem opinionem id accidit propter* ספק המאורים dubium de luminaribus. *Porro nonnulli quærunt, quid ſibi velit hoc* dubium de luminaribus. *Rejectis igitur ſententiis abſonis, & a veritate longe abhorrentibus*, dubium de luminaribus *indicat, anceps, & ambiguum eſſe, utra de inchoando Novilunio divinæ legis mens fuerit, Lunæ apparitio, an vero Solis cum Luna conjunctio. Novam enim Lunam bifariam poſſumus appellare, vel clare, & diſtincte nobis apparentem, vel ſtatim a Solis congreſſu recedentem, quamvis propter circumfuſos Solares radios adhuc obſcuram. Cum itaque ex Legis mandato non conſtet, ex utro die Novilunii initium ducendum ſit, Judæi, ne alterutrum tantum diem feſtum celebrantes Legem a Deo latam tranſgredi videantur, utrumque diem ſolemnem agunt. Ex hoc vero Novilunio per biduum celebrato fit, ut dies decimus quintus menſis Martii, quo Paſcha comedendum, geminetur, duoque dies ſacri apud Judæos peragantur, cum a Deo unus tantummodo ab initio ſit definitus. Ceterum Legi divinæ accommodatior videtur ſententia Novilunii a congreſſu Solis cum Luna incipiendi, quam a Lunæ apparitione, cum magis naturæ conſentanea ſit, & multo tutior, nullis unquam impedientibus nubibus, ad rectam totius anni menſuram, & rationem conſtituendam. Jam vero non idem olim apud Judæos modus fuit apparitionem Lunæ cognoſcendi. Primum enim, legatis a Synedrio miſſis, ut in locis excelſis naſcentis Lunæ radios expectarent, per excurſores de ejus apparitione omnes terræ ſanctæ regiones admonebantur. Poſtea vero extra Hieroſolymam in verticem altiſſimorum montium quidam aſcendentes, unde Lunæ ſplendorem videre poſſent, perticis ex cedro, ſtupa linea, & lignis oleoſis paſſim accenſis, exorientem aliis deinceps indicabant. Cum vero quidam ex Gentibus talem Judæorum ritum deridentes eos aliquoties facibus domibus ſuperpoſitis decepiſſent, hujuſmodi apparitionem per nuncios iterum ſignificarunt. Quod ſi montium nomina, quorum cacumina petebant primum Lunæ ſplendorem excepturi, ſcire deſideras, præcipui, & excelſiores ſunt ſequentes, ſcilicet mons Olivarum, Sartaba, Gerophina, Choveran, & Baltin.*

פִּסֵּחַ m. Claudus, *quaſi ex uno pede in alterum tranſiliat*. Levit. 21. v. 18. *Plur.* פִּסְחִים claudi. Iſa. 33. v. 23.

פסל Dolare, dedolare, edolare, ſculpere. Exod. 34. v. 1. 1. Reg. 5. v. 18. Habac. 2. v. 18. *Uſurpatur hoc Verbum tam de lignis, quam de lapidibus, ſed ſæpius de lapidibus uſurpatum invenies.*

פֶּסֶל m. Sculptile, Idolum. Jud. 18. v. 17. Exod. 20. v. 4. *Cum affixo* פִּסְלָם sculptilis sui. Isa. 45. v. 20. *nomen loci, ubi dolabantur lapides, sc.* lapidicina, latomia. Judic. 3. v. 19.

פָּסִיל m. idem. *Plur.* פְּסִילִים sculptilia. Isa. 42. v. 8. Jerem. 50. v. 38. 2. Paral. 33. v. 22. latomiæ, lapidicinæ. Judic. 3. v. 19. & 26. *Constr.* פְּסִילֵי Deuter. 7. v. 25. & c. 12. v. 3. *Cum affixo* פְּסִילֶיךָ sculptilia tua. Mich. 5. v. 13. פְּסִילֶיהָ sculptilia ejus. Jerem. 51. v. 2.

פָּסַס Deficere, imminui, consumi, finiri, exscindi. Psal. 12. v. 2.

פַּסִּים m. *Plur.* Particulæ, frusta: polymita, multorum colorum. Genes. 37. v. 3. 2. Sam. 13. v. 18. & 19.

פִּסָּה f. Particula. *Constr.* פִּסַּת בַּר pars, particula, frustum frumenti. Psal. 72. v. 27. *aliis* vola; *aliis* robur, firmamentum.

פָּעָה Clamare, exclamare, sibilare, ejulare; loqui *D. Hieronymo*. Isa. 42. v. 14. *Verbum hoc apud Rabbinos est valde usitatum.*

אֶפְעֶה m. *Genus serpentis. Vide in radice* אפע.

פָּעַל Operari, agere, facere. Numer. 23. v. 23. Deut. 32. v. 27. Mich. 2. v. 1. Psal. 5. v. 6. & 15. v. 2. Isa. 26. v. 12. *Part.* פֹּעֵל operarius. Psal. 15. v. 2.

פֹּעַל m. Opus, operatio, actio, facinus: operis merces. Psal. 9. v. 17. Isa. 5. v. 12. *Cum affixo* פָּעֳלוֹ opus ejus. Psal. 111. v. 3. Job 7. v. 2. *Cum Cholem* וּפֹעֲלוֹ & opus ejus. Isa. 1. v. 31. operis merces. Jerem. 22. v. 13. *Plur.* פְּעָלִים opera. 1. Paral. 11. v. 22.

פְּעֻלָּה f. Idem. *Constr.* פְּעֻלַּת Levit. 19. v. 13. *Cum affixo* פְּעֻלָּתִי opus meum. Isa. 49. v. 4. לִפְעֻלַּתְכֶם operi vestro. 2. Paral. 15. v. 7. לִפְעֻלָּתֵךְ operi tuo. Jer. 31. v. 16. *Plur.* פְּעֻלּוֹת opera. Psal. 17. v. 4. & c. 28. v. 5.

מִפְעָלִים m. *Plur.* Opera. *Cum affixo* ante מִפְּעָלָיו opera sua; *D. Hieronymus* antequam quicquam faceret. Psal. 8. v. 22. *Fœm. constr.* מִפְעֲלוֹת opera. Psal. 46. v. 9.

פָּעַם Agere, agitare, impellere, concutere, percellere, pulsare, egredi. Judic. 13. v. 25. *ubi* & incœpit Spiritus Domini לְפַעֲמוֹ conterere eum; *R. David* venire illi vice prima; *D. Hieronymus* esse cum illo. *Niphal* נִפְעַם concuti, contundi, conteri: stupere *D. Hieronymo*. Psal. 77. v. 5. perterreri, consternari, percelli. Gen. 41. v. 8. *Hithpahel* הִתְפָּעֵם conteri, consternari. Dan. 2. v. 1. & v. 3.

פַּעַם c. *sed* f. *sæpius*. Ictus, pulsus, concussio: pes: vice, semel. Genes. 2. v. 23. c. 18. v. 32. 2. Sam. 23. v. 8. פַּעַם אַחַת vice una, semel. Jos. 6. v. 3. הַפַּעַם semel, hac vice. Genes. 18. v. 32. כְּפַעַם בְּפַעַם hac vice ut antea, sicut semel & iterum. Numer. 24. v. 1. incus, malleus. Isa. 41. v. 7. *Dual.* פַּעֲמַיִם duabus vicibus, bis, bifariam. Numer.

20. v. 11. 1. Reg. 11. v. 9. *Plur.* פְּעָמִים vices. Genes. 33. v. 3. לִפְעָמִים interdum, quandoque, aliquando, nonnunquam.

פְּעָמִים m. *Plur.* Incessus, ingressus: pedes. Psal. 17. v. 5. Ezech. 41. v. 6. כַּמָּה פְעָמִים toties. *Constr.* פַּעֲמֵי Judic. 5. v. 28. Isa. 26. v. 6. *Cum affixo* פְּעָמָיו pedes suos. Psal. 58. v. 11. פְּעָמֶיךָ pedes tuos. Psal. 74. v. 3. פְּעָמַי pedum meorum. 2. Reg. 19. v. 24.

פְּעָמוֹת f. *Plur.* Anguli: bases, pedes. *Cum affixo* פַּעֲמֹתָיו anguli ejus. 1. Reg. 7. v. 30.

פַּעֲמוֹן m. Tintinnabulum, campana, campanula, nola. Exod. 28. v. 34. & c. 39. v. 24. *Plur.* פַּעֲמֹנִים tintinnabula. Exod. 39. v. 23. *Constr.* פַּעֲמֹנֵי Exod. 28. v. 33.

פָּעַר Aperire, distendere os, hiscere, dehiscere. Job 16. v. 10. & c. 29. v. 23. Psal. 119. v. 131. Isa. 5. v. 14. פָּעַר פִּיו inhiare.

פְּעוֹר m. Pehor. *Idolum Moabitarum.* Numer. 25. v. 18. *nomen montis.* Numer. 23. v. 28. *Fuit* פְּעוֹר, *sive* בַּעַל פְּעוֹר Beelphegor *Deus a Moabitis cultus, ita dictus vel ab ore hianti, quod a cultoribus suis oscula acciperet; vel ab apertione, & nuditate, quod obscœnos homines, & turpitudini addictos tueri crederetur. Certe D. Hieronymus, & Isidorus sentiunt, Beelphegor fuisse eumdem Deum apud Moabitas, ac fuit Priapus apud Romanos. Itaque plerique contendunt, hoc Idolum a Moabitis comessationibus, & qualibet effræni libidine fuisse cultum; atque propterea Mosem Numer. 21. dixisse:* cœpit populus scortari cum filiabus Moabitarum; *hoc est, cœpit populus Moabitarum Idolis cultum & reverentiam scortationibus exhibere. Alius tamen videtur ex Psalmista fuisse cultus huic Idolo præstitus Psal.* 106. copulaverunt se cum Idolo Pehoris, & זִבְחֵי מֵתִים sacrificia mortuorum comederunt. *Nimirum sacrificia, quæ a Moabitis illi offerebantur, fuerunt inferiæ in memoriam defunctorum peractæ.*

פָּצָה Aperire, pandere, dilatare, diducere, distendere. Genes. 4. v. 11. Psal. 22. v. 14. Judic. 11. v. 36. Thren. 2. v. 16. redimere, liberare, eripere. Psal. 144. v. 7.

פָּצַח Fragorem, sonum edere, personare, clamare, canere, resonare, vocem attollere: jubilare, exultare. Isa. 14. v. 7. & c. 44. v. 23. & c. 54. v. 1. *Pihel* פִּצַּח diffringere, conterere. Mich. 3. v. 3.

פִּצֵּל *Pihel* Decorticare. Genes. 30. v. 37. & 38.

פְּצָלוֹת f. *Plur.* Cortices, decorticationes. *Ibidem.*

פָּצַם Rumpere, scindere, discindere, disrumpere, diffringere: aperire. Psal. 60. v. 4. Jerem. 22. v. 14. *Alibi in Sacris literis non reperitur.*

פָּצַע Vulnerare, cædere, sauciare, percutere ad sanguinis effusionem. Cant. 5. v. 7. 1. Reg. 20. v. 37. Deut. 23. v. 1. *ubi* פְּצוּעַ־דַּכָּא fractus attritione; *a*

D. Hie-

D. Hieronymo exponitur eunuchus attritis, *vel* amputatis testiculis.

פֶּצַע m. Vulnus. Exod. 21. v. 25. *Cum affixo* לְפִצְעִי in vulnere meo. Genes. 4. v. 23. *Plur.* פְּצָעִים vulnera. Prov. 23. v. 29. *Constr.* פִּצְעֵי Prov. 27. v. 6. *Cum affixo* פְּצָעַי vulnera mea. Job 9. v. 17.

פָּצַר Insistere, flagitare, niti, cogere, compellere, vim facere. *Construitur cum præpositione* בְּ. Genes. 19. v. 3. & 9. 2. Reg. 12. v. 17. Jud. 19. v. 7. *Hiphil Infinitivus pro nomine*, הַפְצַר transgredi, instare, *pro* instantia, repugnantia, resistentia. 1. Sam. 15. v. 23.

פְּצִירָה f. Lima. 1. Sam. 13. v. 21.

פָּקַד Visitare, requirere, recordari, mentionem facere, invisere, revisere, visere, respicere, recognoscere. Genes. 21. v. 1. Zach. 10. v. 3. Thren. 4. v. 22. Job 35. v. 15. committere, præcipere. Jerem. 50. v. 21. 2. Paral. 36. v. 23. Job 36. v. 23. *in quibus locis aliis* memorare, *aliis* visitare, *aliis* præficere. *Item* animadvertere. Jerem. 44. v. 33. numerare, recensere, lustrare. 1. Paral. 21. v. 6. Numer. 26. v. 64. constituere. Job 34. v. 13. deesse, deficere, egere. Isa. 34. v. 16. 1. Sam. 25. v. 15. deponere. Numer. 4. v. 27. *Hoc Verbum construitur cum* אֵת, עַל, & אֶל, *sed cum* עַל & אֶל *plerunque accipitur in malam partem. Niphal* נִפְקַד deesse, deficere. Numer. 31. v. 49. Jud. 21. v. 3. desiderari, requiri. 1. Sam. 20. v. 18. 1. Reg. 20. v. 39. visitari, esse in memoria. Numer. 16. v. 29. Isa. 29. v. 6. recenseri, constitui. Nehem. 7. v. 1. præfici. Nehem. 12. v. 44. *Pihel* פִּקֵּד numerare, constituere, recensere, lustrare: præcipere *D. Hieronymo*. Isa. 13. v. 4. *Puhal* פֻּקַּד numerari. Exod. 38. v. 21. privari, deficere. Isa. 38. v. 10. *Hiphil* הִפְקִיד præficere, constituere, præponere: delegare. Genes. 39. v. 4. Num. 1. v. 50. 1. Sam. 29. v. 4. Isa. 62. v. 6. visitare facere. Levit. 26. v. 16. deponere, dare, tradere in depositum, commendare. Isa. 10. v. 28. Psal. 31. v. 6. Jerem. 36. v. 20. *Hophal* הָפְקַד deponi. Levit. 6. v. 4. visitari. Jerem. 6. v. 6. præfici. 2. Paral. 34. v. 12. *Hithpahel* הִתְפַּקֵּד recenseri, numerari. Judic. 20. v. 15. respici, memorari. c. 21. v. 9. *Anomalum* הָתְפָּקְדוּ recensiti fuerunt. Numer. 1. v. 47. *forma est composita ex Hophal, & Hithpahel; ubi præterea est Kametz loco Pathach, & Daghes; dicendum enim analogice erat* הִתְפַּקְּדוּ.

פְּקֻדִים & פְּקוּדִים m. *Plur.* Numerati. Exod. 30. v. 13. præfecti, commissarii. 2. Reg. 11. v. 15.

פָּקִיד m. Præfectus, præpositus, consul, commissarius. Neh. 11. v. 14. 2. Reg. 25. v. 19. *Constr.* פְּקִיד 2. Paral. 24. v. 11. Nehem. 11. v. 22. *Cum affixo* פְּקִידוֹ præfectus ejus. Judic. 9. v. 28. *Plur.* פְּקִידִים præfecti. Esth. 2. v. 3. & *sine* י פְּקִדִים Genes. 41. v. 34.

פְּקֻדָּה f. Visitatio, recordatio, animadversio, respectus. Hos. 9. v. 7. Isa. 10. v. 3. Job

10.

10. v. 12. recensio, depositum, inspectio, requisitio, delegatio, numeratio, præfectura, officium demandatum, episcopatus, providentia. 1. Paral. 23. v. 11. *Constr.* פְּקֻדַּת præfectura. Numer. 3. v. 32. 2. Paral. 24. v. 11. visitatio. Isa. 6. v. 17. Num. 16. v. 29. *Cum affixo* פְּקֻדָּתוֹ præfectura ejus; *aliis* uxor ejus; *aliis* substantia ejus; *aliis* episcopatus ejus, *sicuti D. Hieronymo*. Psal. 109. v. 8. opes, divitiæ; *sed D. Hieronymo* visitatio. Isa. 15. v. 7. וּפְקֻדָּתְךָ & visitatio tua, providentia tua. Job 10. v. 12. פְּקֻדָּתָם visitationis eorum. Jerem. 10. v. 15. *Plur.* פְּקֻדּוֹת visitationes. 2. Paral. 23. v. 18. Ezech. 9. v. 1. 2. Reg. 11. v. 18.

פִּקּוּדִים m. *Plur.* Præcepta, mandata. *Constr.* פִּקּוּדֵי Psal. 19. v. 9. *Cum affixo* פִּקֻּדָיו præcepta ejus. Psal. 111. v. 7. בְּפִקֻּדֶיךָ in præceptis tuis. Psal. 119. v. 78.

פִּקָּדוֹן m. Depositum. Gen. 41. v. 36. Levit. 6. v. 4.

פְּקִדֻת f. Præfectura. Jerem. 37. v. 13.

מִפְקָד m. Mandatum, præceptum, jussio, visitatio. 2. Paral. 31. v. 13. numerus, præfectura, census, recognitio. Nehem. 3. v. 31. *Constr.* מִפְקַד numerus, census. 2. Sam. 24. v. 9. Ezech. 43. v. 21.

מִפְקָדִים m. *Plur.* Præpositi, præfecti. 2. Paral. 34. v. 12.

פקח Aperire. Job 14. v. 3. & c. 27. v. 19. Isa. 42. v. 20. Jerem. 32. v. 19. Psal. 146. v. 8. *Niphal* נִפְקַח aperiri. Genes. 3. v. 5. Isa. 35. v. 5.

פִּקֵּחַ m. Apertus oculis, videns: prudens. Exod. 4. v. 11. *Plur.* פִּקְחִים videntes: prudentes. Exod. 23. v. 8.

פְּקַח־קוֹחַ m. Omnimoda apertio, apertio carceris: salus. Isa. 61. v. 1.

פקע פְּקָעִים m. *Plur.* Colocynthidæ, cucurbitæ agrestes minores sativis: fungi. 1. Reg. 6. v. 18. & c. 7. v. 24.

פַּקֻּעֹת f. *Plur.* Idem. 2. Reg. 4. v. 39.

פַּר m. Juvencus, vitulus: *proprie designat ætatem mediam inter vitulum, & bovem*. Exod. 29. v. 1. 1. Sam. 1. v. 25. Lev. 16. v. 3. *Plur.* פָּרִים juvenci. Gen. 32. v. 5. Exod. 24. v. 5. Hos. 14. v. 3. *Cum affixo* פָּרֶיהָ juvencos ejus. Jerem. 50. v. 27.

פָּרָה f. Juvenca, vacca. Numer. 19. v. 2. Hos. 4. v. 16. *nomen urbis*. Jos. 18. v. 23. *Plur.* פָּרוֹת vaccæ. Genes. 32. v. 15. Amos 4. v. 1. *ubi per* vaccas Basan *intelliguntur* fœminæ pingues, & potentes.

Vacca a Sacerdotibus comburebatur, ut ejus cineribus cum aqua mistis eorum immunditiES tolleretur, qui cadaver aliquod tetigerant. Vacca hæc rufa esse debebat, sine macula, nulloque vitio laborans, jugi expers, & ære publico empta. Sacerdos ei comburendæ electus a domesticis per septem dies se separabat, quibus transactis vaccam deducebat in conclave lapidis בֵּית אֶבֶן *dictum per* כֶּבֶשׁ *sc.* clivum *fornicibus innixum ad*

vi-

vitandam pollutionem montis Oliveti, ubi eam rogo imponebat, atque mactabat. Deinde digito ejus sanguinem exceptum septies Occidentem versus spargebat. Aucto es variant in cinerum usu assignando, licet consentiant, eos in tres partes fuisse divisos. Volunt enim alii, partem primam in monte Oliveto fuisse repositam, ut aliis vaccis consecrandis adhiberetur; partem alteram extra templi atrium fuisse collocatam ad eos expiandos, qui immunditiem ex cadaveris alicujus contactu contraxerant; tertiam in antemurali servatam ad vaccæ combustæ memoriam. Alii vero contendunt, partem priorem in monte Oliveto inserviisse populi adspersioni a quolibet viro puro faciendæ, quamvis Sacerdos non esset; alteram partem in Templum delatam Sacerdotibus usui fuisse; tertiam denique in antemurali asservatam in memoriam adustionis.

פֶּרֶא m. Onager, asinus sylvestris: fera. Job 6. v. 5. & c. 11. v. 12. homo sylvestris, indomitus, ferox, ferus, atrox, sævus, trux. Genes. 16. v. 12. *cum* ה *pro* א פֶּרֶה Jerem. 2. v. 24. *Plur.* פְּרָאִים onagri. Job 24. v. 5. Jerem. 14. v. 6. *Hinc Verbum in Hiphil* הִפְרִיא multiplicari, crescere. Hos. 13. v. 15. *ubi aliis* dividere, *sicuti D. Hieronymo; aliis* ferum evadere.

פַּרְבָּר m. Pars exterior: domus instrumentorum: cellulæ *D. Hieronymo*. 1. Paral. 26. v. 18. *Alii codices habent* פַּרְכָּר *cum Caph, alii cum Beth*.

פָּרַד Separare, disjungere, dissipare: expandere, extendere. Ezech. 1. v. 11. *Niphal* נִפְרַד dividi, disjungi, separari. Genes. 10. v. 5. Proverb. 18. v. 1. Judic. 4. v. 11. 2. Sam. 1. v. 23. *Pihel* פֵּרֵד separare, dividere: *aliis* conversari; *aliis* scortari. Hos. 4. v. 14. *Puhal* פֹּרַד dividi, dissipari. Esth. 3. v. 8. *Hiphil* הִפְרִיד separare dissipare, disjungere, dirimere, dividere. Genes. 30. v. 40. Deuter. 32. v. 8. Ruth 1. v. 17. Prov. 13. v. 9. & c. 18. v. 18. 2. Reg. 2. v. 11. *Hithpahel* הִתְפָּרֵד dissipari, dividi. Job 4. v. 11. Psal. 22. v. 15. & 92. v. 10.

פֶּרֶד m. Mulus. 1. Reg. 18. v. 5. 2. Sam. 18. v. 9. *Cum affixo* פִּרְדּוֹ mulum suum. 2. Sam. 13. v. 29. *Plur.* פְּרָדִים muli. Isa. 60. v. 20. 2. Reg. 5. v. 17. *Fœm.* פִּרְדָּה mula. 1. Reg. 1. v. 33.

פְּרֻדוֹת f. *Plur.* Grana divisa, & dispersa sub terra cujuscunque generis: jumenta *D. Hieronymo*. Joel. 1. v. 17.

פַּרְדֵּס m. Paradisus, hortus domesticis arboribus consitus, pomarium, viridarium. Neh. 2. v. 8. Cant. 4. v. 13. *Plur.* פַּרְדֵּסִים pomaria. Eccles. 2. v. 5.

פָּרָה Crescere, fructum edere, fructificare, fœtificare, fructuosum esse. Genes. 1. v. 22. & c. 26. v. 26. Exod. 1. v. 7. Deuter. 29. v. 18. Isa. 45. v. 8. Jerem. 3. v. 16. Psal. 128. v. 3. ascendere. Isa. 11. v. 1. *Anomalum* פֹּרָת fructificans, ferax. Genes. 49. v. 22.

v. 22. *cum* ח *loco* ה. *Hiphil* הִפְרָה fœcundare, fructuosum reddere. Genes. 17. v. 6. & c. 41. v. 52. & c. 48. v. 4. Psal. 105. v. 24. *cum* א *loco* ה, יַפְרִיא Hos. 13. v. 15. *ubi aliis* multiplicari, crescere, dividere.

פְּרִי m. Fructus. Genes. 1. v. 11. & c. 4. v. 3. Ezech. 17. v. 23. Jerem. 12. v. 29. merces, præmium. Psal. 58. v. 12. Prov. 31. v. 31. opus. Isa. 10. v. 12. *Cum affixo* פִּרְיוֹ fructum suum. Psal. 1. v. 3. פִּרְיָמוֹ fructum eorum. Psal. 21. v. 11. פִּרְיֵךְ fructum tuum. Ezech. 25. v. 4.

אַפִּרְיוֹן m. Templum, thronus, thalamus, grabatus, lectus conjugalis: *aliis* carruca; *aliis* gestamen; *aliis* ferculum, *sicuti D. Hieronymo*. Cant. 3. v. 9.

פַּרְוָיִם Parvajim; *nomen loci, ubi auri optimi copia: fortasse innuitur locus, qui vulgo* Perù. 2. Paral. 3. v. 6.

פַּרְוָר m. Suburbium, prædium suburbanum: villa: *aliis nomen proprium*. *Plur.* פַּרְוָרִים suburbia, villæ. 2. Reg. 23. v. 11.

פרז פְּרָזוֹן m. Pagus, villa: paganus: *D. Hieronymus* fortes *vertit*. Judic. 5. v. 7. *Cum affixo* v. 11. justitiæ פִּרְזוֹנוֹ urbium ejus absque muro in Israel *juxta D. Hieronymum*.

פְּרָזוֹת f. *Plur.* Pagi, vici, villæ. Ezech. 38. v. 11. Zach. 2. v. 4.

פְּרָזִי m. Paganus. Deuter. 3. v. 5. *Plur. contract.* פְּרָזִים *pro* פְּרָזִיִּים Esth. 9. v. 19. Habac. 3. v. 14.

פָּרַח Florere, efflorere, reflorere, oriri, germinare, progerminare, pullulare, apparere. Exod. 9. v. 9. Levit. 13. v. 39. Ezech. 13. v. 20. Isa. 66. v. 14. Hos. 14. v. 6. *Hiphil* הִפְרִיחַ florere. Prov. 14. v. 11. Job 14. v. 9. Psal. 92. v. 14. germinare facere. Isa. 17. v. 11. Ezech. 17. v. 24.

פֶּרַח m. Flos: germen. Exod. 17. v. 18. Numer. 17. v. 8. *Cum affixo* וּפִרְחָם & flos eorum. Isa. 5. v. 24. פִּרְחָהּ florem ejus. Num. 8. v. 4. *Plur. cum affixo* וּפְרָחֶיהָ & flores ejus. Exod. 25. v. 31.

פִּרְחַח m. Pubertas: parvus, parvulus. Job 30. v. 12. *Septuaginta* germen; calamitas *D. Hieronymo*.

פְּרָחוֹת f. *Plur.* Floralia. Ezech. 13. v. 20.

אֶפְרֹחִים m. *Plur.* Pulli avium. Deuter. 22. v. 6. *Cum affixo* אֶפְרֹחֶיהָ pullos suos. Psal. 84. v. 4.

פֶּרֶט Particularitas: acini decidui; grana, quæ decidunt tempore vindemiæ: grana decidentia *D. Hieronymo*. Levit. 19. v. 10.

פֹּרְטִים m. *Plur.* Modulantes, cantillantes: fides, *aut* chordæ psalterii, *vel* nablii. Amos 6. v. 5.

פרך פֶּרֶךְ m. Sævitia, durities, ferocia, asperitas, crudelitas, austeritas, rigor, severitas, immanitas. Exod. 1. v. 13. & 14. Ezech. 34. v. 4. Levit. 25. v. 53.

פָּרֹכֶת f. Velum, aulæum, cortina, *quæ dividebat Arcam a Tabernaculo Ecclesiæ*. Exod. 26. v. 31. & 33. Numer. 18. v. 7.

פָּרַם Scindere, discindere, dissuere, rumpere *in sutura*, *ut* קָרַע *extra suturam*. Levit. 10. v. 6. & c. 13. v. 45. & c. 21. v. 10.

פָּרַס Partiri, dividere, frangere, dissuere, scindere, in frusta concidere: incidere, rumpere, disrumpere. *Interdum* ס *mutatur in* שׂ. Mich. 3. v. 3. Thren. 4. v. 4. Isa. 58. v. 7. Jerem. 16. v. 7. *Hiphil* הִפְרִיס findere, dividere. Levit. 1. v. 4. & 6. & c. 11. v. 4. Deuter. 14. v. 7.

פֶּרֶס m. Gryphus: ossifraga, *aquilæ species immunda: aliis* accipiter. Levit. 11. v. 13. Deut. 14. v. 12.

פַּרְסָה f. Ungula. Levit. 11. v. 3. *Plur.* פְּרָסוֹת ungulæ. Levit. 11. v. 3. *Constr.* פַּרְסוֹת Isa. 5. v. 28. *Cum affixo* וּפַרְסֹתַיִךְ & ungulas tuas. Mich. 4. v. 13. *masculin. cum affixo* וּפַרְסֵיהֶן & ungulas earum. Zach. 11. v. 16.

פָּרַע Nudare, denudare, discooperire, detegere, retegere. Exod. 32. v. 25. Numer. 5. v. 18. Levit. 10. v. 6. & c. 13. v. 45. & c. 21. v. 10. abstrahere, rejicere, abigere, retractare, deserere, negligere, elongare: abhorrere, retractare. Prov. 1. v. 25. & c. 4. v. 15. & c. 13. v. 18. abstrahere se, avertere se, cessare, recedere, retrocedere; despicere, postponere. Prov. 8. v. 33. Ezech. 24. v. 14. vindicare, ulcisci: *aliis* manifestare. Judic. 5. v. 2. *Niphal* נִפְרַע abstrahi, averti, deficere, descisscere, rebellem esse. Prov. 29. v. 18. *Hiphil* הִפְרִיעַ abstrahere, sollicitare. Exod. 5. v. 4. ulcisci: manifestare. 2. Paral. 28. v. 19.

פֶּרַע m. Nudatio, denudatio, detectio: coma, cæsaries. Num. 6. v. 5.

פְּרָעָה f. Ultio, vindicta. *Plur.* פְּרָעוֹת ultiones. Judic. 5. v. 2. *Constr.* פַּרְעוֹת Deuter. 32. v. 42.

פַּרְעֹשׁ m. Pulex. 1. Sam. 24. v. 15. & c. 26. v. 20.

פָּרַץ Dividere, rumpere, erumpere in multitudinem, disrumpere, irrumpere, perrumpere, diruere, destruere, dispergere, effringere, perfringere: dividi. Genes. 28. v. 14. & c. 38. v. 29. Hos. 4. v. 2. Mich. 2. v. 13. Eccl. 10. v. 8. Isa. 5. v. 5. 2. Sam. 5. v. 20. urgere, instare, vim facere, cogere, *& in hoc sensu construitur cum præpositione* ב. 1. Sam. 28. v. 23. 2. Sam. 13. v. 25. percutere. 1. Par. 14. v. 11. 2. Paral. 20. v. 37. divisionem, rupturam facere. Genes. 38. v. 29. Exod. 19. v. 22. 1. Paral. 15. v. 13. crescere, augeri, multiplicari. Genes. 28. v. 14. Job 1. v. 10. & c. 28. 4. penetrare. Isa. 54. v. 3. redun-

dundare. Prov. 3. v. 9. *Niphal Part.* נִפְרָץ aperta, rupta, diffusa. 1. Sam. 3. v. 1. *Puhal Part.* מְפוֹרֶצֶת disruptus, dirutus, destructus. Nehem. 1. v. 3. *Hithpahel* הִתְפָּרֵץ abrumpere se: fugere *D. Hieronymo*. 1. Sam. 25. v. 10.

פֶּרֶץ m. Ruptio, ruptura, disruptio, eruptio, irruptio, divisio, apertura, hiatus, percussio: multiplicatio. Nehem. 6. v. 1. interruptio. Psal. 144. v. 14. sepiens פֶּרֶץ aperturam; *D. Hieronymo* ædificator sepium. Isa. 58. v. 12. *Plur.* פְּרָצִים aperturæ, divisiones. Isa. 28. v. 21. Amos 4. v. 3. *Cum affixo* פִּרְצֵיהֶם aperturas earum. Amos 9. v. 11. *Fœm.* פְּרָצוֹת Ezech. 13. v. 5. *ubi* בַּפְּרָצוֹת in divisionibus, *D. Hieronymo* ex adverso.

פָּרִיץ m. Fur, effractor, nequam, seditiosus, sicarius, violentus; latro *D. Hieronymo*. Psal. 17. v. 4. Ezech. 18. v. 10. *Constr.* פְּרִיץ latro; mala bestia *D. Hieronymo*. Isa. 35. v. 9. *Plur.* פָּרִיצִים latrones. Jerem. 7. v. 11. emissarii. Ezech. 7. v. 22. *Constr.* פָּרִיצֵי prævaricatores. Dan. 11. v. 4.

מִפְרָצִים m. *Plur.* Rupturæ, fracturæ, aperturæ: portus *D. Hieronymo*. Judic. 5. v. 17.

פָּרַק Conterere, frangere, confringere, rescindere, dividere, separare, rumpere, abrumpere, disrumpere, interrumpere, lacerare, dilacerare. Genes. 27. v. 40. rapere. Psal. 7. v. 3. eripere, asserere, liberare, servare, salvum facere. Thren. 5. v. 8. Psal. 136. v. 24. *Pihel* פֵּרֵק subvertere, conterere, perfringere, abrumpere, perrumpere, disjungere. 1. Reg. 19. v. 11. separare. Exod. 32. v. 2. dissolvere. Zach. 11. v. 16. *Hithpahel* הִתְפָּרֵק frangi, rumpi: separari. Exod. 32. v. 24. Ezech. 19. v. 12.

פֶּרֶק m. Fractio, abruptio, disruptio, contritio, laceratio, dilaceratio. Nah. 3. v. 1. compitum: bivium: exitus *D. Hieronymo*. Obad. 14. *a Rabbinis ita appellatur* caput, *sive* sectio librorum.

פָּרָק m. Frustum. *Constr.* פְּרַק Isa. 65. v. 4.

מַפְרֶקֶת f. Cervix, colli os. *Cum affixo* מַפְרַקְתּוֹ os colli ejus. 1. Sam. 4. v. 18.

פרר פָּרוּר m. Cacabus, lebes, olla. Numer. 11. v. 8. Judic. 6. v. 19. *cum* א *in medio* פָּארוּר Joel. 2. v. 6.

פָּרַשׁ Exponere, explanare, declarare, explicare. Levit. 24. v. 12. *Niphal* נִפְרַשׁ separari, dividi, dispergi; dissipari *D. Hieronymo*. Ezech. 34. v. 12. *Puhal* פֹּרַשׁ expositum, declaratum fuit. Num. 15. v. 34. *Hinc apud Rabbinos nomen Dei* יְהוָה *appellatur* שֵׁם הַמְפוֹרָשׁ *quasi* nomen expositum, & explanatum. *Hiphil* הִפְרִישׁ pungere: venena diffundere *D. Hieronymo*. Prov. 23. v. 32.

Ab hac radice פָּרַשׁ *Pharisæorum nomen derivari omnes ad unum auctores concedunt; cur autem ita dicti sint, non una est omnium sententia. Alii enim eos ita appellatos volunt ab expansione phylacteriorum; alii ab operibus in conspectu omnium factis; alii ab interpreta-* tio-

tione legis, quam explanabant; alii, quorum opinio magis arridet, a separatione a reliquis hominibus. Originis autem sectæ Pharisæorum certum, ac determinatum tempus definiri non potest. Certe ante Prophetas Pharisæi non extiterunt; multo vero minus Prophetarum tempore, cum opiniones Sacræ Scripturæ contrariæ, si quæ exoriebantur, eorum auctoritate, & voce sublatæ statim evanescerent. Hinc liquido patet, id temporis nullum omnino sectis locum fuisse. Itaque, ubi Prophetæ defecerunt, post Sadducæos non multo tempore Pharisæos natos esse probabile est, & intra centum, & quadraginta annorum curriculum ante natum Christum, ut ex Josepho colligitur. Pharisæorum separatio a communi hominum consuetudine consistebat in multis. Etenim assiduo, perpetuoque legis studio commendabantur; gloriabantur, se esse sanctiores reliquis, legique exactius satisfacere; urbis strepitum, civilesque contentiones impense vitabant; præter populi morem vestibus hodiernorum Monachorum similibus ad talos demissis induebantur; gravi incessu procedebant, traditionesque patrum tanti faciebant, ut Sacræ Scripturæ anteferendas censerent. Porro hæc erant præcipua ipsorum dogmata, & vitæ ratio. Impiorum animas æternis cruciatibus torqueri, piorum vero ex uno in aliud corpus migrare credebant; astronomiæ addicti omnia fato, & astris tribuebant; mordicus traditiones patrum tuebantur; minuta qualibet decimabant veram præcepti mentem malitiose prætereuntes; seipsos cædentes, phylacteria dilatantes, & fimbrias producentes in cœtibus, & conventibus orabant, longasque preces effundebant hominibus fucum facientes; qualibet hebdomade die Lunæ, & Jovis jejunabant; nefas putabant cum peccatoribus comedere, vel eorum familiaritate uti. Itaque donec hæc secta pietatem coluit, & benevolentiam, charitatemque in pauperes, ac egenos exercuit, magno in honore, ac reverentia habita est; postquam autem, labente paulatim disciplina, a primæva origine deflexit, & ad vitia delapsa est, in omnium risum, & contemptum incidit. Hinc ex variis nominibus temporis progressu a populo Pharisæis impositis, quæ vel superstitionem, vel arrogantiam, vel probitatem, vel pietatem designant, infertur, quosdam ex ipsis etiam iniquioribus temporibus veram religionem studiose sectatos esse, alios vero avaros, superbos, callidos, hypocritas fuisse, fictoque, & simulato animo Deo coram hominibus cultum, & honorem exhibuisse.

פָּרָשׁ m. Eques: cataphractus: equitatus: miles. Nah. 3. v. 3. *& cum Pathach* פָּרַשׁ Ezech. 26. v. 10. *Plur.* פָּרָשִׁים equites. Genes. 50. v. 9. Ezech. 27. v. 14. Joel. 2. v. 4. *Cum affixo* פָּרָשָׁיו equites ejus. Exod. 14. v. 26. ungulæ, dentes tribulæ acuti. Isa. 28. v. 28.

פֶּרֶשׁ m. Stercus, fimus, excrementum. Mal. 2. v. 3. *Cum affixo* וְאֶת־פִּרְשׁוֹ & fimum ejus. Exod. 29. v. 14. עַל פִּרְשָׁהּ super fimum ejus. Numer. 10. v. 5.

פָּרָשָׁה f. Declaratio, expositio, explicatio. *Constr.* פָּרָשַׁת Esth. 4. v. 7. & c. 10. v. 2.

Singulis Sabbatis in synagoga legunt Hebræi sectionem, seu portionem legis Mosis, eamque Hebræo nomine vocant פרשה Parascâ, *vulgo* סדר Seder, *& Chaldaice* סדרא Sidrà. *Hæc autem* פרשה *respondet capitibus, sive paragraphis Latinorum. Inter has vero sectiones aliæ rursus vocantur apertæ, aliæ autem clausæ. Apertæ sunt, quæ linea aperta indicantur; clausæ, quæ eadem linea utrinque clauduntur. Hoc tamen hodie in libris impressis non admodum accurate observatur. Lex autem Mosis, sive Pentateuchus, vulgo ab Hebræis dictus* חוּמָּשׁ, *juxta nonnullos in quinquaginta tres sectiones, sed juxta Judæos in quinquaginta quatuor dividitur. Quamobrem ad totam legem singulis annis absolvendam duas sectiones majores bis conjungunt. Ceterum licet non constet, quo tempore isthæc lectio Sabbatina inceperit, cum alii Mosi, alii Esdræ ejus inventionem tribuant, eam tamen admodum antiquam esse colligitur ex actibus Synodi Hierosolymitanæ. Act. 15. v. 15. ubi hæc verba leguntur*: Moses ab ætatibus antiquis habet, qui ipsum prædicent, cum in synagogis per singula Sabbata legatur. *Lectione Mosaica singulis Sabbatis absoluta, lectionem Propheticam Judæi subiungunt, eamque vocant* הפטרה Aphtarà, *quia, ea peracta, populus dimittitur. Cum enim libri Legis sub Antiocho impie combusti, & lectio omnis tum privata, tum publica sub pœna capitis probibita esset, pie, & religiose a nonnullis fuit institutum, ut ex Prophetis eligerentur sectiones, quæ aliquo modo, quod in sectionibus Mosaicis continetur, complecterentur.*

פָּרַשׂ Pandere, expandere, exponere, explicare, distendere, extendere, dispergere. Jer. 48. v. 40. Num. 4. v. 6. Exod. 40. v. 19. Prov. 31. v. 20. Psal. 105. v. 39. *Niphal* נִפְרַשׂ dispergi. Esth. 17. v. 21. *Pihel* פֵּרַשׂ expandere, extendere, dispergere, sejungere, segregare. Zach. 2. v. 6. Isa. 1. v. 15. & c. 25. v. 11. Jerem. 4. v. 31. dividere. Psal. 68. v. 15.

מִפְרָשׂ m. Extensio, expansio, dispersio. *Plur. constr.* מִפְרְשֵׂי expansiones. Job 36. v. 29.

פַּרְשְׁדֹנָה Podex: stercus. Judic. 3. v. 22. *Illum versiculum D. Hieronymus vertit*, statimque per secreta naturæ alvi stercora proruperunt.

פַּרְשֵׁז *Pihel* Expandere. Job 26. v. 9. *ubi* פַּרְשֵׁז עָלָיו עֲנָנוֹ expandit super eum nubem suam. *Targum exponit* expandit sicut cortinam super eum nubem gloriæ suæ.

פְּרָת m. Euphrates, *quartus paradisi fluvius*. Genes. 2. v. 14. *Terram sanctam veluti terminus circumscribebat. Ex Ptolemæo oritur in Armenia majore. Cum* ה *motum ad locum significante* פְּרָתָה ad Euphratem. Jerem. 13. v. 7.

פַּרְתְּמִים m. *Plur.* Proceres, præfecti, dominatores. Dan. 1. v. 3. inclyti. Esth. 1. v. 3.

3. tyranni. Esth. *6.* v. *9. Juxta sententiam R. David intelliguntur duces, qui erant trans fluvium Euphratem. Quidam volunt esse vocem peregrinam* provinciis præfectos *significantem.*

פָּשָׂה Crescere; expandi, diffundere se; serpere. Levit. 13. v. 5. & v. 8. & v. 35. *nonnullis* luxuriare.

פשח *Pihel* פִּשֵּׁחַ Discerpere, scindere, discindere, lacerare: conterere *D. Hieronymo.* Thren. 3. v. 11. *Semel in Sacris literis invenies.*

פָּשַׁט Exuere, detrahere, spoliare, expoliare, nudare, invadere. Levit. *6.* v. 11. Cant. 5. v. 3. Isa. 32. v. 11. irruere, grassari, adoriri, aggredi, assilire, prorumpere, irrumpere, prædari, vastare: *construitur cum* עַל, אֶל, *&* ב. Judic. *9.* v. 33. Hos. 7. v. 1. 1. Sam. 27. v. 10. 1. Paral. 14. v. 9. expandi. Nah. 3. v. 16. *Pihel* פִּשֵּׁט spoliare. 1. Sam. 31. v. 8. *Hiphil* הִפְשִׁיט expoliare. Job 19. v. 9. detrahere, excoriare, exuere. Levit. 1. v. *6.* Mich. 2. v. 8. & c. 3. v. 3. 2. Paral. 35. v. 11. Ezech. 16. v. 39. *Hithpahel* הִתְפַּשֵּׁט exuere se. 1. Sam. 18. v. 4.

פָּשַׁע Deficere, prævaricari, desciscere, rebellare, transgredi legem, pactum &c. *Construitur cum* ב. Isa. 1. v. 2. Jerem. 2. v. 8. Soph. 3. v. 11. *Niphal* נִפְשַׁע idem. Prov. 18. v. 19. *ubi* נִפְשָׁע, *vel ut in aliis exemplaribus* נִפְשָׁע, *alii vertunt* durior est; *alii* dimotus; *Septuaginta* adjutus; *D. Hieronymus* qui adjuvatur.

פֹּשֵׁעַ m. Prævaricator, rebellis. Isa. 48. v. 8.

פֶּשַׁע m. Defectio, rebellio, transgressio, prævaricatio. Gen. 50. v. 17. Exod. 22. v. *9.* scelus. Mich. 1. v. 5. delictum. Prov. 17. v. *9. Cum affixo* פִּשְׁעִי Gen. 31. v. *36.* Amos 1. v. 3. פִּשְׁעָם prævaricationem eorum. Isa. 58. v. 1. פִּשְׁעוֹ prævaricationis ejus. Ezech. 33. v. 12. *Plur.* פְּשָׁעִים prævaricationes. Prov. 10. v. 12. *Constr.* פִּשְׁעֵי scelera. Amos 1. v. 3. *Cum affixo* פְּשָׁעֵינוּ prævaricationes nostræ. Isa. 59. v. 12. פְּשָׁעֶיהָ prævaricationum ejus. Thren. 1. v. 5. פְּשָׁעֶיךָ prævaricationes tuæ. Isa. 43. v. 25.

פָּשַׂע Gradi, ingredi, incedere, deambulare. Isa. 27. v. 4.

פֶּשַׂע m. Incessus, passus, gressus, gradus. 1. Sam. 20. v. 3.

מִפְשָׂעָה f. Gradatio: *aliis* coxendix, nates, verenda. 1. Paral. 19. v. 4.

פָּשַׂק Divaricare, aperire. Prov. 13. v. 3. *Pihel* פִּשֵּׂק idem. Ezech. 16. v. 25.

פֵּשֶׁר m. Interpretatio, declaratio; explicatio, expositio: solutio *D. Hieronymo.* Eccles. 7. v. 31. & c. 8. v. 1.

פשת פִּשְׁתָּה f. Linum: gossipium. Exod. *9.* v. 31. Isa. 43. v. 7. candela. Isa. 42. v. 3. *Cum affixo* וּפִשְׁתִּי & linum meum. Hos. 2. v. *9. Plur.* פִּשְׁתִּים lina. Deut. 22. v. 11. Jud. 15. v. 14. Levit. 13. v. 48. Isa. 19. v. *9. Constr.* פִּשְׁתֵּי Jos. 2. v. 6.

פתא פִּתְאֹם Mox, ſtatim, extemplo, ex improviſo, actutum, confeſtim, ſubinde, continuo, illico, protinus, ſubito, repente, quam primum: repentinus, ſubitaneus. Mal. 3. v. 1. Iſa. 30. v. 13. Pſal. 64. v. 8. *Interdum conjungitur cum* פֶּתַע, *idemque ſignificat*. בְּפֶתַע פִּתְאֹם repente ſubito. Num. 6. v. 9. לְפֶתַע פִּתְאֹם ſtatim repente. Iſa. 30. v. 13.

פְּתִיגִיל m. Toga muliebris exterior; *aliis* faſcia pectoralis; *aliis* genus veſtis, quam induebant ad gloriam, & decorem; *aliis* cingulum ſericum latum; *aliis* veſtis ſubtilis, tenuis, & arte Phrygionica acu picta, *quæ ponebatur ſuper omnes veſtes*. Iſa. 3. v. 24. faſcia pectoralis *D. Hieronymo*.

פִּתְגָם m. Sententia, decretum: verbum, res, cauſſa; negotium, quidquam. Eccleſ. 8. v. 11. Eſth. 1. v. 20. *Hæc vox reperitur tantummodo in Eccleſiaſte, & Eſther*.

פָּתָה Seduci, pellici, illici, adduci, pertrahi; decipi, perſuaderi: inclinare, declinare, deflectere cor *ad id, quod eſt præter rationem veritatis, & prudentiæ*. Deuter. 11. v. 6. Hoſ. 7. v. 11. Job 5. v. 2. Prov. 20. v. 19. lætari. Job 31. v. 27. *Niphal* נִפְתָּה idem. Jerem. 20. v. 7. Job 31. v. 9. *Pihel* פִּתָּה, ſuadere, perſuadere, blandiri, allicere, illicere, pellicere, mulcere, demulcere, decipere blanditiis, lactare. 2. Sam. 3. v. 24. Ezech. 14. v. 9. Hoſ. 2. v. 14. ſeducere. Jerem. 20. v. 7. lactare. Pſal. 78. v. 36. diligere *Septuaginta*. *Anomalum* וְהַפִּתִּיתָ & fatuum agis. Prov. 24. v. 28. *formam habet compoſitam vel ex duabus Conjugationibus, vel ex duabus radicibus: a* פָּתָה *enim in Pihel diceretur* פִּתִּיתָ, *cui* ה *adjectum eſt ex Conjugatione Hiphil: aut ex* פָּתָה, *&* פָּתַת; *a* פָּתָה *in Conjugatione Hiphil dicitur* הִפְתִּיתָ, *& a* פָּתַת *eſt* הֲפִתּוֹתָ, *& hinc videtur eſſe forma mixta. Male autem contendit Aben Ezrà* ה *eſſe admirativum: litera enim* ו *nunquam præponitur* ה *interrogationis, aut admirationis*. *Puhal* פֻּתָּה pellici. Prov. 25. v. 15. errare. Ezech. 14. v. 9. *Hiphil Futurum per apocopam* יַפְתְּ dilatet. *Conſtruitur cum* ל. Gen. 9. v. 27.

פֹּתֶה m. Simplex, fatuus, imperitus, flexilis, *qui facile capitur illecebris*: blandiens, blandus: parvulus *D. Hieronymo*. Job 5. v. 2. dilatans. Prov. 20. v. 19. *Fœm.* פֹּתָה ſimplex. Hoſ. 7. v. 11.

פֶּתִי m. Inſipiens, ſtultus, parvulus, improvidus, imperitus, credulus, ſimplex, qui facile credit. Prov. 9. v. 4. & c. 14. v. 15. Ezech. 45. v. 20. Pſal. 19. v. 8. *ſubſtantive* fatuitas, ſimplicitas. Proverb. 1. v. 22. *Plur.* פְּתָיִם fatui, *pro* פְּתָיִים Prov. 1. v. 22. ſimplices. Pſal. 119. v. 130. *cum* א, פְּתָאִים Prov. 9. v. 6. parvuli. Prov. 8. v. 5. Pſal. 116. v. 6.

פְּתַיּוּת f. Fatuitas, ſtoliditas, ſimplicitas: perſuaſio. Prov. 9. v. 13.

פָּתַח Aperire, solvere, retegere, reserare, recludere, patefacere, resignare, resolvere, pandere, explicare: *de gladio usurpatum* stringere. Num. 19. v. 15. Jerem. 50. v. 25. Cant. 5. v. 2. Job 33. v. 2. Ezech. 37. v. 13. *Niphal* נִפְתַּח solvi. Isa. 5. v. 27. & c. 51. v. 14. aperiri, patere, patescere. Genes. 3. v. 5. & c. 7. v. 11. Isa. 24. v. 18. Neh. 7. v. 3. Zach. 13. v. 1. *Pihel* פִּתַּח aperire, solvere, relaxare, dissolvere, enodare, exsolvere, extricare, sculpere, insculpere, cælare, pingere. Exod. 28. v. 9. Zach. 3. v. 9. 2. Paral. 3. v. 7. Job 30. v. 11. & c. 12. v. 18. Job 30. v. 11. 2. Sam. 3. v. 30. solvere se, aperire se. Cant. 7. v. 12. Isa. 48. v. 8. & c. 60. v. 11. sulcare, proscindere, fodere. Isa. 28. v. 24. solvere. Job 31. v. 11. *Hithpahel* הִתְפַּתַּח explicare, solvere se. Isa. 52. v. 2.

פֶּתַח m. Janua, ostium, fores. Genes. 18. v. 1. & c. 19. v. 6. *cum Tzere* פֵּתַח aditus, ingressus, ostium, apertura, apertio: prologus, proœmium. Psal. 119. v. 130. Ezech. 29. v. 21. *Cum affixo* פִּתְחוֹ apertionem suam. Prov. 17. v. 19. *Plur.* פְּתָחִים ostia. Prov. 8. v. 3. 1. Reg. 7. v. 5. *Constr.* פִּתְחֵי ostia. Isa. 13. v. 2. claustra. Mich. 7. v. 5. *Cum affixo* פְּתָחַי ostiorum meorum. Prov. 8. v. 34. וּפִתְחֵיהֶם & ostia eorum. Ezech. 42. v. 4. בִּפְתָחֶיהָ gladiis ejus. Mich. 5. v. 6.

פְּתִיחוֹת f. *Plur.* Stricti gladii: jacula: lanceæ *D. Hieronymo*. Psal. 55. v. 22.

פִּתּוּחַ m. Sculptura, cælatura; pictura. 2. Paral. 2. v. 14. *Cum affixo* פִּתּוּחָהּ sculpturam ejus. Zach. 3. v. 9. *Plur.* פִּתּוּחִים sculpturæ. 2. Paral. 2. v. 7. *Constr.* פִּתּוּחֵי Exod. 28. v. 11. *Cum affixo* פִּתּוּחֶיהָ sculpturas ejus. Psal. 74. v. 6.

פִּתְחוֹן m. Apertio, apertura. Ezech. 29. v. 21.

מַפְתֵּחַ m. Clavis. Isa. 22. v. 22. 1. Paral. 9. v. 27. *ubi etiam potest exponi* apertura, apertio.

מִפְתָּח m. Apertio. *Constr.* מִפְתַּח Prov. 8. v. 6.

נֶפְתּוֹחַ *Nomen fontis*. Jos. 15. v. 9. & c. 18. v. 15.

פָּתַל *Niphal* נִפְתַּל Luctari, conari, subvertere, pervertere luctando: contorqueri, intorqueri: tergiversari. Genes. 30. v. 8. *Part.* נִפְתָּל pravum, perversum, iniquum, vafrum, subdolum, varium, distortum. Prov. 8. v. 8. *Plur.* נִפְתָּלִים perversi. Job 5. v. 13. *Hithpahel* הִתְפַּתֵּל luctari: perversum esse. Psal. 18. v. 27. 2. Sam. 22. v. 27. *ubi* תִּתַּפָּל *pro* תִּתְפַּתָּל, ת *litera secunda radicali posita ante* פ.

נִפְתָּל m. Perversus, pravus. Prov. 8. v. 8.

פָּתִיל m. Filum, funiculus, panniculus contortus, fascia ex filis intortis, vitta, sudarium: ligula, alligatio: ellychnium: operculum. Numer. 19. v. 15. *ita dictum hoc loco operculum, quia vasi alligabatur. R. KimKi enim vult, hoc operculum ex filis contortis confectum fuisse, quemadmodum etiam id temporis panni frustis, & vestium usu attritarum*

rum solemus vasa operire. Sic etiam nonnulli arbitrantur צָמִיד *loco citato cum* פָּתִיל *conjunctum fuisse aliquid vasi affixum, sed rectius explicaveris per adjectivum* adhærens, copulatum, connexum. *D. Hieronymus totum versiculum vertit*: Vas, quod non habuerit operculum, vel ligaturam desuper, immundum erit. *Hinc verba illa in Talmud* פְּתִילַת הַבֶּגֶד frustum parvum panni, *alii exponunt* ellychnium; *alii* filum intortum. *Constr.* פְּתִיל Exod. 28. v. 37. *ubi explicatur per* filum duplicatum, & tortum. Numer. 15. v. 38. Jud. 16. v. 9. *Cum affixo* וּפְתִילְךָ & pallium tuum, tegmen, cidaris, pileus; armilla tua *D. Hieronymo*. Gen. 38. v. 18. *Plur.* פְּתִילִים pallia, vestes, fila, tæniæ, fasciæ. Genes. 38. v. 25.

פְּתַלְתֹּל m. Contortissimus, valde perversus; pravus. Deuter. 32. v. 5.

נַפְתּוּלִים m. *Plur.* Luctationes, conatus, versutiæ, technæ ad decipiendum. *Constr.* נַפְתּוּלֵי Genes. 30. v. 8.

פֶּתֶן m. Aspis, basiliscus. Psal. 58. v. 5. Isa. 11. v. 8. *Plur.* פְּתָנִים aspides. Deuter. 32. v. 33. Job 20. v. 14. *Quidam volunt per antiphrasin hoc genus serpentis a radice* פָּתָה suaderi, persuaderi, pellici *deduci, quod nullis incantatoris artibus decipi possit. Ideo autem in Psalmo David aspidem surdam adhibet, & ab ea similitudinem petit, ut innuat, nullum apud eam incantationi locum esse.*

מִפְתָּן m Limen *inferius, quod calcatur*. Soph. 1. v. 9. *Constr.* מִפְתַּן 1. Sam. 5. v. 5. Ezech. 9. v. 3.

פֶּתַע Mox, statim, protinus, repente, ex improviso, e vestigio, fortuito, momento, subito: quamprimum. *Interdum ei præponitur* ב, *vel* ל. Numer. 6. v. 9. Isa. 29. v. 5. & c. 30. v. 13. Proverb. 6. v. 15. פִּתְאֹם לְפֶתַע, *vel* בְּפֶתַע פִּתְאֹם, *vel* לְפֶתַע פִּתְאֹם *rem maxime improvisam significant*.

פָּתַר Interpretari, conjicere, exponere, declarare somnia. Genes. 40. v. 8. & v. 22. & c. 41. v. 8. & v. 12. & v. 15. *Licet in Sacris literis hoc Verbum* פָּתַר *de interpretandis somniis adhibeatur; apud Hebræos tamen consuetudine receptum est, ut usurpetur pro* פָּרַשׁ exponere, declarare *res quaslibet*.

פִּתְרוֹן m. Interpretatio, declaratio, expositio, conjectura. Genes. 40. v. 8. & 18. c. 41. v. 11. *Cum affixo* פִּתְרוֹנוֹ interpretatio ejus. Genes. 40. v. 12. *Plur.* פִּתְרוֹנִים interpretationes. Genes. 40. v. 8.

פַּתְשֶׁגֶן m. Exemplum, exemplar, summa; scriptura, duplum scripturæ. Esth. 3. v. 14. & c. 4. v. 8. *frequens est in Targum* פַּרְשֶׁגֶן idem. Esdr. 7. v. 11.

פָּתַת Frangere, confringere, conterere, concidere in frusta: dividere *D. Hieronymo*. Levit. 2. v. 6. *Hiphil* הֵפַת idem. Prov. 24. v. 28.

פַּת m. Frustum, buccella, mica, fragmentum, bolus, portio: lamina. Genes. 18. v. 5. *Coniungitur sæpe hoc nomen* פַּת *cum dictione* בַּג, *ut unam quasi dictionem constituat. Hinc in statu constructo dicitur* בְּפַתְבַּג הַמֶּלֶךְ in portione cibi Regis. Dan. 1. v. 8. *Cum affixo* פִּתְּךָ buccellam tuam. Prov. 13. v. 8. פִּתִּי buccellam meam. Job 31. v. 17. *Plur.* פִּתִּים frusta. Psal. 147. v. 17.

פְּתוֹתִים m. *Plur.* Frusta, buccellæ. *Constr.* פְּתוֹתֵי Ezech. 13. v. 19.

INCIPIENTIA

A צ

צ *In numeris valet nonaginta, semperque est litera radicalis. Duplicem habet figuram, צ recurvum, quod in omni dictionis loco reperitur, præterquam in fine; nam tunc scribitur ץ extensum, quod in numeris nongenta refert. Hoc peculiariter animadvertendum de hac litera צ, eam in Conjugatione Hithpahel pro ת habere ט, ut omnes Grammatici docent.*

צֶאֶל Arbustum, arbor, virgultum, germen *crescens secus aquas valde umbriferum:* umbraculum. *Plur.* צֶאֱלִים arbores umbriferæ: umbra, & umbræ *D. Hieronymo.* Job 40. v. 16. & 17.

צֹאן c. Oves, grex, greges: pecora. Num. 22. v. 40. Eccles. 2. v. 7. Jerem. 50. v. 6. 1. Sam. 25. v. 2. populus. Mich. 7. v. 14. קוֹל הַצֹּאן balatus. *Est nomen collectivum, nec unquam in numero plurali reperitur. Proprie significat pascualia animantia minuta, capras, & oves;* בָּקָר *autem majora, sc. asinos, boves, camelos. Quanquam sub* צאן *sæpe continetur &* בָּקָר*, quod nos greges, & armenta dicimus. Itaque recte Latine gregem reddes, nisi cum numeris conjunctum reperiatur, ut* שְׁתֵּי צאן duæ oves, אַרְבַּע צאן quatuor oves, מֵאָה צאן centum oves. *Cum sit collectivum, recte jungitur etiam cum nominibus, & Verbis in numero plurali, ut* וַיֶּחֱמוּ הַצֹּאן & incaluerunt oves. Gen. 30. v. 39. צאן אוֹבְדוֹת oves pereuntes. Jerem. 50. v. 6. *Metaphorice populum designat, quia ejus gubernatores sunt similes pastoribus ovium ob vigilantiam, ut loco citato Mich. Cum affixo* צאנו oves suas. Genes. 31. v. 19. וְצֹאנְךָ & pecora tua. Deut. 8. v. 13. בְּצֹאנֵנוּ cum pecudibus nostris. Exod. 10. v. 9. צֹאנָם pecus eorum. Gen. 34. v. 28. צֹאנְכֶם

oves

oves vestræ. Exod. 10. v. 24. *Anomalum* לְצֹנַאֲכֶם pro gregibus vestris, *cum* א *mobili, & transposito*. Numer. 32. v. 24. *Item* צֹנֶה oves, greges. Psal. 8. v. 8. *cum* ה *paragogico in fine*.

צַאֲנָן *Nomen proprium urbis, quasi* locus pecoris: *aliis* exitus. Mich. 1. v. 11.

צָבָא Militare, dimicare, pugnare, congregare exercitum, ministrare, turmatim concurrere. Numer. 31. v. 7. & 42. 1. Sam. 2. v. 22. fungi sacro ministerio. Numer. 4. v. 23. excubare. Exod. 38. v. 8. *Loco proxime citato sermo est de viduis, ac honestis matronis, quæ religionis ergo precibus, jejuniis, aliisque operibus piis Deo ad Tabernaculum militabant, quibus similis erat Anna prophetissa, de qua Lucæ c. 2. mentio fit. Anomalum* צֹבְיָה militantes ejus. Isa. 29. v. 7. *Cum aphæresi* א, *pro* צֹבְאֶיהָ *ad formam Quiescentium* ה. *Hiphil* הִצְבִּיא exercitum conscribere; exercitum congregare; probare tyrones *D. Hieronymo*. 2. Reg. 25. v. 19. Jerem. 52. v. 25.

צָבָא m. Exercitus, militia; tempus militiæ, finis, terminus, tempus constitutum militiæ. Num. 1. v. 3. Job 7. v. 1. & c. 10. v. 17. *&* צָבָה *cum* ה *pro* א. Zach. 9. v. 8. שַׂר צָבָא imperator. *Constr.* צְבָא Deuter. 4. v. 19. Num. 31. v. 14. 1. Reg. 2. v. 32. *Cum affixo* צְבָאוֹ exercitus ejus. Gen. 21. v. 22. צְבָאֲךָ exercitum tuum. Jud. 9. v. 29. צְבָאָהּ militia ejus. Isa. 40. v. 2. *Plur. cum affixo* צְבָאָיו exercitus ejus. Psal. 103. v. 21. *Fœm.* צְבָאוֹת exercitus. Psal. 24. v. 10. Isa. 1. v. 9. Hos. 12. v. 5. *Constr.* צִבְאוֹת Exod. 12. v. 41. Jer. 3. v. 19. *Cum affixo* לְצִבְאֹתָם per exercitus suos. Num. 1. v. 3. בְּצִבְאוֹתֵינוּ in exercitibus nostris. Psal. 44. v. 10. אֶת־צִבְאֹתַי exercitus meos. Exod. 7. v. 4.

צָבָה Tumescere, extumescere, tumere, turgere, intumescere, inflari. Numer. 5. v. 27. *Hiphil* הַצְבָּה tumidum reddere, inflare, tumefacere. Numer. 5. v. 22.

צָבָה f. Tumescens. Num. 5. v. 21.

צָב m. Tumens, tumidus: tumor: cameratus: operimentum lecticæ: *instrumentum compactum ad ferendos homines, sc.* lectica. Numer. 7. v. 3. testudo, bufo: crocodilus *D. Hieronymo*. Levit. 11. v. 29. *Plur.* צַבִּים plaustra operta; lecticæ *D. Hieronymo*. Isa. 66. v. 20.

צְבִי m. Gloria, decor, decus, ornamentum; voluntas, beneplacitum, desiderium, res grata. Isa. 13. v. 19. & c. 23. v. 9. & c. 28. v. 1. Ezech. 20. v. 6. Jerem. 3. v. 19. Judæa, terra Israel, *quia ceteris terris desiderabilior; vel juxta sententiam R. David, quia sicut capreolus ceteris animantibus pedibus est velocior, ita terra Israel est levis, ac facilis ad maturandum fructus suos præ aliis terris*. Dan. 8. v. 9. & c. 11. v. 16. Psal. 48. v. 3. Ezech. 20. v. 6. capreolus, caprea, dama, damula. Deuter. 12. v. 22. & c. 14. v. 5. Prov. 6. v. 5. 1. Reg. 4. v. 23. *Plur.* צְבָיִם capreoli. 2. Sam. 2. v. 18. *cum* א, צְבָאִים 1. Paral. 12. v. 8. *Fœm.*

צְבִיָּה caprea. Cant. 4. v. 5. *Plur.* צְבָאוֹת capreæ. Cant. 2. v. 7. & c. 3. v. 5. *Constr.* צְבָאוֹת Jerem. 3. v. 19.

צָבַט Dare, porrigere: congerere *D. Hieronymo*. Ruth 2. v. 14. *Alibi in Sacris literis non invenies.*

צָבַע Pingere, tingere, colorare. *Pahul* צָבוּעַ coloratus. Jerem. 12. v. 9.

צֶבַע m. Color, pictura, tinctura: coloratus; versicolor. *Plur.* צְבָעִים colores. Judic. 5. v. 30.

אֶצְבַּע f. Digitus. Exod. 8. v. 19. & c. 31. v. 18. Isa. 58. v. 9. *Cum affixo* אֶת־אֶצְבָּעוֹ digitum suum. Levit. 4. v. 6. *Plur.* אֶצְבָּעוֹת digiti. Jerem. 52. v. 21. 2. Sam. 21. v. 20. *Constr.* אֶצְבְּעוֹת 2. Sam. 21. v. 20. *Cum affixo* וְאֶצְבְּעֹתַי & digiti mei. Cant. 5. v. 5. וְאֶצְבְּעוֹתֵיכֶם & digiti vestri. Isa. 59. v. 3. אֶצְבְּעֹתֶיךָ digitorum tuorum. Psal. 8. v. 4.

צִבְעִים m. *Plur.* Viperæ, reguli: basilisci: *ita volunt eos esse dictos, quia variegati sunt. In Talmude autem regulus ita appellatur, quia nascitur ex gutta alboris ovi animantis, ubi sunt colorum species totidem, quot anni dies. Risum teneatis amici? Aliis est nomen loci.* 1. Sam. 13. v. 18.

צָבַר Congerere, colligere, coacervare, cumulare, accumulare, congregare: alligare. Gen. 49. v. 49. Job 27. v. 16. Zach. 9. v. 3. Psal. 39. v. 7. comportare aggerem. Habac. 1. v. 10.

צִבֻּרִים m. *Plur.* Acervi, cumuli, congregationes, coacervationes. 2. Reg. 10. v. 8.

צֶבֶת m. Manipulus, fasciculus; mergus. *Plur.* צְבָתִים manipuli. Ruth 2. v. 16. *Semel tantum in Sacris literis occurrit.*

צדד צַד m. Latus; modus. Deut. 31. v. 26. Isa. 60. v. 4. *Cum affixo* בְּצִדָּהּ in latere ejus. Genes. 6. v. 16. צִדְּךָ latus tuum. Ezech. 4. v. 4. *Plur.* צִדִּים latera. Judic. 2. v. 3. Jos. 23. v. 13. *Constr.* צִדֵּי Exod. 26. v. 13. *Cum affixo* בְּצִדֵּיכֶם in lateribus vestris. Jos. 23. v. 13. מִצִּדֶּיהָ e lateribus ejus. Exod. 25. v. 32.

צָדָה Insidiari, quærere, venari. Exod. 21. v. 13. Thren. 4. v. 18. 1. Sam. 24. v. 12. *Niphal* נִצְדָּה desolari, vastari. Soph. 3. v. 6.

צְדִיָּה f. Insidiæ: industria: propositum. Num. 35. v. 22. בִּצְדִיָּה de industria, per insidias. Num. 35. v. 20.

צָדַק Justificari, justificare se, æquum, veracem, fidelem, justum esse. Gen. 38. v. 26. Job 9. v. 20. & c. 10. v. 15. Isa. 43. v. 26. Ezech. 16. v. 52. *Niphal* נִצְדַּק justificari, mundari, expurgari. Dan. 8. v. 14. *Pihel* צִדֵּק justificare, justum pronunciare: excusare. Jerem. 3. v. 11. Job 32. v. 2. justiorem se præbere. Ezech. 16. v. 51. *Anomalum*

בְּצִדְקָתֵךְ

בְּצַדֶּקְתֵּךְ in justificando te. Ezech. 16. v. 52. *Infinitivus est cum* ה *paragogico mutato in* ת *propter affixum, pro* בְּצַדֶּקֶךְ. *Hiphil* הִצְדִּיק justificare, justum declarare, absolvere, exercere justitiam, probare, approbare. Exod. 23. v. 7. Deuter. 25. v. 1. Isa. 50. v. 8. Prov. 17. v. 15. erudire ad justitiam. Dan. 12. v. 3. *Hithpahel* הִצְטַדֵּק justificare, purgare se, excusare se. Genes. 44. v. 16.

צַדִּיק m. Justus: indubitatus, verus. Genes. 6. v. 9. Exod. 9. v. 27. Job 36. v. 7. verax. Isa. 41. v. 26. *Plur.* צַדִּיקִים justi. Gen. 18. v. 24. Exod. 23. v. 8. Psal. 1. v. 5.

צָדוֹק & צָדוֹק m. Sadoc; Saddocus. *Nomen proprium viri. Multi fuerunt in Sacris literis hoc nomine insigniti.* 2. Sam. 8. v. 17. 1. Paral. 5. v. 38. Neh. 11. v. 11. 2. Reg. 15. v. 33. Neh. 3. v. 4. & c. 10. v. 22.

Sadducæi juxta probabiliorem sententiam a Saddoco viro sanctissimo Antigoni discipulo nominati, sicuti ab Arrio Arriani, a Pelagio Pelagiani, textui mordicus adhærentes traditiones rejiciebant, quælibet dogmata Sacræ Scripturæ contraria defendebant, animas hominum mortales credebant, omnia denique libero hominis arbitrio adscribentes Angelos, spiritus, & divinam providentiam negabant. Sadducæi aliquando intelliguntur etiam sub nominibus מינים Minim, אפיקורים Epicurim, & קראים Karræim. *Animadvertendum tamen est, Karræos hodiernos inter Hebræos hæreticos habitos valde distare a Sadducæis, cum resurrectionem credant, & pro certo habeant, justos præmio esse afficiendos, injustos vero æternis cruciatibus esse torquendos. Mahummedistæ adeo capitali odio Sadducæos insectabantur, ut, vel summo redemptionis pretio oblato constanter rejecto, quoslibet ex ipsis captivos interficerent. Quod attinet ad tempus, quo Sadducæorum secta orta est, illud certum, eos ante Pharisæos extitisse, incertum tamen, quo potissimum tempore incœperint. Si plerisque chronologis aures præbendæ sunt, ii volunt, sectam hanc anno ab orbe condito circiter ter millesimo septingentesimo natam esse, scilicet ducentis ferme annis ante Christum. Ex præpostera autem verborum Antigoni explanatione orta est Sadducæorum secta. Cum enim Rabbinorum verba a discipulis tanti fiant, ut iis sine ulla dubitatione, & examine quacunque in re obtemperandum omnino censeant, factum est, ut duo discipuli Antigoni Saddocus, & Baithosus ex sequenti præcepto ipsis de Deo colendo tradito magnum absurdum intulerint.* Ne sitis, sicut servi servientes Domino propter mercedem; sed sitis, sicut qui ministrant principi suo hac conditione, ne accipiant præmium. *Ita enim male ratiocinantes verba ab Antigono recte prolata in absonum sensum detorserunt. Cum Deo obsequium, ac reverentia præstanda a nobis sit sine ulla spe præmii, necessario consequitur, nullam esse resurrectionem mortuorum, nullum bonum piis hominibus, nullum malum impiis propositum. Itaque inepta interpretatio verborum Antigoni sectæ Sadducæorum initium dedit. Cur autem*

po-

potius Sadducæorum nomen huic sectæ inditum, quam Baithosæorum sit, cum æque a Baithoso, ac Saddoco originem trahat, ea est caussa, quia Sadducæi Baithosum nothum reputantes tanquam principem sequi sunt dedignati.

צֶדֶק m. Justitia, æquitas; jus. Levit. 19. v. 15. Prov. 25. v. 5. Deuter. 16. v. 20. *Cum affixo* צִדְקֵנוּ justitia nostra. Jer. 23. v. 6. צִדְקָהּ justitia ejus. Isa. 62. v. 1. צִדְקְךָ justitiam tuam. Psal. 35. v. 28.

צְדָקָה f. Justitia, æquitas: obedientia. Prov. 16. v. 14. eleemosyna. Isa. 45. v. 23. בִּצְדָקָה juste. Jer. 4. v. 2. *Constr.* צִדְקַת Ezech. 18. v. 20. *Cum affixo* בְּצִדְקָתוֹ in justitia sua. Ezech. 18. v. 22. צִדְקָתִי justitia mea. Genes. 30. v. 33. בְּצִדְקָתָם justitia sua. Ezech. 14. v. 14. *Plur.* צְדָקוֹת justitiæ, beneficia, misericordiæ, benefacta. Psal. 103. v. 6. *Constr.* צִדְקוֹת Mich. 6. v. 5. *Cum affixo* צִדְקֹתֶיךָ justitias tuas. Dan. 9. v. 16. צִדְקֹתֵינוּ justitiæ nostræ. Isa. 64. v. 6.

צהב צָהוֹב m. Flavus, fulgens, rutilus, fulvus; color aureus, color propinquus colori auri. Levit. 13. v. 30. & 32. *Hophal Participium* מֻצְהָב fulgens, deauratum, coloratum instar fulvi, & aurei coloris: flavedo. Esdr. 8. v. 27.

צָהַל Hinnire. Isa. 24. v. 14. Jerem. 8. v. 5. exultare, jubilare, claram, lætam vocem edere, exaltare vocem. Isa. 10. v. 30. & c. 19. v. 30. Esth. 8. v. 15. Jerem. 31. v. 7. mugire. Jerem. 50. v. 11. *Hiphil* הִצְהִיל lætum, splendidum reddere, exhilarare, mundare, illustrare. Psal. 104. v. 15.

מִצְהָלוֹת f. *Plur.* Hinnitus. *Constr.* מִצְהֲלוֹת Jer. 8. v. 16. *Cum affixo* וּמִצְהֲלוֹתַיִךְ & hinnitus tui. Jerem. 13. v. 27.

צהר צֹהַר m. Lumen, splendor, fenestra. Genes. 6. v. 16. *aliis* lapis pretiosus, & lucidus.

צָהֳרַיִם m. *Dual.* Meridies. Genes. 43. v. 16. Isa. 16. v. 3. Jerem. 20. v. 16. Job 11. v. 17. 1. Reg. 18. v. 26.

יִצְהָר m. Oleum. Deut. 28. v. 51. 2. Reg. 18. v. 32. Hos. 2. v. 8. *Hoc nomen oleo inditum est propter claritatem, & puritatem, & proprie ita appellatur oleum recens factum: hinc Zachariæ 4. oleum purius, & splendidius dicitur aurum. Olei nomen generale est* שֶׁמֶן, *etiamsi ex oleis non fiat. Cum affixo* וְיִצְהָרְךָ, *vel, ut in aliis exemplaribus,* וְיִצְהָרֶךָ & oleum tuum. Deuter. 7. v. 13.

הִצְהִיר *Hiphil* Oleum exprimere: meridiari: nitere. Job 24. v. 11.

צוּד Venari, indagare. Genes. 27. v. 33. Lev. 17. v. 13. Thren. 3. v. 52. lubricare. Thren. 4. v. 18. *Pihel* צוֹדֵד venari. Ezech. 13. v. 18. & 20. *Hithpahel* הִצְטַיֵּד in viaticum sumere, escam, viaticum sibi parare, viaticum habere: הִצְטַיַּדְנוּ in viaticum

ac-

accepimus: Jos. 9. v. 12. *est unicum ad formam analogam cum mutatione, & transpositione literæ characteristicæ* ת, *pro* הִצְטוֹרַדְנוּ.

צַיָּד m. Venator; auceps. *Plur.* צַיָּדִים venatores. Jerem. 16. v. 16.

צַיִד m. Venatio; aucupium. Genes. 27. v. 25. esca, cibus, viaticum, commeatus. Nehem. 13. v. 15. venator. Gen. 10. v. 9. *Constr.* צֵיד Genes. 27. v. 25. Levit. 17. v. 13. *Cum affixo* צֵידָם escæ illorum. Jos. 9. v. 5. מִצֵּידוֹ a venatione sua. Gen. 27. v. 30.

צֵדָה & צֵידָה f. Viaticum, esca, annona, alimentum, commeatus: sumptus. Genes. 42. v. 25. Jos. 1. v. 11. Psal. 132. v. 15.

מָצוֹד m. Rete venatorium: munitio. *Cum affixo* וּמְצוּדוֹ & rete suum. Job 19. v. 6. flagellis suis *D. Hieronymo*.

מְצוּדָה f. Venatio: sagena. Ezech. 13. v. 21. *Cum affixo* בִּמְצוּדָתִי in sagena mea. Ezech. 12. v. 13.

מָצוֹר m. Rete: munitio, munimen, præsidium. *Constr.* מְצוֹד Prov. 12. v. 12. *Plur.* מְצוֹדִים retia: *aliis* munitiones magnæ. Eccles. 7. v. 27.

מְצוֹדָה f. Sagena, rete. Eccles. 9. v. 12.

צִוָּה *Pihel* Præcipere, committere, edicere, injungere, jubere, mandare, statuere, decernere. *Construitur cum* עַל, אֶל, & לְ. Genes. 3. v. 11. & c. 7. v. 9. Levit. 8. v. 36. Isa. 5. v. 6. Exod. 18. v. 23. Numer. 5. v. 2. Deuter. 4. v. 2. Esth. 4. v. 17. Jer. 32. v. 13. disponere. 2. Sam. 17. v. 23. *Puhal* צֻוָּה juberi, præcipi. Exod. 34. v. 34. Levit. 8. v. 35. Numer. 3. v. 16. & c. 36. v. 2.

צַו m. Præceptum, jussum, mandatum, edictum, jussus, jussio: testamentum. Isa. 28. v. 10.

מִצְוָה f. Idem. Deut. 11. v. 8. Prov. 6. v. 23. *Constr.* מִצְוַת Psal. 19. v. 9. 2. Paral. 24. v. 21. *Cum affixo* מִצְוָתֶךָ præceptum tuum. Deut. 26. v. 13. וְאֶת־מִצְוָתוֹ & præceptum ejus. Num. 15. v. 31. *Plur.* מִצְוֹת præcepta. Neh. 9. v. 13. Prov. 10. v. 8. *Cum affixo* מִצְוֹתַי præcepta mea. Gen. 26. v. 5. מִצְוֹתָיו præcepta ejus. Deut. 28. v. 15.

צָוַח Clamare, vociferari. Isa. 42. v. 11.

צְוָחָה f. Vociferatio, querimonia, querela, clamor: ululatus. Isa. 24. v. 11. *Constr.* צִוְחַת Jerem. 14. v. 2. *Cum affixo* וְצִוְחָתֵךְ & ululatus tuus. Jerem. 46. v. 12.

צוּל צוּלָה f. Profundum, profunditas, multitudo aquarum, vorago, abyssus. Isa. 44. v. 27.

מְצוּלָה f. Idem. Psal. 69. v. 3. Job 41. v. 22. & מְצֻלָה Zach. 1. v. 8. *Plur.* מְצֻלוֹת profunda, voragines. Psal. 68. v. 23. *cum Cholem* מְצוֹלֹת Exod. 15. v. 5.

צום

צוּם Jejunare. Nehem. 1. v. 4. Zach. 7. v. 5. 2. Sam. 12. v. 21. & 22. Esth. 4. v. 6. Judic. 20. v. 26.

צוֹם m. Jejunium. Joel. 2. v. 12. Dan. 9. v. 3. Isa. 58. v. 6. Psal. 109. v. 24. cœtus, congregatio *a nonnullis exponitur, ubi non agitur de pœnitentia*. Jerem. 36 v. 6. 1. Reg. 21. v. 9. & 12. *Cum affixo* צֹמְכֶם jejunii vestri. Isa. 58. v. 3. *Plur.* צוֹמוֹת jejunia. Esth. 9. v. 31.

Jejunia apud Judæos in duplici fuerunt differentia. Alia enim statis temporibus servabantur, alia pro re nata indicebantur. Jejunia statis temporibus præcepta quatuor fuerunt. Die tertio Septembris jejunium indictum propter mortem Godoliæ per Nabuchodonosorem in primo Hierosolymorum excidio interempti. Die vero decimo septimo Junii, quia eo die fractæ tabulæ Legis, juge sacrificium abrogatum, & Sacrarum literarum exemplaria combusta. Insuper die nono Julii, quo decretum contra Israelitas sancitum, eos non ingressuros terram promissam, exceptis Josue, & Calebo, Templum primum, & secundum dirutum, & urbs Bether situ, & opere munitissima expugnata. Die demum decimo Decembris, quo a Rege Babyloniæ Nabuchodonosore Hierosolyma arctissima obsidione circumvallata. Jejuniis vero extra ordinem indicendis caussam præbebant variæ calamitates, bellum, pestis, segetum adustio, annonæ caritas, & alia id genus.

צוּף Fluere, effluere, superfluere, inundare, fluctuare, exundare, natare, nare, enatare, supernatare. Thren. 3. v. 54. Ezech. 32. v. 6. *Hiphil* הֵצִיף inundare facere, submergere: operire *D. Hieronymo*. Deuter. 11. v. 4. natare. 2. Reg. 6. v. 6.

צוּף m. Favus: placenta mellis. Prov. 16. v. 24. *Plur.* צוּפִים favi. Psal. 19. v. 11.

צוּק Arctari, coarctari, affligi, molestia affici, tenaciter adhærere, arcte cohærere. Psal. 41. v. 9. Isa. 26. v. 16. *Hiphil* הֵצִיק arctare, coarctare, angere, affigere, premere, opprimere, angustiis afficere. *Construitur cum Dativo*. Deuter. 28. v. 53. Jerem. 19. v. 9. Job 32. v. 18. circumdare. Isa. 29. v. 2. molestum esse. Judic. 16. v. 16. & c. 14. v. 17. statuere. Jos. 7. v. 23. 2. Sam. 15. v. 24. *Hophal Participium* מוּצָק angustiis oppressus, coarctatus. Isa. 8. v. 23. & c. 9. v. 1. Job 36. v. 16.

צוֹק m. Angustia, afflictio, tribulatio. Dan. 9. v. 25.

צוּקָה f. Angustia, afflictio, pressura. Isa. 8. v. 22. & c. 30. v. 6. Prov. 1. v. 27.

מוּצָק & מוּצַק m. Angustus, arctus. Job 36. v. 16. & c. 37. v. 10.

מָצוֹק m. Angustia, afflictio, pressura. Deut. 28. v. 53. 1. Sam. 22. v. 2. Jerem. 19. v. 9.

מָצוּק m. Situs, constitutus, collocatus. 1. Sam. 14. v. 5. status, statio, columna. 1. Sam. 14. v. 1.

מְצוּקִים m. *Plur.* Situs, cardines, stationes, columnæ. *Constr.* מְצוּקֵי 1. Sam. 2. v. 8.

מְצוּקָה

מְצוּקָה f. Anguſtia, afflictio : Soph. 1. v. 15. *Plur. cum affixo* מִמְּצוּקוֹתַי ex anguſtiis meis. Pſal. 25. v. 17. מִמְּצוּקוֹתֵיהֶם ex anguſtiis eorum. Pſal. 107. v. 6.

צוּר Obſidere, arctare, coarctare, infeſtare, tribulare, ad anguſtias redigere: hoſtiliter agere: adverſarium, inimicum eſſe. *Conſtruitur cum Accuſativo, & Dativo, & præpoſit.* עַל & אֶל. Exod. 23. v. 22. Deuter. 2. v. 19. & c. 20. v. 12. Judic. 9. v. 31. Iſa. 8. v. 16. & c. 21. v. 2. 1. Sam. 23. v. 8. 2. Sam. 20. v. 15. 1. Reg. 8. v. 37. 2. Paral. 28. v. 20. 2. Reg. 12. v. 11. & c. 16. v. 5. compingere. Cant. 8. v. 9. ligare, colligare. Deuter. 14. v. 15. 2. Reg. 5. v. 23. Ezech. 5. v. 3. Iſa. 8. v. 16. formare, figurare, fingere, effigiare. Exod. 32. v. 4. Pſal. 139. v. 5. 1. Reg. 7. v. 15. *Hiphil* הֵצִיר angere, vexare, premere, comprimere, opprimere, compingere, obſidere, anguſtia, doloribus afficere. *Conſtruitur cum Dativo.* Deut. 28. v. 25. Soph. 1. v. 17. Nehem. 9. v. 27. 2. Paral. 28. v. 22. & c. 33. v. 12. *Hithpahel* הִצְטַיֵּר legatum ſe fingere. Joſ. 9. v. 4. ferre cibaria *D. Hieronymo, ſed fortaſſe legit* ד *pro* ר.

צַר & צָר m. Arctus, anguſtus, inimicus, infeſtus, ſtrictus. Numer. 22. v. 26. Job 41. v. 6. Prov. 24. v. 10. Iſa. 49. v. 20. hoſtis, æmulator, invidus, æmulus, adverſarius. Num. 10. v. 9. Iſa. 59. v. 19. Eſth. 7. v. 6. Thren. 4. v. 12. 1. Sam. 2. v. 32. Job 6. v. 23. Zach. 8. v. 10. anguſtia, afflictio, oppreſſio. Deut. 4. v. 30. 1. Sam. 13. v. 6. & c. 28. v. 15. Judic. 11. v. 7. 2. Sam. 1. v. 20. Iſa. 5. v. 30. rupes. Iſa. 5. v. 28. *Cum affixo* צָרִי hoſtis meus. Job 16. v. 9. *Plur.* צָרִים hoſtes, inimici, adverſarii. Thren. 1. v. 7. *Conſtr.* צָרֵי Iſa. 9. v. 11. *Cum affixo* צָרֶיךָ hoſtes tuos. Mich. 5. v. 9. לְצָרַי hoſtibus meis. 1. Paral. 12. v. 17. וְצָרֵיהֶם & hoſtes eorum. Jerem. 5. v. 7. צָרֵימוֹ hoſtes eorum. Deut. 32. v. 27. מִצָּרֵינוּ ab hoſtibus noſtris. Pſal. 44. v. 8. *Fæm.* צָרָה æmula. *Cum affixo* צָרָתָהּ æmula ejus. 1. Sam. 1. v. 6. & צָרָתָה anguſtia. Pſal. 120. v. 21. צָרָה anxietas, oppreſſio, afflictio, tribulatio. Pſal. 20. v. 2. 1. Sam. 26. v. 24. *Conſtr.* צָרַת Geneſ. 42. v. 21. *Cum affixo* צָרָתִי anguſtiæ meæ. Gen. 35. v. 3. צָרָתָם tribulatio eorum. Iſa. 63. v. 9. צָרַתְכֶם tribulationis veſtræ. Judic. 10. v. 14. מִצָּרָתֵנוּ de anguſtia noſtra. 2. Paral. 20. v. 9. *Plur.* צָרוֹת anguſtiæ. Deut. 31. v. 17. Pſal. 25. v. 17. *Cum affixo* צָרוֹתָיו anguſtiis ejus. Pſal. 25. v. 22. צָרוֹתָם anguſtiis eorum. Pſal. 34. v. 18.

צוּר m. Rupes, ſaxum, petra, lapis, ſilex, acies, acumen. Judic. 6. v. 20. Job 18. v. 4. Prov. 30. v. 19. Iſa. 44. v. 8. 2. Sam. 22. v. 32. Iſa. 2. v. 10. & c. 48. v. 21. & c. 51. v. 1. Deuter. 8. v. 15. Exod. 17. v. 6. Pſal. 78. v. 20. & 89. v. 44. acies. Pſal. 89. v. 44. Deus. Iſa. 26. v. 4. Pſal. 31. v. 3. fortitudo. Pſal. 73. v. 26. *Cum affixo* כְּצוּרֵנוּ צוּרָם ſicut Deus noſter Deus eorum. Deuter. 32. v. 31. צוּרִי petra mea, fortitudo mea. Pſal. 18. v. 3. *Plur.* צֻרִים lapides. Num. 23. v. 9. Iſa. 2. v. 19. & 21. Nah. 1. v. 6. Pſal. 78. v. 15. acies. Joſ. 5. v. 2. *Conſtr.*

צוּרֵי petræ. 1. Sam. 24. v. 3. *Fœm.* צֻרוֹת petræ. Job 28. v. 10.

צֹר m. Acies, culter acutus, silex acutus. Exod. 4. v. 25. rupes, petra. Ezech. 3. v. 9.

צִיר m. Dolor, angustia: legatus, nuntius, internuntius. Prov. 13. v. 17. & c. 25. v. 13. Jerem. 49. v. 14. Abd. 1. *Cum affixo* צִירָהּ cardinem suum. Prov. 26. v. 14. *Plur.* צִירִים tormina, dolores, cruciatus, angustiæ. Isa. 13. v. 8. c. 21. v. 3. c. 45. v. 16. imagines, idola, simulacra: errores *D. Hieronymo*. Isa. 45. v. 16. legati. Isa. 18. v. 2. & c. 57. v. 8. *Constr.* צִירֵי dolores. Isa. 21. v. 3. *Cum affixo* צִירַי dolores mei; compages meæ *D. Hieronymo*. Dan. 10. v. 16. צִירֶיהָ dolores ejus. 1. Sam. 4. v. 19. צִירַיִךְ legatos tuos. Isa. 57. v. 9.

צוּרָה f. Forma, imago, effigies, figura, exemplar. *Ab Hebræis Philosophis hoc nomine forma vocatur. Constr.* צוּרַת Ezech. 43. v. 11. *Cum affixo* וְצוּרָם & imaginem eorum. Psal. 49. v. 15. *pro* וְצוּרָתָם, *quemadmodum* כְּתְבוּנָם *pro* כְּתְבוּנָתָם. *Plur. cum affixo* צוּרֹתָו figuras ejus. Ezech. 43. v. 11.

צַוָּאר m. Collum. Job 15. v. 26. Isa. 8. v. 8. *Constr.* צַוַּאר Jer. 28. v. 14. *Cum affixo* צַוָּארוֹ collum ejus. Gen. 41. v. 42. צַוָּרֵךְ collum tuum. Jer. 27. v. 2. צַוָּארִי collum meum. Thren. 1. v. 14. *sine* א, צַוְּרָם collum suum. Nehem. 3. v. 5. *Plur. constr.* צַוְּארֵי Jud. 8. v. 26. Jos. 10. v. 24. *Cum affixo* אֶת־צַוְּארֵיכֶם colla vestra. Jerem. 27. v. 12. צַוְּארֵיהֶם colla eorum. Jos. 10. v. 24. *Fœm.* צַוְּארֹתֵיכֶם colla vestra. Mich. 2. v. 9.

צַוְּרֹן m. Collulum. *Plur. cum affixo* מִצַּוְּרֹנָיִךְ de collulis tuis; *in aliis exemplaribus* מִצַּוְּארֹנָיִךְ. Cant. 4. v. 9.

מָצוֹר m. Obsidio, obsessio, munitio, propugnaculum, civitas munita: machinæ. Deuter. 20. v. 20. Mich. 5. v. 1. & c. 7. v. 12. 2. Reg. 19. v. 24. Isa. 37. v. 25. & c. 19. v. 6. *In tribus posterioribus locis quidam Ægyptum explicant, voluntque ita dictam propter arces, & urbes munitissimas, quibus abundavit. Constr.* מְצוֹר Ezech. 4. v. 8.

מָצוֹר m. Idem. *Cum affixo* מְצוּרֵךְ obsidionis tuæ. Ezech. 4. v. 8. *Fœm.* מְצוּרָה obsidio. 2. Paral. 14. v. 6. *Plur.* מְצֻרוֹת obsidiones. Isa. 29. v. 3. munitiones. 2. Paral. 11. v. 10. & 23.

צָחַח

Candidum, nitidum, purum, mundum, serenum esse, candescere, splendescere. Thren. 4. v. 7. *ubi* צַחוּ מֵחָלָב nitidiores fuerunt lacte.

צַח m. Mundus, purus, candidus, nitidus, clarus, serenus, limpidus. Cant. 5. v. 10. Isa. 18. v. 4. ventus serenus, aridus, & siccus. Jerem. 4. v. 11.

צִחֶה m. Arens, aridum, *pro* צְחִחָה *Constr.* צְחֵה Isa. 5. v. 13.

צַחוֹת f. *Plur.* Nitida, verba plana, & clara. Isa. 32. v. 4.

צְחִיחַ m. Candor, nitor, limpiditas: locus arduus, eminens, altus in petra. Ezech. 24. v. 7. & 8. & c. 26. v. 4. *ubi* צְחִיחַ סָלַע petra limpidissima *D. Hieronymo*. *Plur.* צְחִיחִים

loca

loca eminentia. Nehem. 4. v. 13. *ubi* בַּצְּחִיחִים *D. Hieronymus exponit* per circuitum.

צְחִיחָה f. Ariditas, locus aridus, ficcus: claritas; ficcitas *D. Hieronymo*. Pfal. 68. v. 7. fepulcra *Septuaginta*.

צַחְצָחוֹת f. *Plur.* Siccitates, ariditas fumma. Ifa. 58. v. 11. fplendores *D. Hieronymo*.

צחן צַחֲנָה f. Putor, fœtor, putredo. *Cum affixo* צַחֲנָתוֹ putredo ejus. Joel. 2. v. 20.

צחק Ridere, arridere, deridere, irridere, fubfannare, cachinnari, jocari, ludere. Genef. 17. v. 17. & c. 18. v. 12. & 15. gratulari. c. 21. v. 6. *Pihel* צִחֵק irridere, ludere, illudere, colludere, jocari. *Conftruitur cum præpofitione* ב, & ל. Genef. 19. v. 14. & c. 21. v. 9. & c. 26. v. 8 Judic. 16. v. 25. digladiari: difcooperire turpitudinem. Genef. 39. v. 17. adorare idola: fubfannare: ludere *D. Hieronymo*. Genef. 21. v. 9. Jud. 16. v. 25.

צְחֹק m. Rifus, cachinnus, lufus, fubfannatio. Genef. 21. v. 6. & c. 23. v. 32.

מְצַחֵק m. Aleator: fubfannator, irrifor, ludens, jocans. Gen. 21. v. 9.

צחר צְחֹרָה f. Alba, candida, nitens. *Plur.* צְחֹרוֹת nitentes. Jud. 5. v. 10.

צַחַר m. Candor, nitor: coloris optimi: *adiect.* candidus; limpidus. Ezech. 27. v. 18.

צִיָּה f. Siccitas, ariditas, fitis: defertum, locus ficcus, aridus, fine aquis, invius. Ifa. 41. v. 18. & c. 53. v. 2. Jer. 2. v. 6. & c. 50. v. 12. & c. 51. v. 43. Pfal. 63. v. 2. & 78. v. 17. & 107. v. 35. Ezech. 19. v. 13. Hof. 2. v. 3. Joel. 2. v. 19. Job 24. v. 19. & c. 30. v. 3. Soph. 2. v. 13. *Plur.* צִיּוֹת invia, devia. Pfal. 105. v. 41.

צִי m. Navis: biremis, triremis, trieris. Ifa. 33. v. 21. *Plur. contract.* צִים trieres, naves. Numer. 24. v. 24. Ezech. 30. v. 9. *pro* צִיִּים Dan. 11. v. 30. Ifa. 23. v. 13. Pfal. 74. v. 14. animalia fera, beftiæ defertum incolentes. Ifa. 13. v. 21. & c. 34. v. 14. dracones. Jerem. 50. v. 39. feri, barbari, gentes deferta incolentes: Æthiopes *D. Hieronymo*. Pfal. 72. v. 9. & 74. v. 14.

צָיוֹן m. Locus aridus: fitis *D. Hieronymo*. Ifa. 25. v. 5. & c. 32. v. 2.

צין צִיּוּן m. Signum, monumentum fepulchrale, ftatua, titulus. Ezech. 39. v. 15. 2. Reg. 23. v. 17. *Plur.* צִיֻּנִים tituli; fpeculæ *D. Hieronymo*. Jerem. 31. v. 21.

ציץ Florere, efflorefcere: prominere. Ezech. 7. v. 10. *Hiphil* הֵצִיץ florere, germinare. Num. 17. v. 8. & 23. Ifa. 27. v. 6. Pfal. 72. v. 16. & 9. v. 8. profpicere. Cant. 2. v. 9.

צִיץ m. Flos: frontale. Levit. 8. v. 9. Numer. 17. v. 23. Ifa. 4. v. 7. & c. 28. v. 10. & c. 40. v. 7. ala, penna. Jerem. 48. v. 9. lamina, bractea. Exod. 28. v. 36. & c. 39. v. 29. *Lamina*

ציץ *dicta fuit aureæ inter Pontificis ornamenta numerata. Latitudine duos digitos æquabat, frontique Pontificis ad aures cingendæ inserviebat. Alio nomine Exodi capite trigesimo nono appellatur* נֵזֶר הַקֹּדֶשׁ *sc.* corona sancta. *Huic laminæ insculptæ erant duæ voces, ut ex Exodi capite vigesimo octavo colligitur, h. e.* הַקֹּדֶשׁ לַיהוָה Sanctum Domino. *Alligabant autem hanc laminam* מִצְנֶפֶת tiaræ *vitta hyacinthina. Plur.* צִצִּים flores. 1. Reg. 6. v. 18. & v. 29. v. 32. v. 35. *Fœm. constr.* צִיצַת Isa. 28. v. 4.

צִיצִת & צִיצִית f. Cincinnus: cæsaries, coma, capillamentum. Ezech. 8. v. 3. peniculamentum, peniculatus filorum textus, fimbria vestimenti. Numer. 15. v. 38. *Hujusmodi* צִיצִית *hodie gestant Judæi pendentia ex veste, quam vocant* טַלִּית, *sive* טַלִּית; *sunt autem octo fila ex lana contexta quatuor prædictæ vestis angulis hærentia ad vinciendum.*

צִיר m. Cardo: legatus. Prov. 25. v. 13. *Plur.* צִירִים legati. Isa. 18. v. 2. *Cum affixo* צִירַיִךְ legatos tuos. Isa. 57. v. 9.

הִצְטַיֵּר *Hithpahel* Legatum se fingere. Jos. 9. v. 4.

צות *Hiphil* הֵצִית Accendere, incendere, succendere. Isa. 27. v. 4. *Quære in* יָצַת, *quod est unum ex octo Verbis, quæ Jod abjectum more deficientium prima radicali Nun, vel* פּנ *per Daghes compensant, quæ nonnulli appellant deficientia* פּי, *flectunturque juxta regulam deficientium* נ: *sunt autem sequentia,* יָצַע, יָצַק, יָצַר, יָנַח, יָקַת, יָצַג, יָצַב.

צָלָה Assare, torrere: coquere *D. Hieronymo.* Isa. 44. v. 16. & 19. 1. Sam. 2. v. 15.

צְלִי m. Assatum, assum, tostum: pulmentum. *Constr.* צְלִי Exod. 12. v. 8. & 9. Isa. 44. v. 16.

צְלוּל m. Panis subcinericius: tostum: *licet scribatur per Vau, legendum nihilominus per Jod.* Judic. 7. v. 13.

צָלַח Prosperari, secundari, prosperum, felicem, fortunatum esse: succedere, proficere, prodesse, utile esse. Numer. 14. v. 41. Isa. 53. v. 10. & c. 54. v. 17. Ezech. 15. v. 4. & c. 16. v. 13. 2. Sam. 19. v. 18. Jerem. 12. v. 1. & c. 13. v. 7. & 10. & c. 22. v. 30. Psal. 45. v. 5. findere, scindere, irrumpere, irruere, insilire, invadere: *construitur cum* עַל, & אֶל. Judic. 14. v. 6. 1. Sam. 10. v. 6. pervadere. Amos 5. v. 6. transire. 2. Sam. 19. v. 17. *Hiphil* הִצְלִיחַ dirigere, prosperum efficere, secundare, obsecundare, fortunare, successum prosperum dare, prosperari: proficere. Genes. 24. v. 42. & 56. prosperis rebus uti. c. 39. v. 2. 1. Paral. 22. v. 11. 1. Reg. 22. v. 15. Psal. 1. v. 3. & 26. v. 5. & 37. v. 7. & 118. v. 25. Nehem. 2. v. 20. dirigi. Isa. 48. v. 15.

צְלֹחִית f. Paropsis, patina, lanx, scutella, olla, frixorium, phiala; vas *D. Hieronymo.* 2. Reg. 2. v. 20.

צַלַּחַת f. Gabata, ſcutella, lebes, caldarium, olla, frixorium. 2. Paral. 35. v. 13. tabula. 2. Reg. 21. v. 13. ſinus, aſcella, axilla, manica. Prov. 19. v. 24. & c. 26. v. 15.

צַלָּחוֹת f. *Plur.* Gabatæ, lebetes. 2. Paral. 35. v. 13.

צָלַל Obumbrari, inumbrari, umbris obtegi; quieſcere *D. Hieronymo*. Nehem. 13. v. 19. profundum petere, mergi, demergi, immergi, ſubmergi. Exod. 15. v. 10. tinnire, palpitare: contremiſcere *D. Hieronymo*. Habac. 3. v. 16. *Niphal* נָצַל tinnire. 2. Reg. 21. v. 12. *Anomalum* תִּצַּלְנָה tinnient. Jerem. 19. v. 3. *pro* תְּצִלֶּינָה, *quaſi factum a* נָצַל, *quod non reperitur*. *Hiphil* הֵצִיל umbram facere, adumbrare, obumbrare. Ezech. 31. v. 3. *ubi* וְחֹרֶשׁ מֵצַל & ramo obumbrans, *D. Hieronymus explicat* & floribus nemoroſus: *item* tinnire, tinnitum facere, contremiſcere. 1. Sam. 3. v. 11.

צֵל m. Umbra: *metaphorice* protectio, munitio, defenſio; tegumentum. Geneſ. 19. v. 8. Judic. 9. v. 36. Job 13. v. 30. Iſa. 4. v. 6. & c. 16. v. 3. & c. 25. v. 4. & c. 32. v. 2. & c. 38. v. 8. & c. 34. v. 15. & c. 49. v. 2. & c. 51. v. 16. Eccleſ. 7. v. 14. & c. 8. v. 13. *Cum affixo* בְּצִלּוֹ in umbra ejus. Cant. 2. v. 3. בְּצִלִּי in umbra mea. Judic. 9. v. 15. צִלְּךָ umbra tua. Pſal. 121. v. 5.

צֵלֶל m. Idem. *Cum affixo* צִלְלוֹ umbra ſua. Job 40. v. 17. *Plur.* צְלָלִים umbræ. Cant. 2. v. 17. & c. 4. v. 6. *Conſtr.* צִלְלֵי Jerem. 6. v. 4.

צְלָצַל m. Umbroſa-denſa, obumbrans. *Conſtr.* צִלְצַל Iſa. 18. v. 1. *ubi* צִלְצַל כְּנָפָיִם obumbranti alis, *D. Hieronymus vertit* cymbalo alarum; *Septuaginta* navium alarum: *item* fuſcina, hamus, naſſa, fiſcella; culter piſcatorius. Job 40. v. 26. gurguſtium *D. Hieronymo*.

צְלָצַל m. Sideratio, *vitium arborum*. Deuter. 28. v. 42. rubigo, ærugo, locuſta, cicada. 1. Paral. 13. v. 8.

צֶלְצְלִים m. *Plur.* Cymbala, crotala, crepitacula. 2. Sam. 6. v. 5. Pſal. 150. v. 5.

צַלְמוֹן m. Caligo, tenebræ. Pſal. 68. v. 15. *nomen montis*. Judic. 9. v. 48.

צַלְמָוֶת f. Umbra lethalis, umbra mortis, tenebræ denſiſſimæ, obſcuritas maxima, imago triſtiſſima, *quæ morientium oculis obverſatur*. *Hinc allegorice* periculum præſentiſſimum *ſignificat*. Job 3. v. 5. & c. 10. v. 21. & c. 12. v. 22. & c. 16. v. 16. & c. 24. v. 17. & c. 28. v. 3. & c. 34. v. 22. & c. 38. v. 17. Iſa. 9. v. 2. Pſal. 23. v. 4. & 44. v. 20. & 107. v. 14. Jerem. 2. v. 6. & c. 13. v. 16. Amos 5. v. 8.

מְצִלּוֹת f. *Plur.* Tintinnabula: frænum; phaleræ. Zach. 14. v. 20.

מְצִלְתַּיִם m. *Dual.* Cymbala, crepitacula. Nehem. 12. v. 27. 1. Paral. 16. v. 42.

צֶלֶם m. Imago, ſimilitudo, figura. Geneſ. 1. v. 27. & c. 5. v. 3. & c. 9. v. 6. *Cum affixo* בְּצַלְמוֹ in ſimilitudinem ſuam. Gen. 1. v. 27. צַלְמָם imaginem eorum. Pſal. 73. v. 20. *Plur. conſtr.* צַלְמֵי Numer. 33. v. 52. 1. Sam. 6. v. 5. *Cum affixo* וְאֶת־צְלָמָיו

&

& imagines ejus. 2. Reg. 11. v. 18. צַלְמֵיכֶם imaginum vestrarum. Amos 5. v. 26. figuræ. 1. Paral. 23. v. 16.

צלע & צֵלָע c. Costa. Genes. 2. v. 22. latus. Exod. 26. v. 26. & 35. 2. Sam. 16. v. 13. Psal. 38. v. 18. claudicatio, plaga. Psal. 35. v. 15. & 38. v. 18. exhedra. Ezech. 41. v. 5. & 11. substructio, trabs substructionis: cella, cubiculum ad latus Templi extructum. Ezech. 41. v. 6. thalamus: exhedra. 1. Reg. 6. v. 8. Ezech. 41. v. 9. *nomen loci*. 2. Sam. 21. v. 24. Jos. 18. v. 28. *Cum affixo* צַלְעוֹ latus ejus. Exod. 25. v. 12. Job 18. v. 12. claudicatio, contritio. Psal. 35. v. 15. Jerem. 20. v. 10. *Plur. masc.* צְלָעִים valvæ. 1. Reg. 6. v. 34. *Fœm.* צְלָעוֹת costæ. Genes. 2. v. 21. substructiones, thalami, cellæ. 1. Reg. 6. v. 5. *Constr.* צַלְעֹת latera. Exod. 25. v. 13. & c. 27. v. 7. & c. 37. v. 5. 1. Reg. 6. v. 34. Ezech. 41. v. 9. & 26. trabes, tabulæ. 1. Reg. 6. v. 15. & c. 7. v. 3. *ligna, quæ egrediuntur e pariete, quibus innituntur capita trabium*. Ezech. 41. v. 19. latera *D. Hieronymo*. *Cum affixo* מִצַּלְעֹתָיו e costis ejus. Genes. 2. v. 21. צַלְעֹתָיו latera ejus. Exod. 30. v. 4.

צֹלֵעַ m. Claudus, claudicans. Genes. 32. v. 31. *Fœm.* צֹלֵעָה clauda. Mich. 4. v. 6. & 7. Soph. 3. v. 19.

צמא Sitire, siti laborare. Exod. 13. v. 7. Judic. 4. v. 19. Ruth 2. v. 9. Isa. 32. v. 6. & c. 48. v. 21. & c. 49. v. 10. & c. 55. v. 1. Prov. 25. v. 21. Job 24. v. 11.

צָמֵא m. Sitiens, sitibundus. Isa. 21. v. 14. 2. Sam. 17. v. 19. Amos 8. v. 11. *Plur.* צְמֵאִים sitibundi. Psal. 107. v. 5. *Fœm.* צְמֵאָה sitibunda. Deuter. 29. v. 19.

צָמָא m. Sitis. Exod. 17. v. 3. Deuter. 28. v. 48. Isa. 5. v. 13. & c. 41. v. 13. Ezech. 19. v. 13. Hos. 2. v. 3. 2. Paral. 32. v. 11. Judic. 15. v. 18. Amos 8. v. 13. Jerem. 48. v. 18. Thren. 4. v. 4. *Cum affixo* וְלִצְמָאִי & ad sitim meam. Psal. 69. v. 22. צְמָאָם sitim suam. Psal. 104. v. 11. לִצְמָאָם ad sitim eorum. Nehem. 9. v. 15.

צִמָּאוֹן m. Sitis: siccitas, ariditas. Deuter. 8. v. 15. locus aridus, & siccus. Isa. 35. v. 7.

צִמְאָה f. Idem. Jerem. 2. v. 25.

צמד *Niphal* נִצְמַד Copulare se, adhærere, sociari, conglutinari, conjungi: initiari *D. Hieronymo*. Num. 25. v. 3. & 5. adhærere. Psal. 106. v. 28. *Puhal Participium fœm.* מְצֻמֶּדֶת conjunctum, copulatum: dependens *D. Hieronymo*. 2. Sam. 20. v. 8. *Hiphil* הִצְמִיד copulare, combinare, conjugare, jungere, concinnare, conjungere, connectere. Psal. 50. v. 19.

צָמִיד m. Conjunctus, adhærens, copulatus, sociatus: operculum. Num. 19. v. 15. armilla, *genus ornamenti, quod manibus jungebatur*. Num. 31. v. 50. Ezech. 16. v. 11. *Plur.* צְמִידִים armillæ. Genes. 24. v. 22. & 30. & 47. Ezech. 16. v. 11. & c. 23. v. 24.

צֶמֶד m. Copula, copulatio, jumentum copulatum, jugum, par; conjugium. Isa. 21. v. 7. 2. Reg. 5. v. 17. Judic. 19. v. 3. Job 1. v. 3. & c. 42. v. 13. 1. Sam. 11. v. 7. jugerum, *quantum arare potest par boum uno die*. 1. Sam. 14. v. 14. *Cum affixo* וְצִמְדּוֹ & jugale ejus. Jerem. 51. v. 23. *Plur.* צְמָדִים juga. 1. Reg. 19. v. 19. 2. Reg. 9. v. 25. *Constr.* צִמְדֵּי Isa. 5. v. 10.

צָמַח Pullulare, repullulare, germinare, crescere, succrescere, efflorescere, reflorescere, frondere, virescere, oriri, exoriri, provenire. Genes. 2. v. 5. & c. 41. v. 6. & v. 23. Exod. 2. v. 6. & c. 10. v. 5. Levit. 13. v. 37. Isa. 44. v. 4. & c. 58. v. 8. Eccles. 2. v. 6. Psal. 85. v. 12. Ezech. 17. v. 6. Job 5. v. 6. Zach. 6. v. 12. *Pihel* צִמַּח idem. Judic. 16. v. 22. Ezech. 16. v. 7. 2. Sam. 10. v. 5. 1. Paral. 19. v. 5. *Hiphil* הִצְמִיחַ germinare fecit. Genes. 2. v. 9. Psal. 104. v. 14. & 132. v. 17. Job 38. v. 27. Ezech. 29. v. 21. 2. Sam. 23. v. 5. germinare. Deut. 29. v. 23. Isa. 45. v. 8.

צֶמַח m. Germen, surculus. Genes. 19. v. 25. Isa. 4. v. 2. Zach. 3. v. 8. & c. 6. v. 12. Jerem. 23. v. 5. & c. 33. v. 14. Ezech. 16. v. 7. Hos. 8. v. 7. *Cum affixo* צִמְחָהּ germen suum. Isa. 61. v. 11. Oriens. Isa. 4. v. 2. Jerem. 23. v. 5. & c. 33. v. 15. Zach. 6. v. 12.

צמם צַמָּה f. Cæsaries, coma, cincinnus, crinis, velamen. *Cum affixo* מִבַּעַד לְצַמָּתֵךְ præter crines tuos; *D. Hieronymus* absque eo quod intrinsecus latet. Cant. 4. v. 1. צַמָּתֵךְ comam tuam; *D. Hieronymus* turpitudinem tuam. Isa. 47. v. 2.

צַמִּים m. Horridus: fur, prædo: latro. Job 5. v. 5. & c. 18. v. 9. sitientes *D. Hieronymo, quia derivat a* צָמָא sitire.

צָמַק Arere, arescere, flaccescere, siccari. Hos. 9. v. 14.

צִמֻּקִים & צִמּוּקִים m. Uvæ siccæ, uvæ passæ; ligaturæ uvæ passæ, botri, massæ uvarum siccarum. 1. Sam. 25. v. 18. & c. 30. v. 12. 2. Sam. 16. v. 1. 1. Paral. 12. v. 18.

צמר צֶמֶר m. Lana. Levit. 13. v. 25. & 47. & 48. Deuter. 22. v. 11. Judic. 6. v. 37. Isa. 51. v. 8. 2. Reg. 3. v. 4. Prov. 31. v. 10. Ezech. 27. v. 18. *Cum affixo* צַמְרִי lanam meam. Hos. 2. v. 5.

צַמֶּרֶת f. Calamus, surculus, ramus summus, cacumen, summitas arboris: sublimitas: medulla. Ezech. 17. v. 3. & v. 22. *Cum affixo* צַמַּרְתּוֹ cacumen ejus. Ezech. 31. v. 3. & 10. צַמַּרְתָּם sublimitatem suam. v. 14.

צָמַת Exscindere, destruere, succidere: dissipare. Thren. 3. v. 53. labi *D. Hieronymo*. *Niphal* נִצְמַת exscindi: dissipari. Job 6. v. 17. perire. c. 23. v. 17. *Pihel* צִמֵּת succidere: consumere. Psal. 119. v. 139. צִמְּתוּתֻנִי exciderunt me, oppresserunt *D. Hieronymus*. Psal. 88. v. 17. *ultima radicalis litera geminata est ad augen-*

dam

dam significationem. *Hiphil* הִצְמִית perdere; succidere. Psal. 73. v. 27. & 54. v. 7.

צְמִיתֻת f. Destructio, dissipatio, excisio. Levit. 25. v. 23. לִצְמִיתֻת in perpetuum, præcise, omnino. v. 30.

צָנַח Desilire, insilire: infigi: adigere, infigere. Jos. 15. v. 18. Judic. 4. v. 21. projicere, dejicere se. Jud. 1. v. 14.

צנם צְנוּמָה f. Gracilis, tenuis, parva, minuta, sicca. *Plur.* צְנֻמוֹת tenues. Genes. 41. v. 23.

צנן צִנָּה f. Clypeus, scutum, umbo: verutum: sudes: cuspis. 1. Paral. 12. v. 25. 1. Sam. 17. v. 7. Ezech. 23. v. 24. & c. 26. v. 8. & c. 39. v. 9. Psal. 5. v. 13. & 35. v. 2. & 91. v. 4. 2. Paral. 14. v. 7. & c. 12. v. 35. & c. 25. v. 6. Jerem. 46. v. 3. 1. Reg. 10. v. 16. *Constr.* צִנַּת frigus. Prov. 25. v. 13. *Plur.* צִנּוֹת clypei. 2. Paral. 11. v. 12. sentes, hami, aculei, spinæ: scaphæ. Amos 4. v. 2.

צְנִנִים m. *Plur.* Aculei, spinæ, laquei. Prov. 22. v. 5. Job 5. v. 5.

צְנִינִים m. *Plur.* Spinæ: lanceæ: sudes *D. Hieronymo*. Numer. 33. v. 55. Jos. 23. v. 13.

צנע *Hiphil* הַצְנֵעַ Modeste, humiliter agere, humilem esse. Mich. 6. v. 8.

צְנוּעִים m. *Plur.* Humiles, verecundi, submissi, modesti. Prov. 11. v. 2.

צָנַף Circuire, circumdare, circumvolvere, volutare, vertere, volvere, revolvere, obvolvere, involvere se, obtegere. Levit. 16. v. 4. Isa. 22. v. 18.

צָנִיף m. Cidaris, corona, tiara, vitta, calantica. Exod. 28. v. 4. Zach. 3. v. 5. *Constr.* צְנִיף Isa. 62. v. 3. Job 29. v. 14. *Plur.* צְנִיפוֹת vittæ. Isa. 3. v. 23.

צְנֵפָה f. Volutatio, circuitus, versio, obvolutio, circumvolutio. Isa. 22. v. 18. tribulatio *D. Hieronymo*.

מִצְנֶפֶת f. Cidaris, corona, mitra, tiara, diadema. Exod. 28. v. 4. Levit. 16. v. 4.

Fuit מִצְנֶפֶת *tiara fascia ex lino confecta, multis voluminibus contorta, & figura pileum Turcicum referens; cingendo capiti inserviebat, & redimiculo in occipitio constringebatur. Tegebatur extrinsecus subtilissimo, ac præstantissimo lino ad suturas abscondendas, mentoque duobus loris alligabatur, ne ministerii tempore laberetur. Hæc eadem tiara alio nomine Exod. 28. v. 40. appellatur* מִגְבָּעוֹת, *sicuti ex Josepho, & Misnà constat, licet nonnulli contra sentiant, velintque alteram altera pretiosiorem fuisse, majorique arte, & industria elaboratam.*

צִנְצֶנֶת f. Urna, scutella, phiala, vas testaceum. Exod. 16. v. 33.

In צִנְצֶנֶת *urna mannæ* עֹמֶר Homer, *seu* Gomor *juxta Vulgatam asservabatur ex Dei præcepto, Exod. 16. v. 32. ut perpetuo Israelitæ recordarentur, se quadraginta annorum spa-*

tio per desertum errantes singulari, ac summa Dei providentia cibo illo cœlesti alitos esse. Ex auro hæc urna confecta erat cum duabus ansulis. Cum autem huiusmodi vas a Græcis appellari soleat ὄνος asinus, *nonnulli obtrectationibus & calumniis plus æquo Judæorum gentem insectantes contendunt, a Judæis in deserto asinum consecratum fuisse, cujus auxilio, atque ope tam diuturno annorum intervallo vitam produxerint. Risum teneatis amici?*

צנק צִנֹּק m. Nervus, vinculum, manicæ ferreæ: carcer. Jerem. 29. v. 26. *Semel in Sacris literis occurrit.*

צנר צִנּוֹר m. Canalis, tubus, impluvium, fistula, *per quam aqua ex tegulis delabitur.* 2. Sam. 5. v. 8. *Plur. cum affixo* צִנּוֹרֶיךָ fistularum tuarum. Psal. 42 v. 8. *Septuaginta* cataractarum tuarum.

צַנְתְּרוֹת m. *Plur.* Tubi, fistulæ, vasa instar canalium formata: rostra. Zach. 4. v. 12.

צָעַד Gradi, progredi, ambulare, deambulare, incedere, procedere, itare. Habac. 3. v. 11. Psal. 68. v. 8. Judic. 5. v. 4. Proverb. 7. v. 8. Jerem. 10. v. 5. 2. Sam. 6. v. 13. discurrere. Gen. 49. v. 22. *ubi* filiæ צָעֲדָה discurrebant; *numerus singularis pro plurali distributive, sc.* unaquæque deinceps discurrebat, una post alteram incedebat. *Hiphil* הִצְעִיד incedere facere, ducere. Job 18. v. 14. calcare *D. Hieronymo.*

צַעַד m. Gressus, passus, gradus, incessus, processus, deambulatio. Prov. 30. v. 29. *Cum affixo* צַעַדְךָ gressus tuus. Prov. 4. v. 12. צְעָדַי gressum meum. 2. Sam. 22. v. 37. *Plur.* צְעָדִים gressus. 2. Sam. 6. v. 13. *Constr.* צַעֲדֵי Job 18. v. 7. *Cum affixo* צְעָדָיו gressus ejus. Job 34. v. 21. צְעָדֶיהָ Prov. 5. v. 5.

צְעָדָה f. Incessus, gressus. 2. Sam. 5. v. 24. 1. Paral. 14. v. 15. *Plur.* צְעָדוֹת periscelides, armillæ; crurum ornamenta. Isa. 3. v. 20.

אֶצְעָדָה f. Periscelis, armilla, ornamentum brachii. Numer. 31. v. 50. 2. Sam. 1. v. 10.

מִצְעָדִים m. *Plur.* Gressus. *Constr.* מִצְעֲדֵי Psal. 37. v. 23. Prov. 20. v. 24.

צָעָה Migrare, discurrere, vagari, peragrare, peregrinari, peregre agere, gradi. Isa. 51. v. 14. prosterni. Jerem. 2. v. 20. *Part.* צֹעֶה gradiens. Isa. 63. v. 1. *Plur.* צֹעִים stratores. Jerem. 48. v. 12. *quasi a* יצע sternere *derivetur.* *Pihel* צִעָה idem. Jerem. 48. v. 12.

צַעֲצֻעִים m. *Plur.* Motiones, vagationes, discursiones: *aliis* filii, pueri: *aliis* statuarii. 2. Paral. 3. v. 10.

צָעַן Avelli, dimoveri, transferri, loco moveri, disrumpi, dissipari. Isa. 33. v. 20. *Alibi in Sacris literis non reperies.*

צעף צָעִיף m. Peplum, pallium, operimentum, velamen, velum, theristrum, caliptra: habitus. Genes. 24. v. 65. *Cum affixo* & removit צְעִיפָהּ velamen suum; *D. Hieronymus* depositoque habitu, quem sumpserat; *Septuaginta* & deposuit pallium suum. Genes. 34. v. 14. & 19.

צָעַק Clamare, declamare, inclamare, exclamare, vociferari, ejulare. Genes. 4. v. 9. & c. 27. v. 34. & c. 41. v. 55. Exod. 8. v. 12. & c. 14. v. 10. Deuter. 22. v. 27. Job 19. v. 7. Nehem. 9. v. 27. Psal. 88. v. 2. & 107. v. 6. 1. Reg. 20. v. 39. 2. Reg. 6. v. 26. & c. 8. v. 5. & 12. Isa. 19. v. 20. & c. 33. v. 7. & c. 65. v. 15. Thren. 2. v. 8. Jerem. 22. v. 20. *Niphal* נִצְעַק convocari, congregari. Judic. 7. v. 23. & c. 10. v. 17. conclamare, clamare *D. Hieronymo*. *Pihel* צַעֵק clamare, clamitare. 2. Reg. 2. v. 12. *Hiphil* הִצְעִיק convocare. 1. Sam. 10. v. 17.

צְעָקָה f. Clamor, vociferatio: querela, lamentatio, lamentum. Genes. 27. v. 34. Exod. 11. v. 6. Isa. 5. v. 7. Soph. 1. v. 10. Jerem. 49. v. 21. *Constr.* צַעֲקַת Genes. 18. v. 21. & c. 19. v. 13. Exod. 3. v. 9. Job 34. v. 28. Neh. 5. v. 1. Jerem. 25. v. 36. & c. 48. v. 5. Psal. 9. v. 13. *Cum affixo* צַעֲקָתוֹ clamorem ejus. Exod. 22. v. 23. הַכְּצַעֲקָתָהּ an secundum clamorem ejus. Gen. 18. v. 21.

צָעַר Minui, diminui: parvum, exiguum, vilem, contemptum, ignobilem esse. Jerem. 30. v. 19. Job 14. v. 21.

צָעִיר m. Parvus, exiguus, modicus, minimus. Genes. 25. v. 23. minimus. Gen. 43. v. 33. minor. Gen. 48. v. 14. parvulus. Psal. 68. v. 28. & 119. v. 141. junior. Judic. 6. v. 15. Jos. 6. v. 26. Mich. 5. v. 2. *Cum affixo* צְעִירוֹ minori suo. 1. Reg. 16. v. 34. *Plur.* צְעִירִים parvi, juniores, minores. Job 30. v. 1. *Constr.* צְעִירֵי minores; parvuli *D. Hieronymo*. Jerem. 49. v. 20. *Cum affixo* צְעִירֵיהֶם minores suos; *in textu scribitur* צְעוּרֵיהֶם *cum Vau, sed Masorethæ restituerunt Jod.* Jerem. 14. v. 3. & c. 48. v. 4. *Fœm.* צְעִירָה minor. Genes. 19. v. 31. & v. 34. & v. 35. & v. 38. & c. 29. v. 26. 1. Sam. 9. v. 20. *Cum affixo* minoritas, ætas minor: כִּצְעִרָתוֹ secundum minoritatem suam, *sc.* secundum minorem ætatem suam. Genes. 43. v. 33.

צְעֹרִים m. *Plur.* Parvuli, minores. Zach. 13. v. 7.

מִצְעָר m. Parvus, modicus, minimus: paucitas, res perexigua. Genes. 19. v. 20. Job 8. v. 7. 2. Paral. 24. v. 24. Isa. 63. v. 18. *nomen proprium*. Psal. 42. v. 7. Isa. 63. v. 18.

מִצְּעִירָה f. Perparvum. Dan. 8. v. 9. *Daghes est in Tzere euphoniæ caussa*.

צָפַד Adhærere, cohærere, concretum esse. Thren. 4. v. 8. *Semel tantummodo hoc Verbum in Sacris literis occurrit, apud Rabbinos vero frequentissime, significatque apud illos* constringere.

צָפָה Speculari, explorare, obſervare, conſiderare, contemplari, ſperare, proſpicere, expectare. Geneſ. 31. v. 49. Num. 23. v. 14. Hoſ. 9. v. 8. Prov. 31. v. 24. 2. Sam. 13. v. 34. & c. 18. v. 25. reſpicere. Cant. 7. v. 5. *Part.* צֹפֶה Epiſcopus: ſpeculator. Ezech. 3. v. 17. Hoſ. 9. v. 8. *Plur.* צֹפִים ſpeculatores. 1. Sam. 14. v. 16. *Cum affixo* צֹפַיִךְ ſpeculatorum tuorum. Iſa. 52. v. 8. *Plur. fœm.* צוֹפוֹת ſpeculantes. Prov. 15. v. 3. *Pihel* צִפָּה idem. Mich. 7. v. 7. Thren. 4. v. 17. Pſal. 5. v. 4. tegere, obtegere, obducere, operire. Exod. 25. v. 12. & 23. & c. 26. v. 29. & 32. & c. 27. v. 2. & 6. & c. 36. v. 34. Iſa. 21. v. 6. 1. Reg. 6. v. 29. & 31. Prov. 26. v. 22. 2. Paral. 4. v. 9. Jerem. 48. v. 19. Thren. 4. v. 17. Habac. 2. v. 1. aſpicere. Mich. 7. v. 7. צִפָּה זָהָב auro obducere. Exod. 36. v. 34.

צוֹפִיָּה f. Speculatrix. Prov. 31. v. 27.

צִפּוּי m. Obductio, tectorium, operimentum. Numer. 16. v. 38. & c. 17. v. 3. & 4.

צֶפֶת f. Corona, caput, *ſive* capitellum columnæ: obductio. 2. Paral. 3. v. 15.

צִפִּיָּה f. Speculatio, expectatio, ſpes, fiducia. *Cum affixo* בְּצִפִּיָּתֵנוּ in expectatione noſtra, in fiducia noſtra. Thren. 4. v. 17.

צָפָה f. Speculatio. *Cum affixo* צָפָתֵךְ ſpeculationis tuæ. Ezech. 32. v. 6. *Alii volunt eſſe Participium fœmininum Verbi* צוּף fluere, *& ſignificare* fluentem ex te, *hoc eſt ex ſanguine tuo, ut loco citato ſequitur.*

צָפִית f. Idem. Iſa. 21. v. 5.

מִצְפֶּה m. Specula, locus altus. Iſa. 21. v. 8. *Conſtr.* מִצְפֵּה *nomen proprium loci.* Judic. 11. v. 29.

מְצַפֶּה m. Speculator. *Iſa. 21. v. 6. Plur. cum affixo* מְצַפַּיִךְ ſpeculatores tui. Mich. 7. v. 4.

מִצְפָּה f. Specula. Geneſ. 31. v. 49.

צַפְצָפָה f. Speculatio, circumſpectio accuratiſſima: *aliis* ſupernatatio, ſuperfluxio. Ezech. 17. v. 5. *Subintellecta præpoſitione induit naturam adverbii, ſignificatque* circumſpectiſſime. *Quomodo explicaverit D. Hieronymus vide in radice* צפף.

צפח צַפַּחַת f. Ampulla, ſcyphus, phiala, lecythus: patina. 1. Reg. 17. v. 14. 1. Sam. 26. v. 11. & 16. 1. Reg. 17. v. 12. & c. 19. v. 7.

צַפִּיחִית f. Laganum, paſtillus, offa, placenta, cruſtula mellita, frixum cum oleo, & melle. Exod. 16. v. 31. *A nonnullis redditur* ſaccharum.

צָפַן Abſcondere, recondere, celare, occultare, reponere, conſervare, reſervare. Job 10. v. 13. & c. 21. v. 19. & c. 23. v. 12. Prov. 10. v. 14. Job 23. v. 12. Pſal. 31. v. 20. & 83. v. 4. Cant. 7. v. 14. retinere. Prov. 27. v. 16. abſcondere ſe, deliteſcere, latere in inſidiis, inſidiari. Pſal. 10. v. 8. & 56. v. 7. Prov. 1. v. 11. & 18. longe facere. Job 17. v. 4. *Niphal* נִצְפַּן recondi. Job 15. v. 20. Jerem. 16. v. 27. *Hiphil* הִצְפִּין abſcondere.

הַצְפִּינוֹ abſcondere eum. Exod. 2. v. 3. *cum Daghes euphonico ſine ulla cauſſa, pro* הַצְפִּינוֹ.

צָפוֹן m. Septemtrio, Aquilo, Boreas, pars Aquilonaris, pars cœli Borealis. Exod. 26. v. 35. Deut. 2. v. 3. Amos 8. v. 12. Jerem. 1. v. 13. Eccleſ. 11. v. 3. Ezech. 40. v. 19. & 23. & c. 47. v. 17. *cum* ה *in fine ſignificante motum ad locum* צָפֹנָה ad Aquilonem. Gen. 13. v. 14. 1. Paral. 26. v. 27. *Conſtr.* צְפוֹן Exod. 26. v. 20. Judic. 21. v. 19. Joſ. 8. v. 11. *abſolute* מִצָּפוֹן ab Aquilone. Joſ. 11. v. 2.

צְפוֹנִי m. Aquilonaris. Joel. 2. v. 20. *Eſt nomen gentis, & familiæ.* Num. 26. v. 15.

צָפוּן m. Arcanum, res recondita, theſaurus reconditus: adytum. *Cum affixo* צְפוּנִי arcanum meum. Ezech. 7. v. 22. *Plur. cum affixo* לִצְפוּנָיו abſconditis ejus. Job 20. v. 26.

צָפְנַת Tzophnat. *Hoc nomine Pharao Joſephum inſignivit.* Geneſ. 41. v. 45. *ab eo enim Ægyptiace appellatus eſt* צָפְנַת פַּעְנֵחַ occultorum revelator, *vel* interpres. *Apud Rabbinos variæ huic nomini ſignificationes tributæ leguntur. Modo enim* occulta declarantem *exponunt, modo* occulta illuſtrantem; *modo* Prophetam, *modo* Redemptorem *vertunt; modo* ſceptra tenentem, *modo* intelligentem *explicant; modo reddunt* aſtutum, *modo* videntem futura; *denique modo* ſpeculatorem, *modo* liberatorem *interpretantur.*

מַצְפּוּנִים m. *Plur.* Res abſconditæ, & repoſitæ. *Cum affixo* מַצְפֻּנָיו abſcondita ejus. Obad. 6.

צֶפַע m. Regulus, baſiliſcus, aſpis, hæmorrhois, vipera. Iſa. 14. v. 29.

צִפְעוֹנִי m. Idem. Iſa. 11. v. 8. & c. 14. v. 29. & c. 59. v. 5. Prov. 23. v. 32. *Plur.* צִפְעֹנִים reguli. Jerem. 8. v. 17.

צְפִיעִים m. *Plur.* Excrementa, ſtercora. *Conſtr.* צְפוּעֵי Ezech. 4. v. 15. *ſcribitur cum* ו, *ſed legendum per* י.

צְפִיעָה f. Fructus uterinus, progenies. *Plur.* צְפִעוֹת filiæ, neptes: vaſorum diverſa genera *D. Hieronymo.* Iſa. 22. v. 24.

צפף *Pihel* צִפְצֵף Pipire, garrire more avium. Iſa. 38. v. 14. ſtridere. Iſa. 8. v. 19. gannire. Iſa. 10. v. 14. muſſitare. Iſa. 29. v. 4.

צַפְצָפָה f. *Species ſalicis vilis juxta R. David, & alios Rabbinos.* Ezech. 17. v. 5. *ubi* צַפְצָפָה שָׂמוֹ ſalicem poſuit illud; *D. Hieronymus* in ſuperficie poſuit illud, *quia derivavit a* צוּף natare, ſupernatare.

צָפַר Avolare: mane ſurgere; diſcedere; maturare, accelerare. Judic. 7. v. 3.

צִפּוֹר c. *ſed f. ſæpius.* Avis, avicula, ales, volucre, paſſer; bubo. Geneſ. 7. v. 14. & c. 15. v. 10. Deuter. 14. v. 11. Levit. 14. v. 6. Ezech. 39. v. 17. Hoſ. 11. v. 12. Amos 3. v. 5.

צִפֹּר כָּנָף avis alata. Psal. 148. v. 10. צִפֹּר בּוֹדֵד passer solitarius. *Plur.* צִפֳּרִים aves. Levit. 14. v. 4. Isa. 31. v. 5. & צִפֳּרִים Nehem. 5. v. 18. Eccles. 9. v. 12. Isa. 31. v. 5. Psal. 104. v. 17.

צָפִיר m. Hircus, caper. *Constr.* צְפִיר Dan. 8. v. 5. & 8. & 21. *Plur. constr.* צְפִירֵי Esdr. 8. v. 35. 2. Paral. 29. v. 21.

צְפִירָה f. Tempus matutinum, sententia, caussa matutina: contritio *D. Hieronymo.* Ezech. 7. v. 10. *Constr.* צְפִירַת cidaris, corona, diadema. Isa. 28. v. 5.

צִפֹּרֶן m. Unguis, ungula: stylus, scalprum, scalpellum. Jerem. 17. v. 1. *Plur. cum affixo* צִפָּרְנֶיהָ ungues suos. Deut. 21. v. 12.

צְפַרְדֵּעַ c. Rana. Exod. 8. v. 6. crocodilus. Psal. 78. v. 45. *Plur.* צְפַרְדְּעִים ranæ. Exod. 8. v. 3. & 4. & 11. & 13. Psal. 105. v. 30.

צקל צִקְלוֹן m. Gluma, folliculus, cortex: vestis, theca, pera, palatha. *Cum affixo* בְּצִקְלֹנוֹ in veste sua. 2. Reg. 4. v. 42.

צרב *Hiphil* נִצְרַב Aduri, comburi, incendi: ardere. Ezech. 20. v. 47.

צָרֶבֶת f. Adurens: adustio, combustio: cicatrix adustionis: Levit. 13. v. 23. Prov. 16. v. 27.

צרה צְרִי & צֳרִי m. Opobalsamum: *aliis* resina, *sicuti D. Hieronymo*; *aliis* theriaca. Genes. 37. v. 25. & c. 43. v. 10. Jerem. 8. v. 22. & c. 46. v. 11. & c. 51. v. 8. Ezech. 27. v. 17.

צרח Clamare, exclamare, elevare vocem cum clamore, vociferari: jubilare: tribulari *D. Hieronymo.* Soph. 1. v. 14. *Hiphil* הִצְרִיחַ clamare. Isa. 42. v. 13.

צְרִיחַ m. Arx, propugnaculum, præsidium, munitio, turris munita, ædificium altum. Judic. 9. v. 49. *Plur.* צְרִיחִים antra. 1. Sam. 13. v. 6.

צרך צֹרֶךְ m. Necessitas, necesse, indigentia, necessarium: oportet. *Cum affixo* צָרְכֶּךָ necessitatem tuam. 2. Paral. 2. v. 16.

צרע צָרוּעַ m. Leprosus. Levit. 13. v. 44. & 45. & c. 14. v. 3. & c. 22. v. 4. Numer. 5. v. 2. *Ex Puhal Participium* מְצוֹרָע idem. Levit. 14. v. 2. 2. Paral. 26. v. 23. *Plur.* מְצוֹרָעִים leprosi. 2. Reg. 7. v. 3. *Fœm.* מְצֹרַעַת leprosa. Exod. 4. v. 6.

צָרַעַת f. Lepra. Levit. 13. v. 2. & 3. & 9. & 11. & c. 14. v. 57. & 2. Reg. 5. v. 27. 2. Paral. 26. v. 19. Deuter. 24. v. 8. *Cum affixo* מִצָּרַעְתּוֹ a lepra sua. 2. Reg. 5. v. 3.

Lepra triplex erat, hominum, vestium, atque ædium, & ad Sacerdotes spectabat de ea judicare, & curare, ac mundare lepra infectos. Lege Levit. cap. 14. & intelliges, quomodo cognosceretur, & curaretur.

צִרְעָה f. Crabro; *aliis* vespa; *aliis* apis. Exod. 23. v. 28. Deuter. 7. v. 20. Jos. 24. v. 12.

צָרַף Conflare, purgare, defæcare, purificare, excoquere; examinare, explorare, probare. Psal. 17. v. 3. & 26. v. 2. & 66. v. 10. Isa. 1. v. 25. & c. 46. v. 6. & c. 48. v. 10. Jerem. 6. v. 29. & c. 9. v. 7. Dan. 11. v. 35. Judic. 7. v. 4. urere. Zach. 13. v. 9. *Niphal* נִצְרַף conflari; probari *D. Hieronymo*. Dan. 12. v. 10. *Pihel* צֵרֵף conflare. Malach. 3. v. 3.

צֹרֵף m. Conflator, fusor, aurifex, faber ærarius: argentarius, purificator. Judic. 17. v. 4. Isa. 40. v. 9. Jerem. 10. v. 3. & c. 51. v. 17. Prov. 25. v. 4. *Plur.* צֹרְפִים aurifices. Nehem. 3. v. 8. & 32.

מַצְרֵף m. Fusorium vas, conflatorium: fornax *D. Hieronymo*; ustrina *quibusdam*. Prov. 17. v. 3.

צָרַר Ligare, vincire, colligare. Exod. 12. v. 34. Prov. 30. v. 4. Jos. 26. v. 8. Hos. 4. v. 19. & c. 13. v. 12. arctare, coarctare, adstringere, stringere, tribulare, affligere, comprimere, infestare, impugnare, oppugnare, angustiis afficere, hostiliter agere. Exod. 23. v. 22. Levit. 18. v. 18. Numer. 10. v. 9. & c. 25. v. 18. & c. 33. v. 55. Amos 5. v. 12. Esth. 9. v. 24. Psal. 7. v. 7. Isa. 63. v. 9. expugnare. Psal. 129. v. 1. *Part.* צֹרֵר hostis. Esth. 9. v. 24. obsessor. Num. 10. v. 9. ligans. Job 26. v. 8. *Plur.* צֹרְרִים angustiis afficientes. Num. 25. v. 18. *Constr.* צֹרְרֵי hostes. Isa. 11. v. 13. Amos 5. v. 12. *Cum affixo* צוֹרְרֶיךָ inimicos tuos. Psal. 8. v. 3. צֹרְרַי inimicis meis. Psal. 31. v. 12. *Puhal Participium plur.* מְצֹרָרִים colligati. Jos. 9. v. 4.

צְרוֹר m. Ligamen, fasciculus, crumena, loculus, sacculus. Genes. 42. v. 35. 1. Sam. 25. v. 29. Agg. 1. v. 6. Cant. 1. v. 13. Job 14. v. 13. Prov. 7. v. 20. granum, lapis, lapillus; Prov. 26. v. 8. Amos 9. v. 9. calculus. 2. Sam. 17. v. 13. *Plur.* צְרֹרוֹת ligamina, sacculi. Genes. 42. v. 35.

מֵצַר m. Angustia. Psal. 118. v. 5. *Plur.* מְצָרִים angustiæ. Thren. 1. v. 3. *Constr.* מְצָרֵי Psal. 116. v. 3.

IN-

INCIPIENTIA

A ק

ק In numeris valet centum, semperque est litera radicalis, atque ita fortasse appellata est, quia circulum ex parte refert.

קא *Hinc* קָאַת f. Onocrotalus *D. Hieronymo; aliis* pelecanus, *quorum duo genera, alterum volucre, alterum aquaticum, qui Latino vocabulo* onocrotali *appellantur, nomine a Græcis mutuato, sc.* ὄνος asinus, *&* κρόταλος crepitus, crepitaculum. *Est avis cycno admodum similis, quæ collum aquæ immergens, spiritumque attrahens sonum edit ruditum asini referentem. Ejus esus utpote avis immundæ a Mose prohibetur.* Levit. 11. v. 18. Soph. 2. v. 14. Deut. 14. v. 17. Psal. 102. v. 7.

קָאָה Vomere, evomere. Levit. 18. v. 28. & Jerem. 25. v. 27. *cum* י *vel* ו *pro* א, וּקְיוּ *vel* וּקִיו & vomite. *Hiphil* הֵקִיא evomere. Prov. 25. v. 16. Jon. 2. v. 11.

קָבַב Maledicere, execrari, male precari, imprecari. Numer. 23. v. 8. & v. 27. & c. 24. v. 11. *Anomalum* קָבָה maledicito. Numer. 22. v. 11. *cum* ה *paragogico, ubi vocalis brevis, & Daghes producta sunt in Kametz longum, pro* קַבָּה. *Item* קָבְנוֹ execrare illum. Numer. 23. v. 13. *pro* קָבֶנּוּ. *Primus, qui nomen Dei blasphemavit, illique maledixit, lapidibus obrutus est; quæ pœna in omnes blasphemos a Deo est sancita.* Levit. c. 24.

קֻבָּה f. Lupanar: *aliis* tabernaculum. Numer. 25. v. 8.

קוֹבָה f. Vulva: *aliis* tabernaculum. *Cum affixo* אֶל־קֻבָתָהּ in lupanari ipsius. Num. 25. v. 8. *aliis* in tabernaculo ejus; *aliis* in locis genitalibus ejus, *sicuti D. Hieronymo.*

קֵבָה

קֵבָה f. Venter, ventriculus beſtiarum, ingluvies. Deut. 18. v. 13. *formam habet quaſi a* קוּב, *quemadmodum dictio præcedens.*

קַב m. Cabus, *menſura frumentaria parva continens ſextam partem ſati, ſc. 24 ova; ſatum enim continet centum, & quadraginta quatuor ova.* 2. Reg. 6. v. 25. *Plur.* קַבִּים cabi. *Hic numerus Pluralis apud Rabbinos eſt uſitatiſſimus.*

קִבֵּל *Pihel* Accipere, recipere, ſuſcipere, acceptare, acquieſcere. Prov. 19. v. 20. Job 2. v. 10. Eſth. 4. v. 4. & c. 9. v. 27. Eſdr. 8. v. 30. 1. Paral. 12. v. 19. & c. 21. v. 11. 2. Paral. 29. v. 16. & 22. *Hiphil Participium* מַקְבִּילוֹת ſuſcipientes, *aliis* oppoſiti. Exod. 26. v. 5.

קֹבֶל Coram, ex adverſo, contra, e regione. 2. Reg. 15. v. 10. *Cum affixo* קָבְלוֹ, *in aliis exemplaribus* קָבְלוֹ contra eam. Ezech. 26. v. 9. *aliis* baliſta, aries, *tormenti genus.*

קַבָּלָה f. Receptio; *ſc. doctrinæ, quam poſteri viva voce deinceps a majoribus recipiunt.* Cabbala *apud Hebræos vulgo appellatur, ſtricteque eadem eſt, ac Maſora. Uſu tamen receptum eſt, ut Cabbalæ nomine non intelligatur quælibet* παράδοσις traditio, *ſed non ſcripta; neque omnis* ἄγραφος, *ſed* μυστικωτέρα; *ſicuti nomine Midras traditio, quæ ſcriptis mandabatur, intelligitur. Hebræi enim Legem dividunt in ſcriptam, & non ſcriptam, vel alio nomine oralem, videlicet ore traditam; ſcriptam ajunt contineri in Pentateucho, ſeu quinque libris a Moſe compoſitis; oralem vero contendunt a Moſe voce traditam fuiſſe, & a Moſe ad poſteros omnes nunquam interrupta ſucceſſione derivatam. Primis temporibus agebat de rebus ad Dei cultum, & religionem ſpectantibus, a recentioribus autem Hebræis in nugas converſa eſt, & ad res impias etiam magno cum dedecore traducta. Hæc lex Oralis in duas partes dividitur, in quarum altera lex, & cæremoniæ explicantur, in altera profundiora legis myſteria exponuntur, & hæc pars proprie ab Hebræis vocatur Cabbala. Ejus ſpecies tres enumerantur apud autores; quarum prima complectitur myſticam, & magis ſecretam Scripturæ expoſitionem, quam Hebræi volunt primo in monte Sinai Moſi a Deo fuiſſe traditam, a Moſe Joſuæ, a Joſue LXX ſenioribus, ab his Prophetis, a Prophetis Eſdræ, & ſynagogæ magnæ, ab his tandem Rabbinis, & Judæis hodiernis. Altera ſpecies dicitur Cabbala practica, quæ tanquam Magica, & illicita prohibetur. Arbitrantur enim Judæi per hanc literas, vel verba ſacræ Scripturæ detorquendo, & arcana ex iis eliciendo ſe poſſe miracula patrare, ægrotos ſanare, Dæmones fugare, & alia hujuſmodi facere. Tertia ſpecies apud recentiores Judæos proprie dicta Cabbala ludit in verbis, punctis, & accentibus Sacræ Scripturæ, elicit ſenſus myſticos ex variis permutationibus, abbreviaturis, literarum figura, numeris, & myſteria plerunque inania, & ſuperſtitioſa excogitat. Hæc tertia ſpecies rurſus tripliciter dividitur. Primam vocant Judæi* גִּימַטְרִיָּא Ghematriam, *qua*

per

per arithmeticam literarum supputationem explicant dictionem unam per alteram, ex cujus literis idem numerus exsurgit; secundam dicunt נוֹטָרִיקוֹן Notaricon, *qua per literarum compendium singulæ literæ alicujus vocis totidem verba significant, quæ habent easdem literas in principio, vel in fine; tertiam appellant* תְּמוּרָה Temurà, *sc. permutationem, qua vel eodem literarum numero manente, & ordine retento aliter literæ componuntur; vel, literis translatis, aliud vocabulum fit, quod primum explicat; vel una litera in alterius locum sufficitur, v. g.* א *prima alphabeti Hebraici litera pro* ת *ultima,* ב *secunda pro* ש *penultima* &c. *Cabbalæ autores non alios jure facies, quam superstitiosos Rabbinos, qui cum cæci cæcum populum ducant, simul cum eo in foveam se præcipitant. Itaque Cabbala est ars vana, ridicula, sæpe impia, & superstitiosa, ac propterea merito repudianda, cum nefas sit in rebus sacris ludere, & in eo studio versari, quod non recte intelligendis sacris literis, sed potius corrumpendis inservit.*

קָבַע Extorquere, rapere, diripere, spoliare, expoliare; vi adimere, vi capere: configere *D. Hieronymo*. Prov. 22. v. 23. Mal. 3. v. 8.

קוֹבַע f. Galea, cassis. 1. Sam. 17. v. 38. Ezech. 23. v. 24.

קֻבַּעַת f. Fæx; fundum *D. Hieronymo*. Isa. 51. v. 17. & 22.

קָבַץ Colligere, accumulare, aggregare, congregare, acervare, adunare, coadunare, comportare, contrahere. Genes. 41. v. 48. Deuter. 13. v. 16. 1. Reg. 20. v. 1. Nehem. 7. v. 5. Joel. 2. v. 6. 1. Sam. 14. v. 19. Psal. 41. v. 7. *Niphal* נִקְבַּץ congregari. Genes. 49. v. 20. Esth. 2. v. 8. Jos. 10. v. 6. *Anomalum* נִקְבְּצוּ congregate vos. Joel. 3. v. 11. *Imperat. cum nun characteristico Præteriti, pro* הִקָּבְצוּ. *Pihel* קִבֵּץ congregare, contrahere. Deuter. 30. v. 3. Ezech. 16. v. 37. Jerem. 49. v. 5. Hos. 9. v. 6. Zach. 10. v. 8. Mich. 2. v. 12. *Puhal* קֻבַּץ colligi, congregari. Ezech. 38. v. 8. קֻבָּצָה *pro* קֻבְּצָה congregata est. Mich. 1. v. 7. *juxta sententiam R. David. Hithpahel* הִתְקַבֵּץ congregare se, congregari. Judic. 9. v. 47. Isa. 44. v. 11.

קִבּוּצִים m. *Plur.* Collectiones, coadunationes, congregationes, catervæ. *Cum affixo* קִבּוּצַיִךְ congregationes tuæ. Isa. 57. v. 13. *Hinc apud Grammaticos originem trahit vocalis* קִבּוּץ, *quia collectis, & contractis labiis est pronuntianda, ut* y, *vel* u *apud Gallos.*

קְבֻצָה f. Congregatio, acervatio, coadunatio, collectio. *Constr.* קְבֻצַת Ezech. 22. v. 20.

קָבַר Sepelire, sepulcro condere, humare, tumulare, contumulare. Genes. 23. v. 19. Num. 11. v. 34. Deuter. 34. v. 6. Jerem. 14. v. 16. 2. Reg. 9. v. 10. & c. 12. v. 22. 1. Sam. 25. v. 1. & c. 31. v. 13. Jos. 24. v. 30. *Niphal* נִקְבַּר sepeliri. Genes. 15. v. 15. Ruth 1. v. 17. Jerem. 22. v. 19. *Pihel* קִבֵּר sepelire. Numer. 33. v. 4. Ezech. 39. v. 14. & 15. Jer. 14.

14. v. 16. Hos. 9. v. 6. מְקַבֵּר vespillo, humator, contumulator. Jerem. 14. v. 16. מְקַבְּרִים sepelientes, humatores. Ezech. 39. v. 15. *Puhal* קֻבַּר sepeliri. Genes. 25. v. 10.

Ex Sacris literis colligitur, tum victimas, tum res alias vel manducatas fuisse, vel combustas, vel sepultas. Sepeliebatur itaque caro lacte condita, capilli Nazirai immundi, primogenitus asinus, bestiæ profanæ, aut feræ in atrio mactatæ, avis leprosi, bos lapidandus, vitula decollanda, animalia, quæ abortierant, victimæ sacratæ altari, vel Templo reficiendo ante immolationem mortuæ. Comburebatur autem cæsaries Nazirai mundati, arborum præputium, primitiæ pollutæ, ferta contaminata, sacra quælibet mactata loco, vel tempore non suo, sacrificia oblata pro delicto dubio, cum ante sparsionem sanguinis domino innotescebat, se non esse reum, neque quidquam deliquisse. Circa comestionem vero victimarum locus, tempus, & personæ, quibus victimas comedere permissum, sunt considerandæ. Itaque sacrificia piacularia, salutaria publica, & pro delicto die mactationis, & nocte insequenti tantummodo comedere licebat, reliqua sacrificia die mactationis, nocte, & die sequenti usque ad occasum Solis; excipe agnum Paschalem, cujus comestio tantummodo usque ad mediam noctem erat permissa. Quod vero attinet ad locum, aliæ in atrio, aliæ extra atrium comedebantur. Tandem aliæ victimæ comedebantur solum a Sacerdotibus, aliæ etiam ab earum dominis. Sic primogenitis tantummodo Sacerdotibus vesci licebat; ut etiam sacrificiis salutaribus publicis, sacrificiis piacularibus, & pro delicto Sacerdotibus solum familiæ ministrantis in atrio; armo vero, & pectore salutariorum privatorum maribus æque, ac fœminis.

קֶבֶר m. Sepulcrum, tumulus, sepultura. Genes. 23. v. 4. Num. 19. v. 18. 2. Sam. 19. v. 38. Job 5. v. 25. Psal. 5. v. 10. *Cum affixo* קִבְרוֹ sepulcrum suum. Genes. 23. v. 6. מִקִּבְרֶךָ de sepulcro tuo. Isa. 14. v. 19. קִבְרִי sepulcrum meum. Jer. 20. v. 17. *Plur.* קְבָרִים sepulcra. Exod. 14. v. 11. 2. Paral. 34. v. 4. Job 17. v. 1. *Constr.* קִבְרֵי Nehem. 3. v. 16. Jerem. 26. v. 23. *Cum affixo* מִקִּבְרֵיהֶם de sepulcris eorum. Jerem. 8. v. 1. קִבְרֵינוּ sepulcrorum nostrorum. Genes. 23. v. 6. *Fœm. plur.* קְבָרוֹת Job 21. v. 32. בֵּית הַקְּבָרוֹת cœmeterium. *Constr.* קִבְרוֹת Numer. 11. v. 35. Deut. 9. v. 22. Nehem. 2. v. 5. *Cum affixo* קִבְרוֹתֵיכֶם sepulcra vestra. Ezech. 37. v. 12. קִבְרֹתָיו sepulcra ejus. Ezech. 32. v. 22. קִבְרֹתֶיהָ sepulcra ejus. Ezech. 32. v. 23.

קְבוּרָה f. Sepulcrum, sepultura. Isa. 14. v. 20. Eccles. 6. v. 3. 2. Paral. 26. v. 23. *Constr.* קְבֻרַת Genes. 35. v. 20. Jerem. 22. v. 19. *Cum affixo* קְבֻרָתוֹ sepulcrum ejus. Deut. 34. v. 6.

קָדַד Adorare, inclinare, incurvare verticem ad præstandum honorem, incurvare se. Genes. 4. v. 31. Exod. 4. v. 31. 1. Reg. 1. v. 16.

קָדְקֹד m. Vertex capitis. Gen. 49. v. 26. Deuter. 33. v. 20. Psal. 68. v. 22. *Cum affixo*

קָדְקֳדךָ

קָדְקֳדְךָ verticem tuum. Deuter. 28. v. 35. קָדְקֳדוֹ verticem ejus. Psal. 7. v. 17.

קִדָּה f. Casia, *cannæ aromaticæ species;* costum *quibusdam*. Exod. 30. v. 24. Ezech. 27. v. 19.

קָדַח Accendere, incendere, succendere; accendi, ardere, conflagrare. Deuter. 32. v. 22. Jerem. 15. v. 14. & c. 17. v. 4. Isa. 50. v. 11. & c. 64. v. 2.

קַדַּחַת f. *Infirmitas quædam ardentissima, quam alii* carbunculum, *alii* sacrum ignem, *alii communiori sententia* febris *speciem esse asserunt*. Levit. 26. v. 16. Deut. 28. v. 22. febris *D. Hieronymo*.

אֶקְדָּח m. Carbunculus. Isa. 54. v. 12.

קָדַם *Pihel* קִדֵּם Antevertere, anteire, antecedere, præcedere, præire, prævenire, præcurrere, prægredi, prævertere, præoccupare, obvenire. Jon. 4. v. 2. Psal. 17. v. 13. & 21. v. 4. & 59. v. 11. & 119. v. 147. Mich. 6. v. 6. 2. Sam. 22. v. 19. *Hiphil* הִקְדִּים præponere, anteponere, præferre, præmittere. Job 41. v. 2. Amos 9. v. 10.

קֶדֶם m. Antiquitas, prioritas, prima rerum origo, principium, initium. Deuter. 33. v. 15. 2. Reg. 19. v. 25. Jerem. 46. v. 26. Oriens, pars Orientalis. Genes. 10. v. 30. & c. 25. v. 6. & c. 29. v. 1. Numer. 23. v. 7. Judic. 6. v. 33. Isa. 2. v. 6. sæculum, perpetuum, æternitas. Psal. 55. v. 20. *adverbialiter* antiquitus, dudum, ante, antea, antequam, pridem, olim, ab initio. Genes. 2. v. 8. Psal. 74. v. 2. & 119. v. 152. & 139. v. 5. Isa. 45. v. 21. Habac. 1. v. 12. כְּקֶדֶם sicut antea, olim, pridem: מִקֶּדֶם ab antiquitate, ab æterno, inde a principio, olim, quondam. Habac. 1. v. 12. Mich. 5. v. 2. ab Oriente. Genes. 2. v. 8. & c. 3. v. 24. ante. Jos. 7. v. 2. קֵדְמָה ad Orientem. Genes. 25. v. 6. *Plur. constr.* קַדְמֵי initia, principia. Prov. 8. v. 23. *ubi* מִקַּדְמֵי־אָרֶץ ab initiis terræ, *D. Hieronymus vertit* ex antiquis antequam terra fieret.

קַדְמָה f. Idem: *item* ante: antiquitas. *Constr.* קִדְמַת ante. Genes. 2. v. 14. 1. Sam. 13. v. 5. Ezech. 39. v. 11. *cum Pathach ab initio* קַדְמַת antequam. Psal. 129. v. 6. *Cum affixo* לְקַדְמָתָם ad antiquitatem suam. Ezech. 16. v. 55. a diebus קֶדֶם קַדְמָתָהּ antiquitatis ejus, *D. Hieronymo* a diebus pristinis. *Plur. cum affixo* כְּקַדְמוֹתֵיכֶם secundum antiquitates vestras, Ezech. 36. v. 11.

קָדִים m. Oriens, anterior plaga cœli: Eurus, Subsolanus, Vulturnus, *ventus, qui flat ab Oriente. Prædicti tres venti flant ab Oriente, sed Eurus ad Meridiem, Vulturnus ad Septemtrionem, & Subsolanus ab Oriente æquinoctiali. Cum autem sub Sole diu morentur, ex eo caliditatem, & siccitatem contrahunt, & cum ab aere temperato veniant, matutino tempore ad ortum Solis maxime salubres sunt*. Genes. 41. v. 6. Ezech. 40. v. 19. & 23. & c. 48. v. 1. Psal. 78. v. 26. Habac. 1. v. 9. ventus urens. Exod. 10. v. 13. Jer. 18. v. 17. Isa.

27. v. 8. Hos. 13. v. 15. Jon. 4. v. 8. ventus vehemens. Exod. 14. v. 21. *Plerunque conjungitur cum nomine* רוּחַ ventus. קָדִימָה ad Orientem. Ezech. 11. v. 1. Habac. 1. v. 9.

קַדְמוֹנִים *Plur.* m. Antiquitates, prioritates. Judic. 5. v. 21. *D. Hieronymus explicat per* Cadumim *nomen proprium.*

קַדְמֹנִי m. Priscus, prior, pristinus, antiquus. 1. Sam. 24. v. 14. Orientalis. Joel. 2. v. 20. Ezech. 10. v. 19. & c. 47. v. 18. Zach. 14. v. 8. *Plur.* קַדְמֹנִים antiqui. Job 18. v. 20. Ezech. 38. v. 17. *Fœm.* קַדְמֹנִיּוֹת antiquæ, primitivæ. Mal. 3. v. 4. priora, anteriora. Isa. 43. v. 18.

קַדְמֹנָה f. Orientalis. Ezech. 47. v. 8.

קָדַר Tenebrescere, obtenebrari, obscurari; atratum, pullatum incedere; atrum, obscurum, tetrum, tristem, mœstum esse. Mich. 3. v. 6. Psal. 35. v. 14. & 38. v. 7. & 43. v. 2. & 42. v. 10. Job 5. v. 11. & c. 6. v. 16. & c. 30. v. 28. Jerem. 4. v. 28. & c. 8. v. 21. & c. 14. v. 2. Joel. 2. v. 10. & c. 5. v. 7. *Part.* קֹדֵר ater, pullatus, tristis, mœrens. Psal. 35. v. 14. *Plur.* קֹדְרִים mœrentes, pullati, obscurati. Job 30. v. 28. *Hiphil* הִקְדִּיר atratum reddere, obtenebrare, obscurare. Ezech. 31. v. 15. & c. 32. v. 7. *Hithpahel* הִתְקַדֵּר obtenebrari, obscurari. 1. Reg. 18. v. 45.

קַדְרוּת f. Atror, nigredo, obscuritas, tenebræ. Isa. 50. v. 3.

קְדֹרַנִּית Atrate, obscure: humiliter. Malach. 3. v. 14. tristes *D. Hieronymo.*

קִדְרוֹן m. Kidron. *Nomen torrentis, qui ita ab opacitate appellatus est, sicuti sentit D. Hieronymus Jerem. cap. 31. Alluit Hierosolymam ad Orientem, eamque separat a monte Oliveto; eodem nomine vocatur etiam vallis, per quam fluit.*

קָדַשׁ Parari, præparari, destinari: sacrari, consecrari, sanctificari, sanctum evadere; sanctum, sacrum, purum esse, *vel* fieri. Exod. 29. v. 21. & 37. Levit. 6. v. 11. & 27. 1. Sam. 21. v. 5. Deuter. 22. v. 9. sanctificare. Isa. 65. v. 5. *Niphal* נִקְדַּשׁ sanctificari. Exod. 29. v. 43. Numer. 20. v. 13. Ezech. 39. v. 27. Isa. 5. v. 16. *Pihel* קִדֵּשׁ sacrare, consecrare, dicare, dedicare, inaugurare, sanctificare, sanctum reddere, reparare, restaurare ad usum sacrum. Genes. 2. v. 3. Exod. 13. v. 2. & 23. & c. 19. v. 14. & c. 36. v. 23. & c. 29. v. 27. & 44. Levit. 25. v. 10. Nehem. 3. v. 1. 1. Reg. 8. v. 64. Numer. 6. v. 11. Ezech. 20. v. 20. & c. 37. v. 28. & c. 36. v. 23. *cum de bello, aut jejunio usurpatur,* præparare, edicere, indicere. Isa. 13. v. 3. Mich. 3. v. 5. Joel. 1. v. 14. Jerem. 6. v. 4. 2. Reg. 10. v. 20. Jerem. 51. v. 27. destinare. Jerem. 22. v. 7. instituere. Exod. 19. v. 10. *Puhal* קֻדַּשׁ sanctificari. Ezech. 48. v. 11. 2. Paral. 26. v. 18. *Hiphil* הִקְדִּישׁ consecrare, præparare. Numer. 8. v. 17. Soph. 1. v. 7. Jerem. 12. v. 3. 2. Sam. 8. v. 11. *Hithpahel* הִתְקַדֵּשׁ sanctificari, purificari: ostendere se sanctum. Levit. 11. v. 44. Isa. 30. v. 29. 2. Paral. 30. v. 3.

קָדוֹשׁ m. Sanctus, sacer, divus, devotus, incontaminatus, sacrosanctus, impollutus, purus, castus. Exod. 19. v. 6. Job 6. v. 10. Isa. 6. v. 3. *Constr.* קְדוֹשׁ Isa. 1. v. 4. *Cum affixo* קְדֹשִׁי sanctus meus. Habac. 1. v. 12. קְדוֹשְׁכֶם sanctus vester. Isa. 43. v. 15. *Plur.* קְדוֹשִׁים sancti. Zach. 14. v. 5. Jos. 24. v. 19. Psal. 16. v. 3. Prov. 9. v. 10. *Cum affixo* קְדֹשָׁיו sancti ejus. Deuter. 33. v. 3. בִּקְדֹשָׁיו in sanctis suis. Job 15. v. 15.

קֹדֶשׁ m. Sanctitas, res sancta, sanctimonia, sanctificatio; sacrum: mundities. Exod. 3. v. 5. & c. 22. v. 30. Levit. 10. v. 10. & c. 22. v. 10. & 14. קֹדֶשׁ הַקֳּדָשִׁים adytum. Exod. 26. v. 33. *Nomine* קֹדֶשׁ־קָדָשִׁים sanctitas sanctitatum *in Sacris literis modo designatur locus Templi sacratissimus, ubi erat Arca; modo altare; modo panes propositionis; modo holocausta, & sacrificia a solis Sacerdotibus comedenda; modo Templi vasa; modo Sacerdotum vestes intelliguntur. Cum affixo* קָדְשׁוֹ sanctitatis suæ. Isa. 52. v. 10. קָדְשְׁךָ sanctitatis tuæ. Deut. 26. v. 15. *Plur. cum Kametz præter analogiam* קָדָשִׁים Exod. 30. v. 1. & קֳדָשִׁים 2. Paral. 35. v. 13. & קֳדָשִׁים Nehem. 10. v. 34. *Constr.* קָדְשֵׁי Numer. 18. v. 32. 1. Reg. 15. v. 15. *Cum affixo* קֳדָשָׁיו sanctificationes ejus. Num. 5. v. 10.

Ex sacrificiis alia dicebantur קָדְשֵׁי קֳדָשִׁים sanctissima; *alia* קֳדָשִׁים קַלִּים minus sancta, sancta levia *nuncupabantur. Sacrificia salutaria publica, sacrificia pro delicto, & sacrificia piacularia erant* קָדְשֵׁי קֳדָשִׁים; *reliqua autem sacrificia* קֳדָשִׁים קַלִּים. *Sacerdotum erant pelles victimarum oblatarum in sacrificium sanctissimum tum publicum, tum privatum, si excipias victimas, quæ etiam cum pelle igne erant consumendæ; in sacrificiis autem minus sanctis pelles victimarum offerentibus dominis restituebantur. Sanctissimis soli Sacerdotes in loco sancto vescebantur, minus sanctis etiam domini in urbe Hierosolyma præter sacrificia primogenitorum animantium, quæ a solis Sacerdotibus comedebantur.*

מִקְדָּשׁ m. Sanctificatio, domus sanctitatis, sanctuarium, sacrarium. Exod. 25. v. 8. palatium regium, asylum. Amos 7. v. 13. Isa. 8. v. 14. Templum. Ezech. 45. v. 3. *Quandoque* מִקְּדָשׁ *cum Daghes euphonico in Koph*. Exod. 15. v. 17. *Constr.* מִקְדַּשׁ Ezech. 48. v. 10. *Cum affixo* אֶל־מִקְדָּשׁוֹ in sanctuarium suum. Isa. 16. v. 12. *Plur.* מִקְדָּשִׁים sanctuaria. Ezech. 21. v. 2. sanctificationes. Amos 7. v. 9. *Constr.* מִקְדְּשֵׁי Psal. 73. v. 17. *Cum affixo* מִקְדָּשֶׁיךָ sanctuaria tua; *D. Hieronymus* sanctificationem tuam. Ezech. 28. v. 18.

מִקְדַּשׁ m. Sanctuarium. *Plur. cum affixo* מִקְדְּשֵׁיהֶם sanctuaria illorum. Ezech. 7. v. 24.

קָדֵשׁ m. Scortum masculum, cinædus, meritorius, prostibulum, pathicus, impurus, effœminatus. Deuter. 23. v. 17. 1. Reg. 14. v. 24. & c. 22. v. 47. *Plur.* קְדֵשִׁים Job 36. v. 14. 2. Reg. 23. v. 7. 1. Reg. 15. v. 12. *Fœm.* קְדֵשָׁה meretrix, scortum, prostibulum publicum; *magisque significat, quam* זוֹנָה. Genes. 38. v. 21. & 22. Deut. 23. v. 17. *Plur.* קְדֵשׁוֹת meretrices. Hos. 4. v. 14. *Solebant meretrices obvelari, ut habetur de Tamar* Gen. c. 38.

Spon-

Sponsalia *apud Hebræos dicuntur* קִדּוּשִׁים *a sanctitate, & castitate; sicuti* קִדֵּשׁ despon-sare *apud eosdem significat.*

קָהָה Obstupescere, obtusum fieri, *de dentibus proprie usurpatur.* Jerem. 31. v. 29. Ezech. 18. v. 2. *Pihel* קֵהָה hebetare, obtundere, retundere, obtusum reddere. Eccles. 10. v. 10.

קָהַל Congregare, *homines tantum. Partic. fœm.* קֹהֶלֶת aggregatrix, congregans, congregatrix: concionator. Eccles. 7. v. 28. *Ceterum fere pro viro congregante cœtum Ecclesiasticum usurpatur. Est etiam libri nomen, vel autoris, vulgo* Ecclesiastes, *quo nomine innuitur Rex Salomon omnibus scientiis, & artibus instructus.* Eccles. 1. v. 2. & 12. & c. 12. v. 8. & 9. & 10. *Niphal* נִקְהַל congregari: *de hominibus tantum usurpatur.* Esth. 9. v. 2. Exod. 32. v. 1. *Hiphil* הִקְהִיל congregare, convocare; constipare. Numer. 8. v. 9. Ezech. 38. v. 13.

קָהָל m. Congregatio, cœtus, concio, conventus, collegium, adunatio, turba, ecclesia, respublica. Exod. 26. v. 7. Esdr. 2. v. 63. Nehem. 5. v. 13. *Constr.* קְהַל Levit. 16. v. 17. Deuter. 23. v. 3. & c. 31. v. 30. Nehem. 13. v. 1. 1. Paral. 13. v. 2. *Cum affixo* קְהָלֵךְ congregatio tua. Ezech. 27. v. 34.

קְהִלָּה f. Congregatio, coadunatio, ecclesia, synagoga. Nehem. 5. v. 7. *Constr.* קְהִלַּת Deuter. 33. v. 4.

מַקְהֵלִים m. *Plur.* Congregationes, ecclesiæ. Psal. 26. v. 12. *Fœm.* מַקְהֵלוֹת ecclesiæ. Psal. 68. v. 27.

קוֹא Vomere, evomere, revomere, excreare, exspuere. Levit. 18. v. 28. *Anomalum* קְיוּ vomite. Jerem. 25. v. 27. *Imperat. cum Jod loco Aleph, pro* קְאוּ. *Hiphil* הֵקִיא idem. Jon. 2. v. 11. Job 20. v. 15. Prov. 25. v. 16.

קִיא m. Vomitus. Isa. 28. v. 8. *Cum affixo* בְּקִיאוֹ in vomitu suo. Isa. 19. v. 14.

קֵא m. Idem. *Cum affixo* קֵאוֹ vomitum suum. Prov. 26. v. 11.

קִיקָלוֹן m. Vomitus ignominiæ. Jerem. 48. v. 26. Hab. 2. v. 16.

קָאַת & קָאָה f. Platea, pelecanus, onocrotalus; cuculus. Deuter. 14. v. 18. Levit. 11. v. 18. Isa. 34. v. 11. Soph. 2. v. 14. *Constr.* קְאַת Psal. 102. v. 7. *Vide* קא *p.* 423.

קָוָה Præstolari, expectare, sperare, fidere, confidere. Psal. 25. v. 3. & 37. v. 9. & 69. v. 7. Isa. 40. v. 31. & c. 49. v. 23. Thren. 3. v. 9. & 25. *Pihel* קִוָּה sperare, fidere, confidere, expectare. *Construitur cum Dativo, & Accusativo, & præpositione* אֶל. Isa. 8. v. 17. Hos. 12. v. 6. Job 3. v. 9. & c. 7. v. 2. Mich. 5. v. 7. Jerem. 8. v. 15. *Niphal* נִקְוָה confluere, *de aquis usurpatum; de hominibus autem* congregare se. Genes. 1. v. 9. Jer. 3. v. 17.

קַו & קָו m. Linea, delineatio, norma, perpendiculum, funiculus, regula, amussis, filum mensorium. Isa. 28. v. 10. 2. Reg. 21. v. 14. Job 38. v. 5. Thren. 2. v. 8. 2. Paral. 4. v. 2. gentem קַו־קָו lineatim operantem; *D. Hieronymus vertit* ad gentem expectantem, & conculcatam. Isa. 18. v. 2. *& cum* ה *redundante*, קָוֶה linea. Jerem. 31. v. 39. Zach. 1. v. 16. 1. Reg. 7. v. 23. *Cum affixo* קַוָּם sonus eorum *D. Hieronymo*. Psal. 19. v. 5. *quidam tamen legunt* קוֹלָם. *Puto, D. Hieronymum potius habuisse rationem sensus, quam verborum, cum in Sacris literis dictio* קַו *nunquam* vocem, *vel* sonum *significet*.

מִקְוֶה m. Expectatio, spes. Esdr. 10. v. 2. confluentia, congregatio, collectio, conceptaculum, piscina. *Constr.* מִקְוֵה congregatio. Genes. 1. v. 10. Exod. 7. v. 19. spes, expectatio. Jer. 14. v. 8. *Fœm.* מִקְוָה lacus. Isa. 22. v. 11.

מִקְוֵא & מִקְוֵה m. Netum, filatum: collectio, vectigal. 1. Reg. 10. v. 28. 2. Paral. 1. v. 16.

תִּקְוָה f. Expectatio, spes: aggregatio, collectio. Job 5. v. 16. & c. 14. v. 7. Zach. 9. v. 12. *Constr.* תִּקְוַת expectatio. Psal. 19. v. 9. funiculus, filum. Jos. 2. v. 18. & 21. *Cum affixo* תִּקְוָתִי spes mea. Job 17. v. 15. תִּקְוָתָהּ spes ejus. Ezech. 19. v. 5.

קוּט Fastidire, fastidio esse, *vel* habere, abjicere, repellere, abominari: displicere. Job 8. v. 14. litigare, contendere. Psal. 95. v. 10. *Niphal* נָקוֹט fastidio esse, displicere. Ezech. 6. v. 9. & c. 20. v. 43. *Anomalum* נָקְטָה Job 10. v. 1. *cum Sceva accelerandæ pronuntiationis caussa, pro* נָקוֹטָה. *Hithpahel* הִתְקוֹטֵט mœrere, fastidio torquere se; litigare, contendere. Psal. 119. v. 158. & 139. v. 21.

קֹט m. Fastidium: paululum, pauxillum. Ezech. 16. v. 47.

קוֹל m. Vox, sonus, sonitus, tonitru, clamor, concentus, strepitus. Genes. 3. v. 8. Exod. 4. v. 8. & c. 19. v. 19. *Cum affixo* קוֹלוֹ sonitus ejus. Exod. 28. v. 35. קוֹלִי vocem meam. Gen. 4. v. 23. *Plur.* קֹלֹת soni, tonitrua. Exod. 9. v. 23. & 29. Psal. 93. v. 4.

קוּם Surgere, assurgere, consurgere, exsurgere, insurgere, resurgere: stare, manere, existere, consistere, subsistere, persistere, firmum, ratum, stabile esse. *Construitur cum* ב, עַל, אֶל, *&* ל. Gen. 4. v. 7. Deuter. 22. v. 26. Jos. 2. v. 11. Isa. 7. v. 7. & c. 8. v. 10. Job 22. v. 28. Exod. 15. v. 7. 1. Sam. 17. v. 48. Psal. 3. v. 2. *Anomalum* קָאם Hos. 10. v. 14. *cum epenthesi* א *pro* קָם. *Pihel* קִיֵּם *&* קוֹמֵם erigere, stabilire, statuere, firmare, confirmare, ratificare, sancire, præstare. Isa. 44. v. 26. Esth. 9. v. 21. & 31. Psal. 119. v. 28. & 106. insurgere. Mich. 2. v. 8. *Hiphil* הֵקִים idem: *item* constituere, restituere, confirmare, suscitare, erigere, exsuscitare, resuscitare, excitare. Genes.

nes. 17. v. 21. Numer. 30. v. 15. Deuter. 27. v. 26. Habac. 1. v. 6. Jos. 4. v. 9. 1. Sam. 2. v. 8. & c. 22. v. 8. Isa. 14. v. 10. Psal. 89. v. 44. Jerem. 34. v. 18. *Hophal* הוּקַם erigi, constitui. Exod. 40. v. 17. 2. Sam. 23. v. 1. Jerem. 35. v. 14. *Hithpahel* הִתְקוֹמֵם insurgere. Job 27. v. 7. Psal. 17. v. 7.

קִים m. Substantia: surrectio. *Cum affixo* קִימָנוּ surrectio nostra: *aliis* substantia nostra. Job 22. v. 20. *Fœm.* קִימָה surrectio. *Cum affixo* וְקִימָתָם & surrectionem eorum. Thren. 3. v. 63.

קוֹמָה f. Statura, altitudo. Ezech. 13. v. 18. & c. 17. v. 6. & c. 31. v. 3. *Constr.* קוֹמַת 1. Reg. 7. v. 16. & 32. Isa. 37. v. 24. *Cum affixo* קוֹמָתָה altitudo ejus. Genes. 6. v. 15. קוֹמָתֵךְ altitudo tua. Cant. 7. v. 8. *aliis* 7.

קָמָה f. Seges, *antequam metatur adhuc in culmum erecta*. Exod. 22. v. 6. 2. Reg. 19. v. 26. *Plur.* קָמוֹת segetes. Judic. 15. v. 5.

קוֹמִים m. *Plur.* Insurgentes, adversarii, hostes. 2. Reg. 16. v. 7.

קוֹמְמִיּוּת f. Erectio, surrectio, stabilitas, firmitas: firmiter. Levit. 26. v. 13.

יְקוּם m. Subsistens, vivens, vitale, substantia viva. Genes. 7. v. 4. Deuter. 11. v. 6.

מָקוֹם c. *in singulari, sed* m. *sæpius*. Locus. Levit. 4. v. 12. Genes. 1. v. 9. בְּכָל־מָקוֹם passim, ubique: מִכָּל־מָקוֹם undecunque, undelibet, undevis, undique. *Constr.* מְקוֹם Genes. 12. v. 6. Ezech. 39. v. 11. *Cum affixo* מְקוֹמוֹ locus ejus. Job 20. v. 9. מִמְּקוֹמְךָ e loco tuo. Ezech. 38. v. 15. מְקוֹמִי locus meus. Jer. 7. v. 12. *Plur. fœm.* מְקוֹמוֹת loci. Psal. 103. v. 22. *Cum affixo* מְקוֹמֹתָם locis suis. Neh. 12. v. 27. מְקוֹמֹתֵיכֶם locis vestris. Amos 4. v. 6.

אַלְקוּם m. Alkum, invictus. Prov. 30. v. 31.

תְּקוּמָה f. Resurrectio, surrectio, erectio. Levit. 26. v. 37.

קון *Pihel* קוֹנֵן Lamentari, queri, deplorare, plangere. Ezech. 27. v. 32. & c. 32. v. 16. Jerem. 9. v. 17. 2. Paral. 35. v. 25. 2. Sam. 1. v. 17. & c. 3. v. 33.

קִינָה f. Lamentatio, lamentum, querela: elegia; nænia. Ezech. 19. v. 14. *Plur.* קִינוֹת lamentationes. 2. Paral. 25. v. 25. *Cum affixo* בְּקִינוֹתֵיהֶם in lamentationibus suis. Ibidem.

קִנִים m. *Plur.* Lamentationes. Ezech. 2. v. 10.

קַיִן m. Lancea, hasta, ferrum lanceæ. *Cum affixo* קֵינוֹ ferri lanceæ ejus. 2. Sam. 21. v. 16.

קוס *Pihel* קוֹסֵס Excidere, succidere, abscindere, decerpere. Ezech. 17. v. 9.

קוף m. Simia: *animal homini admodum simile*. *Plur.* קוֹפִים simiæ. 1. Reg. 10. v. 22. 2. Paral. 9. v. 21.

תְּקוּפָה f. Circumactio, circulus, circuitus, ambitus, revolutio: conversio, cursus. *Constr.* תְּקוּפַת Exod. 34. v. 22. *Cum affixo* וּתְקוּפָתוֹ & circuitus ejus; *D. Hieronymus* & cursus ejus. Psal. 19. v. 7. *Plur.* תְּקוּפוֹת circuitus. 1. Sam. 1. v. 20.

Apud R. Samuelem, & R. Adam תְּקוּפָה Tecuphà *est epocha æquinoctii, & Solstitii juxta periodum Julianam. Proprie tamen* Tecuphà *nihil aliud significat, quam anni conversionem.*

קוּץ Tædere, distædere, nauseare, abhorrere, abominari, molestia, angustiis affici, affligi, fastidio habere, fastidire, moleste ferre. *Construitur cum* בְּ, & מִפְּנֵי. Genes. 27. v. 46. Levit. 20. v. 23. Numer. 21. v. 6. & c. 22. v. 3. Isa. 7. v. 16. Prov. 3. v. 11. æstivare, æstatem transigere. Isa. 18. v. 6. odisse. Exod. 1. v. 12. *Hiphil* הֵקִיץ tædio afficere. Isa. 7. v. 6. evigilare, expergisci, suscitari, surgere. Ezech. 7. v. 6. Dan. 12. v. 2. Psal. 3. v. 6. Job 14. v. 12.

קַיִץ m. Æstas: ver. Genes. 8. v. 22. Jerem. 8. v. 20. Psal. 32. v. 4. Isa. 28. v. 4. fructus æstivi, *præcipue* ficus: poma *D. Hieronymo.* Amos 8. v. 1. & 2. massæ palatharum *D. Hieronymo.* 2. Sam. 16. v. 1. *Cum affixo* קֵיצֵךְ caricas tuas. Isa. 16. v. 9.

קוֹץ m. Spina, tribulus, sentis, vepres, carduus: lappa. Genes. 3. v. 19. 2. Sam. 23. v. 6. Hos. 10. v. 8. Ezech. 28. v. 24. *Plur.* קוֹצִים spinæ. Exod. 22. v. 6. Isa. 33. v. 12. *Constr.* קוֹצֵי Judic. 8. v. 7. & 16.

קִיצוֹנָה f. Extrema. Exod. 26. v. 4.

קְוֻצּוֹת f. Capilli, cincinni. *Cum affixo* קְוֻצּוֹתָיו cincinni ejus. Cant. 5. v. 11.

קוּר Fodere, effodere venam, *proprie aquarum.* Isa. 37. v. 25. 2. Reg. 19. v. 24. *Hiphil* הֵקִיר manare, scaturire, eructare. Jerem. 6. v. 7.

קוּרִים m. *Plur.* Telæ araneorum. *Constr.* קוּרֵי Isa. 59. v. 5. *Cum affixo* קוּרֵיהֶם telæ eorum. Isa. 59. v. 6.

מָקוֹר m. Scaturigo, fons, origo, vena, profluvium. *Apud Grammaticos* מָקוֹר *dicitur* Infinitivus. *Constr.* מְקוֹר Levit. 20. v. 18. *Cum affixo* מְקוֹרוֹ vena ejus. Hos. 13. v. 15. אֶת־מְקוֹרָהּ venam ejus. Jer. 51. v. 36.

קוּשׁ Tendiculam ponere, illaqueare. Isa. 29. v. 21.

קטב קֶטֶב m. Succisio, excisio, excidium, confractio: lues, exitium, mors repentina. Deuter. 32. v. 24. Isa. 28. v. 2. Psal. 81. v. 6.

קֹטֶב m. Idem. *Cum affixo* קָטָבְךָ exitium tuum, *cum Kametz præter morem.* Hos. 13. v. 14.

קָטַל Occidere, interficere, interimere, perimere, necare, enecare, trucidare, obtruncare. Job 13. v. 15. & c. 24. v. 14. Psal. 139. v. 19.

קָטֶל m. Occiſio, necatio, interfectio, interemptio, obtruncatio. Obad. v. 9. *Obtruncatio, ſeu decollatio, vulgo* הֶרֶג *apud Rabbinos dicta, erat una ex pœnis capitalibus apud Hebræos. Itaque duobus modis reorum capita obtruncabantur, vel enſe, vel bipenni in eorum cervices trunco impoſitas incuſſa. Hac pœna afficiebantur homicidæ voluntarii. Cum autem rei omnes morte puniendi eſſent* חוץ לשלש מחנות extra tria caſtra, *ut cognoſcas, quid trium caſtrorum nomine veniat, ſciendum, urbem Hieroſolymam olim in tres partes, vulgo caſtra, fuiſſe diviſam. Prima pars vocabatur atrium, ſive caſtra Dei, altera mons ſanctuarii, ſive caſtra Levitica, tertia proprie urbs, ſive caſtra Iſraelis. Cum igitur dicitur, damnatos morte multandos eſſe extra tria caſtra, intelligendum eſt extra urbem. Duabus vero de cauſſis extra urbem damnati neci dedebantur, altera erat, ne ſeniores cædibus delectari viderentur; altera vero, ut ſi forte, dum ad ſupplicium trahebantur, innocentes deprehenderentur, poſſent a morte liberari. Hinc in Actibus Apoſtolorum cap. 7. v. 57. & 58. legitur, D. Stephanum Judæos acriter caſtigantem ex urbe primum ejectum fuiſſe, deinde extra eam lapidibus obrutum.*

קָטֹן *inſtar* יָכֹל. Parvum eſſe, minorem, vilem eſſe, vilem ſe reputare. Geneſ. 32. v. 10. 2. Sam. 7. v. 19. *Hiphil* הִקְטִין minuere, imminuere. Amos 8. v. 5.

קָטֹן m. Parvus, exiguus, exilis; minor, minimus. Geneſ. 1. v. 16. & c. 42. v. 15. Amos 6. v. 12. Eſth. 1. v. 5. Jerem. 8. v. 10. קָטֹן מְאֹד puſillus. *Conſtr.* קְטֹן 2. Paral. 21. v. 17. *Cum affixo* קְטַנִּי minimus meus. *Koph habet ſub ſe Kametz, quemadmodum habet in ſtatu abſoluto, Vau abſorptum eſt in Daghes, & Cholem converſum in Kametz Catuph.* 1. Reg. 12. v. 10.

קָטָן m. Idem. Geneſ. 19. v. 11. 2. Sam. 9. v. 12. *Cum affixo* מִקְּטַנָּם a parvo eorum. Jon. 3. v. 5. Jerem. 6. v. 13. *Plur.* קְטַנִּים parvi. Jerem. 16. v. 6. 2. Reg. 2. v. 23. *Conſtr.* קְטַנֵּי Prov. 30. v. 24. *Fœm.* קְטַנָּה parva, minima. Deut. 25. v. 13. Cant. 8. v. 8. Eccleſ. 9. v. 14. *Plur.* קְטַנּוֹת parvæ. Zach. 4. v. 10. Ezech. 16. v. 61.

קָטַף Decerpere, carpere, ſecare, excidere, ſuccidere, abſcindere; frangere. Deuter. 23. v. 25. mandere. Job 30. v. 4. evellere. Ezech. 17. v. 4. diſpergere. Ezech. 17. v. 22. *Niphal* נִקְטַף carpi; exſcindi, diſcerpi. Job 8. v. 12.

קָטַר *Pihel* קִטֵּר Adolere, ſuffire, ſuffumigare, ſuffitum, fumum facere. 2. Reg. 18. v. 4. & c. 23. v. 8. Hoſ. 4. v. 13. Iſa. 65. v. 7. ſacrificare. Jerem. 44. v. 21. *Puhal Partic. fœm.* מְקֻטֶּרֶת ſuffumigata. Cant. 3. v. 6. *ubi* מְקֻטֶּרֶת מוֹר *D. Hieronymo* ex aromatibus myrrhæ. *Hiphil* הִקְטִיר adolere, ſuffire. Exod. 30. v. 7 Levit. 9. v. 10. 2. Paral. 13. v. 11. 1. Sam. 2. v. 16. 1. Reg. 3. v. 3. & c. 9. v. 25. *Hophal* הָקְטַר adoleri. Levit. 6. v. 22. Malach. 1. v. 11.

קְטֹר m. Suffitus, suffimentum, incensum, thymiama. Jerem. 44. v. 21.

קִיטוֹר m. Fumus. Psal. 119. v. 83. exhalatio, vapor, nebula: glacies *D. Hieronymo.* Psal. 148. v. 8. *Verba autem illa Genes.* 19. v. 28. & ecce ascendit קִיטֹר הָאָרֶץ כְּקִיטֹר הַכִּבְשָׁן vapor terræ sicut fumus fornacis, *a D. Hieronymo exponuntur*, viditque ascendentem favillam de terra quasi fornacis fumum.

קְטֹרָה f. Suffitus, suffimentum, thymiama, incensum. Deuter. 33. v. 10.

קְטֹרֶת f. Thymiama, incensum, suffimentum. Numer. 16. v. 7. & 35. Exod. 30. v. 7. & 9. Psal. 66. v. 15. Isa. 1. v. 13. *Cum affixo* וּקְטָרְתִּי & suffimentum meum. Ezech. 16. v. 18.

וּקְטָרְתִּי & suffimentum meum. Ezech. 23. v. 41.

קְטוּרָה f. Fumigatum, caminatum. *Plur.* קְטוּרוֹת ligata, colligata: disposita *D. Hieronymo*. Ezech. 46. v. 22.

מִקְטָר m. Suffimentum, suffitus. Mal. 1. v. 11. thymiaterium, altare. *Constr.* מִקְטַר Exod. 30. v. 1.

מִקְטֶרֶת f. Suffimentum, thuribulum. 2. Paral. 26. v. 19. *Cum affixo* מִקְטַרְתּוֹ thuribulum suum. Ezech. 8. v. 11.

מְקַטְּרוֹת f. *Plur.* Suffitoria, aræ thurariæ, altaria. 2. Paral. 30. v. 14.

קין קַיִן m. Lancea, hasta: galea. *Cum affixo* קֵינוֹ lanceæ ipsius. 2. Sam. 21. v. 16.

קיקן קִיקָיוֹן m. Ricinus, hedera: *aliis* cucurbita, colocyntha; *D. Hieronymo* hedera. Jon. 4. v. 6. & 7. & 9. & 10. *Scribit tamen idem D. Hieronymus in comment. Latinos carere voce, quæ huic speciei arbusti respondeat.*

קיר m. Paries, murus. Levit. 1. v. 15. Ezech. 43. v. 8. Jos. 2. v. 15. 2. Sam. 5. v. 11. finus. Isa. 22. v. 5. urbs. Isa. 15. v. 1. *nonnullis* cymba. *Plur.* קִירוֹת muri. Levit. 14. v. 37. & 39. 1. Reg. 6. v. 5. præcordia, *quæ sunt tanquam parietes cordis.* Jerem. 4. v. 19. sensus *D. Hieronymo.*

קַרְקַר *Pihel* Destruere, diruere. Numer. 24. v. 17. scrutari. Isa. 22. v. 5.

קלה Torrefacere, torrere, assare, comburere. Jos. 5. v. 11. Levit. 2. v. 14. קָלָם frixit eos *D. Hieronymus.* Jerem. 29. v. 22. *Niphal* נִקְלָה vilescere, contemptibilem esse, vilem reddi, *vel* haberi. Deuter. 25. v. 3. 1. Sam. 18. v. 23. *Hiphil* הִקְלָה vilipendere, nihili, nauci, flocci facere, inhonorare, contemnere. Deuter. 27. v. 16.

נִקְלֶה m. Ignobilis, ignominiosus, illaudatus, inglorius, inhonoratus, contemptibilis. Prov. 12. v. 9. Isa. 3. v. 5. ignominia. Psal. 38. v. 8. illusiones *Septuaginta.*

קָלִיא & קָלִי m. Tostum, torrefactum, frixum: polenta, pulmentum: assatura. Levit. 23. v. 14. 1. Sam. 17. v. 17. Ruth 2. v. 14. 2. Sam. 17. v. 28. polenta *plerunque D. Hieronymo.*

קָלוֹן m. Levitas, opprobrium, ignominia, verenda, vilitas. Job 10. v. 15. Habac. 2. v. 16. Hos. 4. v. 7. & 18. Psal. 83. v. 17. Prov. 3. v. 35. *Constr.* קְלוֹן Isa. 22. v. 18. *Cum affixo* קְלוֹנֵךְ ignominia tua. Jerem. 13. v. 26.

קִיקָלוֹן m. Vomitus ignominiosus. Habac. 2. v. 16.

קלה קַלַּחַת f. Lebes, ahenum, caldarium, olla. 1. Sam. 2. v. 14. Mich. 3. v. 3.

קלט קָלוּט m. Compressus, contractus, contusus, curtus membro uno. Levit. 22. v. 23.

מִקְלָט m. Asylum, receptus, receptio, refugium, locus refugii: contractio: *ita dictum asylum, quia fugitivi in asylis contrahebantur.* Numer. 35. v. 6. *Cum affixo* מִקְלָטוֹ refugii ejus. Numer. 35. v. 25.

De asylis vide in dictione עִיר *p. 341. Ceterum nemo, licet voluntarius homicida, ab asylis poterat arceri. Si enim homicidii ratio aperta, & manifesta statim non esset, homicida ad locum, unde aufugerat, reducto, de perpetrata cæde coram judicibus quærebatur. Itaque si reum illum esse constaret, statim morti tradebatur; sin minus, magistratus jussu cum viæ comitibus ad pristinam refugii urbem redibat. Quamvis autem omnes urbes refugium tutum præberent homicidis, id tamen inter eas discriminis intercedebat, quod in sex urbibus a Moyse, & Josue definitis gratis ædes exulibus inhabitandæ tradebantur, in ceteris pretium solvendum erat. Præterea sex priorum urbium incolæ etiam inviti homicidis perfugium permittere tenebantur; incolæ vero quadraginta duarum urbium aliis pro arbitrio concedere, aliis vero denegare poterant.*

קָלַל Levari, levem, velocem, vilem esse, *vel* haberi, vilescere, contemni, despectum, contemptibilem esse: male audire. Genes. 8. v. 8. & 11. Isa. 18. v. 2. velociter transire. Job 7. v. 6. inhonorari. Nah. 1. v. 14. *Niphal* נָקַל leve esse, contemptibile esse. Genes. 16. v. 5. 2. Sam. 6. v. 22. Isa. 49. v. 6. Jerem. 6. v. 14. & c. 30. v. 16. 1. Sam. 2. v. 30. & c. 18. v. 23. 2. Reg. 3. v. 18. & c. 20. v. 10. *Part.* נָקֵל facilis, levis. Prov. 14. v. 6. *Pihel* קִלֵּל maledicere, blasphemare, invehi, execrari, vilipendere, deprimere, detrahere, extenuare. *Construitur cum Accusativo.* Genes. 12. v. 3. Exod. 21. v. 17. Eccles. 7. v. 24. 2. Sam. 16. v. 10. Levit. 20. v. 9. & c. 24. v. 14. *Part.* מְקַלֵּל maledicus, maledicens. Prov. 20. v. 20. *Anomalum* מְקַלְלַוְנִי *& in aliis exemplaribus* מְקַלְלֵנִי maledixit mihi. Jerem. 15. v. 10. *compositum est ex* קִלֵּל, *& ex* קָלָה: ו *enim est loco radicalis* ה, *vel potius est forma composita ex Præterito* קִלְלוּנִי maledixerunt mihi, *& ex Participio ejusdem Verbi* מְקַלְלֵנִי maledixit mihi quisque. *Geminata prima radicali* קִלְקֵל lævigare, tergere, detergere, polire, expolire: diruere, destruere, perdere. Ezech. 21. v. 21.

v. 21. Eccles. 10. v. 10. *Puhal* קֻלַּל maledici, despectum, contemptibilem reddi. Isa. 65. v. 20. Psal. 37. v. 22. Job 24. v. 18. *Hiphil* הֵקַל levare, allevare, exonerare, leve, vile reddere, vilipendere, despicere, flocci, parvi pendere, ignominia afficere. Exod. 18. v. 22. Isa. 9. v. 1. Jon. 1. v. 5. injuriam facere. 2. Sam. 19. v. 43. *Hithpahel* הִתְקַלְקֵל leviter, velociter movere se; conturbari, destrui; tremere. Jerem. 4. v. 24.

קַל m. Levis, frivolus, simplex, facilis, velox, agilis, citus, celer. Joel. 4. v. 4. Amos 2. v. 15. 2. Sam. 2. v. 18. Jerem. 46. v. 6. celeriter, leviter. Isa. 5. v. 26. *Plur.* קַלִּים leves, veloces. Thren. 4. v. 19. Isa. 18. v. 2. *Fœm.* קַלָּה velox. Jerem. 2. v. 23.

קֹל m. Levitas. Jerem. 3. v. 9. *aliis* sonus, fama.

קָלָל m. Tersus, mundus, politus, lævis: lubricus. Ezech. 1. v. 7. Dan. 10. v. 6.

קְלָלָה f. Maledictio, execratio, invectio, contumelia, contemptus. Genes. 27. v. 12. Jer. 42. v. 18. Psal. 109. v. 17. 2. Reg. 22. v. 19. Zach. 8. v. 13. *Constr.* קִלְלַת Deut. 21. v. 22. Jud. 9. v. 57. Prov. 26. v. 2. *Cum affixo* קִלְלָתְךָ maledictio tua. Genes. 27. v. 13. *Plur.* קְלָלוֹת maledictiones. Deuter. 28. v. 15.

קְלוֹקֵל m. Vilissimus, levissimus: levis, despectus, abjectus. Numer. 21. v. 5.

נְקַלָּה f. Facilitas. 1. Sam. 18. v. 23. עַל נְקַלָּה facile. Jer. 6. v. 14.

קלס *Pihel* קִלֵּס Ludificare, eludere, subsannare, irridere, spernere, illudere, contemnere, detrahere. Ezech. 16. v. 31. *Hithpahel* הִתְקַלֵּס jactare se, triumphare: illudere, deridere. Habac. 1. v. 10. Ezech. 22. v. 5. 2. Reg. 2. v. 22.

קֶלֶס m. Illusio, delusio, sanna, ludificatio, cavillatio, ludibrium, derisio, subsannatio, contumelia, detractio. Jerem. 20. v. 8. Psal. 44. v. 14. Ezech. 22. v. 4.

קַלָּסָה Idem. Ezech. 22. v. 4.

קָלַע Cælare, sculpere, incidere, figurare. 1. Reg. 6. v. 29. & 35. funda jacere, torquere lapidem, *aut aliud*: rotare. Jud. 20. v. 16. *Part.* קֹלֵעַ funditor. Jer. 10. v. 18. *Pihel* קִלַּע funda projicere. 1. Sam. 17. v. 49. & c. 25. v. 29.

קֶלַע m. Funda. Zach. 9. v. 15. 1. Sam. 17. v. 51. & c. 25. v. 29. Job 41. v. 20. *Cum affixo* וְקַלְעוֹ & funda ejus. 1. Sam. 17. v. 40. *Plur.* קְלָעִים fundæ. 2. Paral. 26. v. 14. tapetes ocellati, cortinæ, vela. Exod. 27. v. 9. latera, valvæ incisæ, cardines. 1. Reg. 6. v. 34. *Constr.* קַלְעֵי cortinæ. Exod. 35. v. 17. & c. 38. v. 9. & 18. Num. 4. v. 26.

קַלָּעִים m. *Plur.* Funditores, fundibularii. 2. Reg. 3. v. 25.

מִקְלַעַת f. Cælatura, incisura, sculptura: pictura: rotula. 1. Reg. 6. v. 18. *Plur.* מִקְלָעוֹת sculpturæ. v. 29.

קלש קִלְשׁוֹן m. Furca, tridens, bidens. 1. Sam. 13. v. 21. *aliis* ligo; *aliis* sarculum. *Alibi in Sacris literis non invenies.*

קָמַח m. Farina. Genes. 18. v. 6. Numer. 5. v. 15. Hos. 8. v. 7. Isa. 47. v. 2. & c. 44. v. 19. Jud. 6. v. 19. 2. Sam. 17. v. 25. 1. Reg. 17. v. 14. *Discrimen a* סֹלֶת *vide in dictione* סֹלֶת.

קָמַט Corrugare, rugas contrahere, rugas obducere. Job 16. v. 8. *ubi* וַתִּקְמְטֵנִי & rugas contrahere fecisti me, *D. Hieronymus explicat* rugæ meæ testimonium dicunt contra me. *Puhal* קֻמַּט corrugari: succidi; tolli *D. Hieronymo*. Job 22. v. 16.

קָמַל Languere, exarescere, marcescere, marcidum fieri: excidi, succidi: *modo* marcescere: *modo* obsurdescere *D. Hieronymo*. Isa. 19. v. 6. & c. 33. v. 9.

קָמַץ Colligere in pugillum: pugillum tollere. Levit. 2. v. 2. & c. 5. v. 12. Numer. 5. v. 26. *Hinc a Grammaticis dicta vocalis* קָמֵץ Kametz, *quia labiis contractis est efferenda*.

קֹמֶץ m. Pugnus, pugillus, manipulus. Levit. 2. v. 2. *Cum affixo* בְּקֻמְצוֹ pugillo suo. Levit. 6. v. 15. *Plur.* קְמָצִים manipuli; congregationes; pugilli. Gen. 71. v. 47. *ubi* וַתַּעַשׂ הָאָרֶץ בְּשֶׁבַע שְׁנֵי הַשָּׂבָע לִקְמָצִים & fecit terra in septem annis abundantiæ pugillatim; *D. Hieronymus explicat* & in manipulos redactæ segetes congregatæ sunt in horrea Ægypti; *Targum autem* & congregaverunt habitatores terræ in septem annis abundantiæ frumentum in thesauros, *sc. horrea*.

קמשׁ קִמּוֹשׁ & קִמּשׁ m. Carduus, urtica; chamæleon. Isa. 34. v. 13. Hos. 9. v. 6.

קִמְּשׁוֹנִים m. *Plur.* Cardui, urticæ, dumi, sylvæ. Prov. 24. v. 31.

קָנָא *Pihel* קִנֵּא Zelotypum esse, zelo affici, zelo prosequi, ad zelum commovere, invidere, æmulari, zelare: *cum* ל *constructum in partem bonam accipitur; cum* ב *fere in malam*. Zach. 1. v. 14. Numer. 5. v. 14. & c. 25. v. 13. Prov. 24. v. 1. Joel. 2. v. 18. Psal. 73. v. 3. 1. Reg. 19. v. 11. & 15. 2. Sam. 21. v. 2. invidere, æmulari. Gen. 26. v. 14. & c. 30. v. 1. & c. 37. v. 10. Deuter. 32. v. 21. Isa. 11. v. 13. Ezech. 31. v. 9. Psal. 73. v. 3. Prov. 3. v. 31. *Hiphil* הִקְנִיא ad zelotypiam commovere, concitare, provocare. Deuter. 32. v. 21. Ezech. 8. v. 3.

קַנָּא m. Zelotes, æmulator, invidus, zelotypus. Exod. 20. v. 5. & c. 34. v. 14. Deuter. 4. v. 24. & c. 5. v. 9. & c. 6. v. 15. Jos. 24. v. 19.

קַנֹּא & קַנּוֹא m. Idem. Jos. 24. v. 19. Nah. 1. v. 2.

קִנְאָה f. Zelotypia, zelus, invidia, invidentia, æmulatio, livor. Num. 5. v. 14. Zach. 1. v. 14. Cant. 8. v. 6. Prov. 27. v. 4. Ezech. 16. v. 38. *Constr.* קִנְאַת Isa. 9. v. 7. & c. 11. v. 13. & c. 37. v. 32. *Cum affixo* אֶת־קִנְאָתִי zelum meum. Numer. 25. v. 11. קִנְאָתָם invidia eorum.

rum. Ecclef. 9. v. 6. וּכְקִנְאָתְךָ & fecundum zelum tuum. Ezech 35. v. 11. קִנְאָתוֹ zeli ejus. Soph. 1. v. 18. & c. 3. v. 8. *Plur.* קְנָאוֹת zelotypiæ. Numer. 5. v. 15. & 30.

קָנָה Comparare, nancifci, adipifci, poffidere, emere, acquirere, affequi, confequi, obtinere, lucrari. Gen. 25. v. 10. & c. 33. v. 19. Lev. 27. v. 24. Deuter. 28. v. 68. Job 40. v. 14. Jerem. 13. v. 1. & c. 19. v. 1. Neh. 5. v. 8. Ruth 4. v. 10. Amos 8. v. 6. Prov. 8. v. 22. & c. 15. v. 32. *Niphal* נִקְנָה comparari, emi. Jer. 32. v. 15. & 43. *Hiphil* הִקְנָה poffidere facere. Zach. 13. v. 5. *ubi* הִקְנַנִי *D. Hieronymus vertit* exemplum meum.

קֹנֵה m. Poffeffor, emptor: creator. Genef. 14. v. 19. Levit. 25. v. 28. Ifa. 24. v. 2.

קָנֶה m. Canna, calamus, culmus, arundo, calamus odoratus, calamus menforius: regula, fcapus: ulna, lacertus. Genef. 41. v. 5. Exod. 25. v. 32. & c. 30. v. 23. Job 31. v. 22. Ifa. 19. v. 6. & c. 35. v. 7. & c. 42. v. 3. Ezech. 27. v. 19. lancea. Pfal. 68. v. 31. ftatera. Ifa. 46. v. 6. *Conftr.* קְנֵה Ezech. 42. v. 16. קְנֵה הַמִּדָּה decempeda. *Cum affixo* מִקָּנֶה a canna fua, a lacerto fuo; *D. Hieronymus vertit* cum fuis offibus. *Deeft Mappik nota generis fœminini, quod Chaldæus expreffit.* Job 31. v. 22. *Plur.* קָנִים calami. Exod. 25. v. 31. *Conftr.* קְנֵי Exod. 25. v. 32. *Fœm. cum affixo* וּקְנוֹתָם & calami eorum. Exod. 25. v. 36.

קִנְיָן m. Poffeffio, emptio, opes, fubftantia, acquifitio, negotiatio: fupellex. Levit. 22. v. 11. Ezech. 38. v. 12. & 13. *Conftr.* קִנְיַן Levit. 22. v. 11. *Cum affixo* קִנְיָנוֹ acquifitionis fuæ. Genef. 31. v. 18. *Plur. cum affixo* קִנְיָנֶיךָ poffeffionibus tuis. Pfal. 104. v. 24.

מִקְנָה f. Acquifitio, poffeffio, emptio, comparatio. Genef. 23. v. 18. Jerem. 32. v. 11. *Conftr.* מִקְנַת Genef. 17. v. 23. *Cum affixo* מִקְנָתוֹ emptionis ejus. Levit. 25. v. 16.

מִקְנֶה m. Pecus, armentum, poffeffio, acquifitio pecoris. Genef. 46. v. 34. Exod. 12. v. 38. *Conftr.* מִקְנֵה Genef. 26. v. 14. Exod. 9. v. 7. *Cum affixo* מִקְנֵהוּ poffeffio ejus. Job 1. v. 3. לְמִקְנֵנוּ pecori noftro. Num. 32. v. 16. *Plur. cum affixo* מִקְנֶיךָ pecora tua. Ifa. 30. v. 23.

קנם קִנָּמוֹן m. Cinnamomum, cinnamum: *eft cortex ligni odoriferi.* Cant. 4. v. 14. Prov. 7. v. 17 *Conftr.* קִנְמָן Exod. 30. v. 23.

קנן *Pihel* קִנֵּן Nidum parare, nidificare. Ifa. 34. v. 15. Ezech. 31. v. 6. Jerem. 22. v. 23. & c. 48. v. 28. Pfal. 104. v. 17.

קֵן m. Nidus: manfio. Ifa. 10. v. 14. & c. 16. v. 2. Pfal. 84. v. 4. *Conftr.* קַן Deut. 22. v. 6. *Cum affixo* קִנֶּךָ nidum tuum. Numer. 24. v. 21. Jerem. 49. v. 16. קִנִּי nido meo. Job 29. v. 18. מִן קִנָּהּ a nido fuo. Prov. 27. v. 8. *Plur.* קִנִּים nidi, manfiones, tabulata: manfiunculæ *D. Hieronymo.* Genef. 6. v. 14.

קָסַם Divinare, ariolari, futura ex quibufdam fignis cognofcere. Mich. 3. v. 6. & 11. Ifa. 44. v. 25. Ezech. 13. v. 23. & c. 21. v. 21. Jof. 13. v. 22. 1. Sam. 28. v. 8.

2. Reg.

2\. Reg. 17. v. 17. קֹסֵם קְסָמִים qui ariolos sciscitetur *D. Hieronymo*. Deut. 18. v. 10.

קֹסֵם m. Divinus, divinator, phanaticus, fatidicus, fatiloquus, aruspex, ariolus. Isa. 3. v. 2. *Plur.* קֹסְמִים divinatores, arioli. Deuter. 18. v. 14. Mich. 3. v. 7. *Cum affixo* וְקֹסְמֵיכֶם & divini vestri. Jerem. 29. v. 8.

קֶסֶם m. Divinatio, futurorum indagatio, sagacitas, oraculum: superstitio, veneficium. Numer. 23. v. 23. Jerem. 14. v. 14. 1. Sam. 15. v. 22. Ezech. 21. v. 21. Prov. 16. v. 10. *Plur.* קְסָמִים divinationes, pretium divinationis. Numer. 22. v. 7. Deuter. 18. v. 10. 2. Reg. 17. v. 17.

מִקְסָם & מִקְסַם m. Idem. Exod. 13. v. 6. *Potest tamen* מִקְסַם *esse in statu constructo, & sensus erit* וּמִקְסַם חָלָק & divinatio viri blandi, *id est loquentis blanda*. Ezech. 12. v. 24.

קסס *Pihel* קִסֵּס Distringere: excidere, succidere, amputare. Ezech. 17. v. 9. *Semel in Sacris literis occurrit.*

קסת m. Atramentarium; calamarium; pugillaris, tabella. Ezech. 9. v. 2. & 3. & 11. *aliis* papyrus, membrana.

קעע קַעֲקַע m. Stigma, infixio, depressio, signum, nota literarum carni inusta. Levit. 19. v. 28.

קוֹעַ m. Princeps: dux. Ezech. 23. v. 23. *Volunt, apud Babylonios consuetudine receptum fuisse, ut viri principes notis quibusdam, ac stigmatibus carni inustis insignirentur.*

קער קְעָרָה f. Scutula, scutella, paropsis, patella, patina: acetabulum *D. Hieronymo*. Numer. 7. v. 85. *Constr.* קַעֲרַת v. 13. *Plur.* קְעָרוֹת scutellæ. Numer. 4. v. 7. *Constr.* קַעֲרֹת Num. 7. v. 84. *Cum affixo* קְעָרֹתָיו scutellas ejus. Exod. 25. v. 29.

קפא Concrescere, coagulari, compingi, condensari: congregari *D. Hieronymo*. Exod. 15. v. 8. defigi. Soph. 1. v. 12. *Hiphil* הִקְפִּיא coagulare, congelare, condensare, constipare, compingere. Job 10. v. 10.

קִפָּאוֹן m. Concretio, coagulatio, condensatio, congelatio, compactio, densitas. nix concreta. Zach. 14. v. 6. res coagulata, tenebrosa, densa. Job 31. v. 26.

קפד *Pihel* קִפֵּד Excidere, incidere, præcidere, succidere, abrumpere. Isa. 38. v. 12.

קִפֹּד m. Anataria, *aquilæ species amans lacus*; *aliis* ericius; *aliis* testudo; *aliis* castor; *aliis* noctua. Soph. 2. v. 14. Isa. 14. v. 23. & c. 34. v. 11.

קְפָדָה f. Angustia: præcisio, excisio, excidium, abruptio. Ezech. 7. v. 25.

קפז קִפּוֹז m. Merula; ericius *D. Hieronymo*; cypselus *aliis*. Isa. 34. v. 15.

קָפַץ Claudere, occludere, obdere, obturare, contrahere, constringere, continere. Deuter. 15. v. 7. Isa. 52. v. 15. complere. Psal. 77. v. 10. contrahere. Job 5. v. 16. Psal. 107. v. 42. *Niphal* נִקְפַּץ claudi, occludi; *aliis* excidi. Job 24. v. 24. *Pihel* קִפֵּץ saltare, subsilire, subsultare; transilire *D. Hieronymo*. Cant. 2. v. 8.

קָצַב Excidere, incidere, præcidere, succidere, tondere, decurtare. Cant. 4. v. 2. 2. Reg. 6. v. 6.

קֶצֶב m. Præcisio, excisio, incisio, cæsura: opus *D. Hieronymo*. 1. Reg. 6. v. 25. sculptura. 1. Reg. 7. v. 37. *Plur. constr.* קִצְבֵי extrema: fines. Jon. 2. v. 7.

קָצָה Incidere, scindere, succidere, præcidere, decorticare, abscindere, abradere, amputare, mutilare, decurtare, detruncare, resecare: concidere *D. Hieronymo*. Habac. 2. v. 10. *Pihel* קִצָּה idem. 2. Reg. 10. v. 32. מְקַצֶּה רַגְלַיִם claudus pedibus. Prov. 26. v. 6. *Hiphil* הִקְצָה detrahere, decorticare. Levit. 14. v. 41. *Anomalum* הַקְצוֹת detrahere. Levit. 14. v. 43. *retinet ChireK ad formam Præteriti, pro* הַקְצוֹת.

קָצֶה m. Finis, extremitas; ultimum, extremum. Genes. 19. v. 4. Exod. 26. v. 28. & c. 36. v. 33. *Constr.* קְצֵה Gen. 47. v. 21. Jos. 3. v. 8. Numer. 20. v. 16. Isa. 62. v. 11. *Cum affixo* מִקָּצֵהוּ ab extremo ejus. Isa. 56. v. 11. *Plur. cum affixo* מִקְצֵיהֶם de extremis suis. Ezech. 33. v. 2.

קָצָה f. Extremum, extremitas, finis. Exod. 25. v. 18. & c. 37. v. 8. *Plur.* קָצוֹת, & *constr.* קְצוֹת extremitates, extrema. Exod. 28. v. 23. & v. 26. & c. 38. v. 5. Job 28. v. 24. Isa. 4. v. 19. & c. 40. v. 27. *Cum affixo* in duabus קְצוֹתָו extremitatibus ejus. *Scribitur cum duplici Vau, sed legitur* קְצוֹתָיו. Exod. 39. v. 4. קְצוֹתָם extremitates eorum. Psal. 19. v. 7.

קָצֶה & קָצֶה m. Finis, extremum, extremitas, ultimum. Isa. 2. v. 7. Nah. 2. v. 10. & c. 3. v. 3. & 9.

קְצָוִים m. *Plur.* Extremitates. *Constr.* קַצְוֵי Psal. 48. v. 11.

קְצוֹת f. *Plur.* Idem. Exod. 38. v. 5.

קִיצוֹן m. Extremus. *Fœm.* קִיצוֹנָה Exod. 26. v. 4. & c. 36. v. 17.

מִקְצָה f. Pars, finis, extremitas. *Constr.* מִקְצָת Dan. 1. v. 2. & 15. & מִקְצָת v. 18. Nehem. 7. v. 70. *aliis* aliqui, quidam; *aliis* optimates. *Cum affixo* וּמִקְצָתָם & pars eorum. Dan. 1. v. 5.

קֶצַח m. Gith, melanthion, nigella, *species leguminis, cujus granum est nigrum*: lolium. Isa. 28. v. 25. & 28.

קָצַן קָצִין קָצִין m. Dux, ductor, princeps, rector, gubernator. Isa. 3. v. 6. & 7. Prov. 6. v. 7. Judic. 11. v. 6. & 11. Dan. 11. v. 18. Prov. 25. v. 15. *Plur. constr.* קְצִינֵי principes. Mich. 3. v. 1. & 9. Isa. 1. v. 10. Jos. 10. v. 24. *Cum affixo* קְצִינַיִךְ principes tui. Isa. 22. v. 3.

קצע *Hiphil* הִקְצִיעַ Tectorio, litura nudare, lituram, *vel* superficiem muri abradere: eradere. Levit. 14. v. 41.

קְצִיעוֹת f. *Plur.* Casiæ: *aliis* costus, *vel* costum. Psal. 45. v. 9.

מִקְצֹעַ m. Angulus. Nehem. 3. v. 20. Ezech. 46. v. 21. *Plur. constr.* מִקְצוֹעֵי anguli. Ezech. 46. v. 21. *Fœm.* מִקְצֹעֹת anguli. Ezech. 46. v. 22. *Cum affixo* וּמִקְצֹעוֹתָיו & anguli ejus. Ezech. 41. v. 22.

מִקְצֹעָה f. Idem. *Plur. constr.* מִקְצְעֹת anguli. Exod. 26. v. 23.

מַקְצֻעָה f. Idem. *Plur.* מַקְצֻעוֹת dolabræ, asciæ, planulæ, regulæ, amusses. Isa. 44. v. 13. *ubi* בַּמַּקְצֻעוֹת *D. Hieronymus vertit* in angularibus.

מְהֻקְצָעוֹת f. *Plur.* Angulata, angularia. Ezech. 46. v. 22.

קָצַף Fervere, effervescere, spumare: irasci, excandescere ira, succensere, indignari: ringere. *Construitur absolute, & cum* עַל, אֶל, ב. Gen. 40. v. 2. & c. 41. v. 10. Levit. 10. v. 6. Zach. 1. v. 2. & 15. Isa. 54. v. 9. & c. 57. v. 17. & c. 64. v. 5. 2. Reg. 13. v. 19. Esth. 1. v. 12. Jerem. 37. v. 15. *Hiphil* הִקְצִיף ad iram provocare. Deuter. 9. v. 7. & 22. Psal. 106. v. 32. *Hithpahel* הִתְקַצֵּף effervescere, indignari. Isa. 8. v. 21.

קֶצֶף m. Spuma: bulla. Hos. 10. v. 7. ira fervens, fervor, effervescentia subita. Numer. 1. v. 53. & c. 17. v. 11. & c. 18. v. 5. Deuter. 29. v. 27. Zach. 1. v. 15. Esth. 1. v. 18. Jos. 22. v. 20. *Cum affixo* בְּקִצְפִּי in ira mea. Isa. 60. v. 10. מִקִּצְפּוֹ ab ira sua. Jerem. 10. v. 10.

קְצָפָה f. Spuma: fervor, effervescentia, ira, indignatio: decorticatio: maledictio. Joel. 1. v. 7.

קָצַץ Amputare, truncare, detruncare, mutilare, resecare, abscindere, concidere, incidere, præcidere, succidere, extremas partes secare. Deuter. 25. v. 12. Jerem. 9. v. 26. & c. 25. v. 23. & c. 49. v. 32. *Pihel* קִצֵּץ præcidere, concidere, abscindere. Exod. 39. v. 3. Psal. 46. v. 10. & 129. v. 4. Judic. 1. v. 6. & v. 7. 2. Paral. 28. v. 24. 2. Reg. 18. v. 16. & c. 24. v. 13. 2. Sam. 4. v. 12. *Puhal* קֻצַּץ mutilari. Judic. 1. v. 7.

קֵץ m. Finis, terminus constitutus, præcisio, scopus, periodus, extremum. Genes. 4. v. 3. & c. 6. v. 13. Deuter. 15. v. 1. Ezech. 7. v. 2. *cum* ה *paragogico* קֵצֶה Isa. 2. v. 7. *non est autem novum* ה *paragogicum quiescere in Sægol. Cum affixo* קִצּוֹ finis ejus. Isa. 37. v. 24 קִצֹּה finis ejus. 2. Reg. 19. v. 23. קִצִּי finem meum. Psal. 39. v. 5. קִצֵּנוּ finis noster. Thren. 4. v. 18. קִצֵּךְ finis tuus. Jerem. 51. v. 13. *Plur. constr.* קִנְצֵי Job 18. v. 2. *cum* נ *pro Daghes more Chaldaico.*

קְוֻצּוֹת f. *Plur.* Capilli: cincinni. *Cum affixo* קְוֻצּוֹתָיו capilli ejus. Cant. 5. v. 11.

קָצַר Breviari, abbreviari, decurtari, arctari, stringi, breve, curtum esse, *vel* fieri, imminui: coangustari. Numer. 11. v. 23. & c. 21. v. 5. Jud. 10. v. 14. & c.

16. v. 16. Zach. 11. v. 8. Isa. 28. v. 20. & c. 50. v. 2. & c. 59. v. 1. Mich. 2. v. 7. Ezech. 42. v. 5. metere, demetere. Levit. 25. v. 11. Jerem. 12. v. 13. Prov. 22. v. 8. Isa. 17. v. 5. Job 4. v. 8. & c. 24. v. 6. Psal. 129. v. 7. 2. Reg. 19. v. 29. Hos. 8. v. 7. & c. 10. v. 13. *Part.* קֹצֵר messor. Amos 9. v. 13. Jer. 9. v. 22. *Pihel* קִצֵּר decurtare, abbreviare. Psal. 102. v. 24. *Hiphil* הִקְצִיר idem. Psal. 89. v. 46.

קָצֵר m. Brevis, curtus, contractus: præceps. *Constr.* קְצַר Prov. 14. v. 17. Job 13. v. 29. קְצַר אַפַּיִם præceps ad iram, impatiens. Prov. 14. v. 29. Job 14. v. 1. *sicuti* אֶרֶךְ אַפַּיִם longanimis, patiens, tardus ad iram. *Plur. constr.* קִצְרֵי breves. 2. Reg. 19. v. 26.

קֹצֶר m. Brevitas, abbreviatio, imminutio, afflictio, anxietas, angustia. Exod. 6. v. 9.

קָצִיר m. Messis: palmes, ramus, *qui demetitur, seu resecatur*. Genes. 8. v. 22. Exod. 23. v. 16. Prov. 6. v. 8. Jos. 3. v. 15. Joel. 1. v. 11. 2. Sam. 21. v. 9. messor. Isa. 17. v. 5. ramus. Hos. 6. v. 11. & c. 29. v. 19. coma. Job 14. v. 9. *Constr.* קְצִיר messis. Ruth 2. v. 23. *Cum affixo* בִּקְצִירִי in ramo meo. Job 29. v. 19. קְצִירֵךְ messe tua. Isa. 16. v. 9. messis. Deuter. 24. v. 19. *Plur. cum affixo* קְצִירֶיהָ rami, palmites ejus; *aliis* comæ ejus. Psal. 80. v. 12.

קָרָא Vocare, avocare, appellare, advocare, accersere, devocare, revocare, evocare, nominare, recitare, denominare, accire, nuncupare, convocare, evocare, invocare, implorare, invitare, clamare, conclamare, declamare, exclamare, inclamare, proclamare; pervulgare, divulgare. *Construitur cum Accusativo, & præpositionibus* ל, עַל, אֶל, *&* ב. Genes. 1. v. 5. & c. 39. v. 14. & c. 42. v. 38. Exod. 34. v. 15. Deuter. 17. v. 19. Psal. 34. v. 7. Abac. 2. v. 2. Jerem. 10. v. 25. Esth. 5. v. 12. Prov. 8. v. 4. Ezech. 23. v. 23. 1. Sam. 9. v. 13. 1. Reg. 1. v. 41. legere. Exod. 24. v. 7. Deuter. 15. v. 9. Jos. 8. v. 32. & 34. prædicare. Zach. 7. v. 7. Jon. 1. v. 2. Judic. 7. v. 3. Isa. 61. v. 1. & 2. Prov. 20. v. 6. Joel. 3. v. 14. & c. 5. v. 1. *Part.* קֹרֵא prædicator, concionator. *Item* evenire, usuvenire, contingere; accidere. Genes. 42. v. 38. & c. 49. v. 1. Levit. 10. v. 19. Deuter. 31. v. 29. Job 4. v. 14. Jer. 13. v. 22. Isa. 60. v. 18. קָרָא מִפִּיו dictare. *Anomalum* וְקָרָאתִי & vocabis. Jerem. 3. v. 4. *cum Jod redundante. Anomalum* אֶקְרָאֶה invocabo. 1. Sam. 28. v. 15. *cum* ה *paragogico, sed Sægol loco Kametz; est enim pro* אֶקְרְאָה: *aut duplex est terminatio; altera Quiescentium* א *propria, altera ex Quiescentibus* ה *petita. Anomalum* קְרָאֶן vocate. Exod. 22. v. 20. *cum duplici apocope; primo* ה*, secundo Kametz pro* קְרֶאנָה. *Niphal* נִקְרָא vocari, invocari. Deut. 28. v. 10. Esth. 4. v. 11. Isa. 1. v. 26. legi. Nehem. 13. v. 1. occurrere, incidere. Exod. 5. v. 3. casu venire. 2. Sam. 1. v. 6. *Puhal* קֹרָא vocari. Isa. 48. v. 8. & c. 58. v. 12. & c. 61. v. 3. & c. 62. v. 2. & c. 65. v. 1. Ezech. 10. v. 13. *Hiphil* הִקְרִיא evenire facere. Jerem. 32. v. 23.

קֹרֵא m. Perdix. 1. Sam. 26. v. 20. Jerem. 17. v. 11.

קְרוּאִים m. *Plur.* Invitati, magni, magnates, majores. 1. Reg. 1. v. 40. Ezech. 23. v. 23. parati. 1. Sam. 9. v. 13.

קְרִיאִים m. *Plur.* Vocati, convocati, majores, magnates, celebres. Numer. 16. v. 2. *Constr.* קְרוּאֵי senatores. Numer. 1. v. 16. & c. 26. v. 9. *scribitur cum Vau, sed legendum per Jod.*

קְרִיאָה f. Proclamatio, vocatio, clamatio, declamatio, prædicatio, lectio. Jon. 3. v. 2.

· קְרָאָה *Non invenies, nisi in statu constructo* קְרָאת occursus: *ut* לִקְרַאת in occursum. Exod. 19. v. 17. Amos 4. v. 12. *Cum affixo* לִקְרָאתְךָ in occursum tui. Gen. 32. v. 6. לִקְרָאתִי in occursum meum. 1. Sam. 25. v. 34. לִקְרָאתָהּ in occursum ejus. Gen. 24. v. 17.

מִקְרָא m. Convocatio, *locus, in quo fit congregatio*: conventus, synodus, concilium. Exod. 12. v. 16. Levit. 23. v. 3. Scriptura sacra, *sic dicta, quia assidue legenda*: lectio. Nehem. 8. v. 8. *Constr.* מִקְרָאֵי convocationes. Levit. 23. v. 2. *Cum affixo* מִקְרָאֶיהָ loca congregationis ejus. Isa. 4. v. 5.

Libri sacri lingua Hebræa conscripti, & unica voce ab Hebræis מִקְרָא Michrà *nuncupati, olim juxta literas Hebraicas erant viginti duo, adjectis autem a nonnullis libro Ruth, & Threnorum, numerum viginti quatuor complent. Quamobrem ut plurimum apud Hebræos scriptores nomine viginti quatuor librorum tota Sacra Scriptura per antonomasiam intelligitur. Dividunt autem totam Scripturam Hebræi in tres classes, scilicet in* תּוֹרָה Legem, נְבִיאִים Prophetas, & כְּתוּבִים Hagiographos. *Nomine Legis comprehenduntur quinque libri Mosis a nobis Græco nomine Pentateuchus, hoc est, volumen quintuplex, appellati, nimirum Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, & Deuteronomium; quos omnes libros ab ipso Mose compositos fuisse nemo sanæ mentis adhuc dubitavit. Prophetarum autem nomine veniunt Prophetæ tum priores, ut Josue, Judices, cui libro adnectunt historiam Ruth, Samuelis libri primus, & secundus, qui in Bibliis Latinis primus, & secundus Regum, & Reges, qui nobis tertius, & quartus Regum; tum posteriores, videlicet Isaias, Ezechiel, Jeremias cum* קִינוֹת *Threnis ejusdem Prophetæ, & duodecim reliqui, Hoseas, Joel, Amos, Abdias, Jonas, Michæas, Nahum, Habachuch, Sophonias, Haggæus, Zacharias, & Malachias. Demum libros Hagiographos vocant Danielem, Jobum, Salomonis Proverbia, Psalmos, Estheram, Ecclesiastem, Canticum Canticorum, Esdram, & duos libros Paralipomenon. Hi sunt libri ab Hebræis in suum canonem relati. Rejiciunt enim duos libros Machabæorum, additamenta ad Estheram, & Danielem, Tobiam, Judith, Baruch, Sapientiam, & Ecclesiasticum, librum tertium, & quartum Esdræ, qui tamen omnes, exceptis libro tertio, & quarto Esdræ, a Concilio Tridentino sessione quarta cum omnibus partibus suis,*

prout

prout in Ecclesia Catholica legi consueverunt, & in Bibliis sacris habentur, tanquam sacri, & Canonici sunt declarati, ac recepti. Ceterum omnes Sacræ Scripturæ libros Hebraice primum scriptos esse communis est autorum sententia, Danielis prophetia, & Esdræ historia exceptis, quorum maxima pars est Chaldaica. Sapientia, & liber secundus Machabæorum lingua Græca conscriptus est; Tobias, & Judith primum Chaldaica; de Baruch ambigitur, an lingua Hebraica compositus fuerit, cum nusquam apud Judæos Hebraice legatur.

קָרַב Appropinquare, propinquum esse, adventare, accedere, procedere, congredi, cominus pugnare, bellare, præliari; attingere. *Construitur cum* לְ, & אֶל, *aliquando cum* עַל. Genes. 20. v. 4. Psal. 27. v. 2. 2. Sam. 20. v. 16. Thren. 4. v. 18. Isa. 65. v. 5. 2. Reg. 16. v. 12. *Anomalum* בְּקָרְבָתָם accedentibus ipsis. Exod. 40. v. 32. *Infinitivus Kal cum* ה *paragogico mutato in* ת, *pro* בְּקָרְבָם. *Anomalum* כְּקָרָבְכֶם cum accederetis vos. Deuter. 20. v. 2. *pro* כְּקָרָבְכֶם. *Niphal* נִקְרַב sistere se: accedere. Exod. 22. v. 8. Jos. 7. v. 7. *Pihel* קֵרֵב admovere, assumere, applicare. Ezech. 37. v. 17. Isa. 41. v. 21. & c. 46. v. 13. suscipere. Psal. 65. v. 5. offerre. Job 31. v. 37. adolere, incendere. Hos. 7. v. 6. accedere, appropinquare. Ezech. 36. v. 8. *Hiphil* הִקְרִיב appropinquare facere, adducere, afferre, admovere, offerre, exhibere, porrigere. Genes. 12. v. 11. Exod. 14. v. 10. Num. 3. v. 4. Levit. 1. v. 13. Isa. 26. v. 17. 2. Reg. 16 v. 14.

קָרֵב m. Propinquus, proximus, vicinus. Numer. 1. v. 51. 1. Sam. 17. v. 41. *Plur.* קְרֵבִים propinqui. Deuter. 20. v. 3.

קָרוֹב m. Propinquus, necessarius, proximus, vicinus. Genes. 45. v. 10. Exod. 12. v. 4. Esth. 1. v. 4. Job 17. v. 12. Jerem. 48. v. 16. affinis, agnatus, cognatus, consanguineus. Ruth 2. v. 20. prope. Isa. 13. v. 22. מִקָּרֹב cominus. Ezech. 7. v. 8. בְּקָרֹב proxime. Ezech. 11. v. 3. *Cum affixo* אֶת־קְרֹבוֹ propinquum suum. Exod. 32. v. 27. *Plur.* קְרוֹבִים propinqui. Deuter. 4. v. 7. Isa. 33. v. 13. *Cum affixo* בִּקְרֹבַי in propinquis meis. Lev. 10. v. 3. קְרֹבַי propinqui mei. Job 19. v. 14. *Fœm.* קְרוֹבָה propinqua. Levit. 21. v. 3. Deuter. 21. v. 3. *Plur.* קְרֹבוֹת propinquæ. Ezech. 22. v. 5.

קְרָב m. Certamen, prælium; pugna, conflictus, congressus, bellum. 2. Sam. 17. v. 11. Job 38. v. 23. Psal. 55. v. 9. & 22. & 78. v. 9. & 104. v. 1. Zach. 14. v. 3. Eccles. 9. v. 18. *Plur. fœm.* קְרָבוֹת prælia. Psal. 68. v. 31.

קֶרֶב m. Medium, intimum. Genes. 45. v. 6. Deuter. 15. v. 11. Jud. 18. v. 20. venter, exta, interiora, præcordia, intestinum: in, inter, intra: mens, cor, cogitatio. Levit. 3. v. 3. Psal. 64. v. 7. Jerem. 31. v. 33. *Cum affixo* וְעַל־קִרְבּוֹ & cum intestino ejus. Exod. 12. v. 9. בְּקִרְבֵּךְ in medio tui. Exod. 33. v. 3. קִרְבָּם cor eorum. Psal. 5. v. 10. בְּקִרְבְּכֶם in medio vestri.

Deut.

Deut 1. v. 42. קִרְבָּנָה ventrem illarum. Gen. 41. v. 21. *Plur. cum affixo* קְרָבַי interiora mea. Psal. 103. v. 1.

קִרְבָה f. Propinquitas, appropinquatio, accessus. *Constr.* קִרְבַת Isa. 58. v. 2. Psal. 73. v. 28.

קָרְבָּן m. Oblatio, munus, donum, donarium. Levit. 1. v. 2. Ezech. 40. v. 43. *Constr.* קָרְבַּן Levit. 6. v. 20. Num. 31. v. 50. Nehem. 10. v. 35. & קֻרְבַּן Nehem. 13. v. 31. *Cum affixo* וְקָרְבָּנוֹ & oblatio ejus. Num. 7. v. 13. קָרְבָּנוֹ oblatio ejus. Levit. 1. v. 3. אֶת־קָרְבָּנָם oblationem suam. Numer. 7. v. 10. *Plur. cum affixo* קָרְבְּנֵיהֶם oblationes suas. Levit. 7. v. 38.

Oblationes omnes communi vocabulo קָרְבָּנוֹת *dictæ in duas classes dividuntur. Aliæ enim vocantur* זְבָחִים, *suntque cruentæ ex animalibus; aliæ dicuntur* נְסָכִים, *vel* מִנְחוֹת, *& sunt incruentæ, quæ ex farina, oleo, vino, & thure constabant. Harum oblationum quatuor sunt genera,* עוֹלָה holocaustum, חַטָּאָה sacrificium piaculare, אָשָׁם sacrificium pro delicto, שְׁלָמִים sacrificia salutaria. *His adde alia tria sacrificia privata,* בְּכוֹר primogenitum animantium, מַעֲשֵׂר decimas eorumdem, & פֶּסַח agnum Paschalem. *Rursus alia erant sacrificia publica, alia privata, alia publica privatis similia, alia privata publicorum speciem habentia. Demum alia vocabantur sacrificia* קָדְשֵׁי קָדָשִׁים sanctissima, *alia vero* קָדָשִׁים קַלִּים minus sancta.

קַרְדֹּם m. Securis. *Cum affixo* וְאֶת־קַרְדֻּמּוֹ & securim suam. 1. Sam. 13. v. 20. *Plur.* קַרְדֻּמִּים secures. 1. Sam. 13. v. 21. *Fœm.* קַרְדֻּמּוֹת secures. Judic. 9. v. 48. Psal. 74. v. 5. Jerem. 46. v. 22.

קָרָה Contingere, usuvenire, accidere, evenire, obvenire, obtingere, occurrere. *Sæpe habet* א *pro* ה. *Construitur cum Accusativo, semel cum Dativo.* Genes. 42. v. 29. & c. 44. v. 29. Deuter. 25. v. 18. Esth. 4. v. 9. & c. 6. v. 13. Eccles. 2. v. 14. & c. 9. v. 11. & c. 15. v. 1. 1. Sam. 28. v. 11. Dan. 10. v. 14. *Niphal* נִקְרָה obvium fieri. Num. 23. v. 3. & 4. *Pihel* קֵרָה contignare, contabulare, trabes ponere: tegere *D. Hieronymo*. Nehem. 2. v. 8. & c. 3. v. 3. & 6. Psal. 104. v. 3. 2. Paral. 34. v. 11. *Hiphil* הִקְרָה obvenire facere: occurrere. Genes. 24. v. 12. & c. 27. v. 20. decernere, constituere. Num. 35. v. 11. *Anomalum* אִקָּרֶה obveniam. Numer. 23. v. 15. *cum syncopa formativæ Hithpahel, pro* אֶתְקָרֶה.

קוֹרָה f. Tignum, trabs, laqueare, lacunar: culmen. 2. Reg. 6. v. 2. & 5. materia *D. Hieronymo. Cum affixo* קֹרָתִי culminis mei, *sc. tecti mei*. Genes. 19. v. 8. *Plur.* קוֹרוֹת trabes. Cant. 1. v. 17. 2. Paral. 3. v. 7.

קָרָה f. Frigus, frigiditas. Job 24. v. 7. & c. 37. v. 9. Prov. 25. v. 20. Neh. 3. v. 17. *Cum*

affixo

affixo קָרָתוֹ frigore ejus. Psal. 147. v. 17. *Hæc dictio potius pertinet ad Verbum* קָרַר frigescere *apud Rabbinos usitatum*.

קָרֶה m. Accidens, casus. *Constr.* קְרֵה Deuter. 23. v. 10.

קְרִי m. Casus, accidens, eventus, fatum: temere. קֶרִי *&* בְּקֶרִי ex adverso. Levit. 26. v. 21. & 23. & 24. & 28. & 41.

קֶרֶת f. Civitas. Job 29. v. 7. Prov. 8. v. 3.

קִרְיָה f. Oppidum, urbs, civitas. Deuter. 2. v. 36. & c. 3. v. 4. Isa. 25. v. 2. Job 39. v. 7. Prov. 29. v. 8. Mich. 4. v. 10. Habac. 2. v. 8. *Constr.* קִרְיַת Isa. 25. v. 3. & c. 29. v. 1. & c. 33. v. 20. Psal. 48. v. 3. Numer. 21. v. 29. Jerem. 49. v. 25. Prov. 10. v. 15. *Dual.* קִרְיָתַיִם *& Plur.* קְרִיּוֹת *sunt nomina propria urbium*. Numer. 32. v. 37. Jerem. 48. v. 1. & 41. Jos. 13. v. 19. 1. Paral. 6. v. 75. Ezech. 25. v. 9.

קְרָאָה f. Occursus. *Quanquam hæc dictio ad radicem* קָרָא *pertinet*. *Constr.* קְרַאת Exod. 19. v. 17. Amos 4. v. 12. Judic. 7. v. 24. 1. Sam. 17. v. 22. לִקְרַאת obviam. Exod. 19. v. 17. *Cum affixo vide in dictione* קְרָאָה *sub radice* קָרָא.

מִקְרֶה m. Casus, eventus, accidens, sors, sors, fortuna. Deuter. 23. v. 10. 1. Sam. 6. v. 9. & c. 20. v. 26. בְּמִקְרֶה obiter, casu, fortuito. *Constr.* מִקְרֵה Eccles. 2. v. 15. *Cum affixo* מִקְרֶהָ accidens ejus. Ruth 2. v. 3.

מְקָרֶה m. Contignatio, tabulatum, lignorum compages. Eccles. 10. v. 18.

קָרַח Glabrare se, calvitium sibi inducere, decalvare, depilare caput, tondere capillos. Levit. 21. v. 5. Mich. 1. v. 16. *Niphal* נִקְרַח calvitium induci: calvitium esse. Jerem. 16. v. 6. *Hiphil* הִקְרִיחַ inducere sibi calvitium, depilare, decalvare. Ezech. 27. v. 31. *Hophal Part.* מֻקְרָח decalvatus. Ezech. 29. v. 18. *Ex Svetonio barbæ, & capitis rasura tristitiæ, ac luctus indicium fuit*.

קֵרֵחַ m. Calvus, depilatus, recalvaster. Levit. 13. v. 40. 2. Reg. 2. v. 23.

קֶרַח m. Gelu, pruina. Genes. 31. v. 40. Job 37. v. 10. & c. 38. v. 9. Jerem. 36. v. 30. Psal. 147. v. 17. glacies, crystallus. Job 6. v. 16. Ezech. 1. v. 22.

קֹרַח m. Glacies. *Cum affixo* קָרְחוֹ glaciem suam; *Septuaginta* crystallum suam. Psal. 147. v. 17.

קָרְחָה f. Calvitium, decalvatio, depilatio. Levit. 21. v. 5. Deuter. 14. v. 1. Jerem. 47. v. 5. & c. 48. v. 36. Isa. 3. v. 24. & c. 15. v. 2. & c. 22. v. 12. Amos 8. v. 10. *semel cum* א, קָרְחָא Ezech. 27. v. 31. *Cum affixo* קָרְחָתֵךְ calvitium tuum. Mich. 1. v. 16.

קָרַחַת f. Calvities, calvitium, locus calvus. Levit. 13. v. 42. *Cum affixo* בְּקָרַחְתּוֹ in calvitie ejus. Levit. 13. v. 42. & 43. & 55.

קָרַם Tegere, operire, superindere, superinducere, obducere; extendere *D. Hieronymo*. *Item* pellem obducere. Ezech. 37. v. 6. extendi. v. 8.

קָרַן Splendere, radiare, radios ſplendoris inſtar cornuum emittere. Exod. 34. v. 29. & v. 30. & 35. *Hiphil* הִקְרִין cornua producere, cornua emittere. Pſal. 69. v. 32. *Part.* מַקְרִין cornutus, cornua producens. *Ibidem*.

קֶרֶן c. *ſed f. ſæpius*. Cornu: radius. Dan. 8. v. 9. Thren. 2. v. 3. Pſal. 18. v. 3. & 132. v. 17. buccina. Joſ. 6. v. 4. locus excelſus. Iſa. 5. v. 1. robur, fortitudo, poteſtas, regnum. Pſal. 112. v. 9. 1. Sam. 2. v. 10. Jerem. 48. v. 25. *Cum affixo* קַרְנִי robur meum; *D. Hieronymus* carnem meam. Job 16. v. 15. קַרְנֶךָ cornu tuum. Mich. 4. v. 13. *Dual.* קַרְנַיִם cornua. Habac. 3. v. 4. Dan. 8. v. 6. Amos 6. v. 13. *per metaphoram* radii ſplendentes. *Cum Sceva ſub* ק, קְרָנַיִם Dan. 8. v. 3. *Conſtr.* קַרְנֵי Pſal. 75. v. 11. *Cum affixo* אֶת־שְׁתֵּי קְרָנָיו duo cornua ejus. Dan. 8. v. 7. בְּקַרְנָיו cornibus ſuis. Gen. 22. v. 23. *Fœm.* קְרָנוֹת cornua. Zach. 1. v. 18. Ezech. 43. v. 15. *Conſtr.* קַרְנוֹת Ezech. 27. v. 15. Zach. 2. v. 4. 1. Reg. 1. v. 50. & 51.

קָרַס Incurvari, curvum, inclinatum, reflexum eſſe: contabeſcere *D. Hieronymo*. Iſa. 46. v. 1. & 2.

קְרָסִים m. *Plur.* Anſulæ, hami, unci, fibulæ. *D. Hieronymus modo* circulos, *modo* annulos, *modo* fibulas *vertit*: *vulgo nos dicimus* bottoni. Exod. 26. v. 33. & c. 36. v. 13. *Conſtr.* קַרְסֵי Exod. 26. v. 6. & 11. *Cum affixo* אֶת־קְרָסָיו annulos ejus. Exod. 35. v. 11.

קַרְסֹל m. Talus pedis, malleolus pedis, crus. *Plur. cum affixo* קַרְסֻלָּי tali mei, crura mea. 2. Sam. 22. v. 37. Pſal. 18. v. 37.

קָרַע Scindere, diſcindere, findere, lacerare, rumpere, diſrumpere, aperire. Geneſ. 37. v. 28. Levit. 13. v. 56. 1. Sam. 15. v. 28. Jerem. 41. v. 5. Job 1. v. 20. 2. Reg. 5. v. 8. Joel. 2. v. 13. 1. Reg. 11. v. 30. *Niphal* נִקְרַע lacerari, ſcindi. Exod. 28. v. 32. 1. Reg. 13. v. 3.

קְרָעִים m. *Plur.* Fragmenta, ſciſſiones, ſciſſuræ, partes, rupturæ. 1. Reg. 11. v. 30. & 31. 2. Reg. 2. v. 12. veſtes laceræ: panni *D. Hieronymo*. Prov. 23. v. 21.

קָרַץ Excidere, incidere, concidere: nictare, annuere, innuere. Prov. 6. v. 13. & c. 10. v. 10. & c. 16. v. 30. Pſal. 35. v. 19. *Puhal* קֹרַץ decidi, excidi, præcidi: formari *D. Hieronymo*. Job 33. v. 6.

קֶרֶץ m. Excidium, exciſio, præciſio, ſucciſio: ſtimulator *D. Hieronymo*. Jerem. 46. v. 20.

קַרְקַע m. Pavimentum; ſolum, fundus. Numer. 5. v. 17. 1. Reg. 6. v. 15. & 16. & 30. & c. 7. v. 7. Amos 9. v. 3. *nomen loci in tribu Juda*. Joſ. 15. v. 3.

קָרַר Frigeſcere. *Verbum Chaldæis, & Rabbinis uſitatum*.

קֹר m. Frigus, algor. Geneſ. 8. v. 22.

קַר m. Frigidus, gelidus. *Plur.* קָרִים Prov. 25. v. 25. Jerem. 18. v. 14.

קָרָה f. Frigus, frigiditas. Nah. 3. v. 17. Job 24. v. 7. Prov. 25. v. 20. *Cum affixo* קָרָתוֹ frigore ejus. Psal. 147. v. 17.

מְקֵרָה f. Refrigeratio, refrigerium, frigiditas. Judic. 3. v. 20. & 24. *ubi* בַּעֲלִית הַמְּקֵרָה *D. Hieronymus vertit* in cœnaculo æstivo.

קֶרֶשׁ m. Asser, tabula, transtrum. Exod. 26. v. 16. & 17. & 18. & 19. *Cum affixo* קַרְשֵׁךְ tabulam tuam. Ezech. 27. v. 6. *Plur.* קְרָשִׁים tabulæ. Exod. 26. v. 15. & 16. & 18. & 28. & 29. *Constr.* קַרְשֵׁי tabulæ. Exod. 26. v. 17. & 26. *Cum affixo* וְאֶת־קְרָשָׁיו & tabulas ejus. Exod. 35. v. 11. & c. 40. v. 18.

קֶרֶת f. Urbs, oppidum, civitas. Job 29. v. 7. Prov. 8. v. 3. & 14. & c. 9. v. 3. & c. 11. v. 11.

קשא קִשֻּׁאִים m. *Plur.* Cucumeres. Numer. 11. v. 5.

מִקְשָׁה m. Cucumerarium. Isa. 1. v. 8. *cum* ה *loco* א.

קָשַׁב Audire, auscultare, animadvertere, attendere, intentum esse. Psal. 130. v. 2. Neh. 1. v. 6. & c. 11. v. 2. Isa. 32. v. 2. 2. Paral. 6. v. 40. & c. 7. v. 15. *Hiphil* הִקְשִׁיב idem. *Construitur cum Accusativo, & præpositionibus* עַל, אֶל, ל, ב. Jer. 23. v. 18. Psal. 66. v. 19. Isa. 10. v. 30. Zach. 1. v. 4. contemplari. Isa. 21. v. 7. aspicere. Prov. 1. v. 24.

קֶשֶׁב m. Auditus, attentio, auscultatio. 1. Reg. 18. v. 29. 2. Reg. 4. v. 31. Isa. 21. v. 7.

קַשֶּׁבֶת f. Attenta: intenta. Nehem. 1. v. 6.

קַשֻּׁבוֹת f. *Plur.* Attentæ, intentæ. Psal. 130. v. 2.

קָשָׁה Durum, asperum, grave, molestum, difficile esse: obdurescere, rigere, obrigere. Deuter. 1. v. 17. & c. 15. v. 18. 1. Sam. 5. v. 7. 2. Sam. 19. v. 44. *Niphal* נִקְשָׁה difficultatibus premi, indurari. Isa. 8. v. 21. *ubi Part.* נִקְשֶׁה induratus; *D. Hieronymus versiculum citatum vertit* & transibit per eam, & corruet, & esuriet. *Pihel* קִשָּׁה durum, difficilem reddere, indurare. Genes. 35. v. 16. *ubi verba* וַתְּקַשׁ בְּלִדְתָּהּ & induravit, dum pareret; *a D. Hieronymo exponuntur* & difficultate partus periclitari cœpit. *Hiphil* הִקְשָׁה indurare, obdurare, durum, difficilem se præbere, aggravare, durum reddere: sævire, desævire. Genes. 35. v. 16. Exod. 13. v. 15. Prov. 28. v. 14. 1. Reg. 12. v. 4. resistere. Job 9. v. 4.

קָשֶׁה m. Durus, gravis, molestus, severus, rigidus, morosus, inclemens, asper, scaber, arduus, immitis, sævus, difficilis. Exod. 18. v. 26. Deuter. 31. v. 27. 1. Sam. 25. v. 3. Isa. 19. v. 4. & c. 48. v. 4. *Constr.* קְשֵׁה durus. Exod. 32. v. 9. *ubi* קְשֵׁה עֹרֶף pertinax.

Plur. קָשִׁים duri. 2. Sam. 3. v. 39. *Constr.* קְשֵׁי Ezech. 2. v. 4. & c. 3. v. 7. *Fœm.* קָשָׁה dura. Exod. 1. v. 14. Judic. 2. v. 14. Isa. 21. v. 2. & c. 27. v. 1. 2. Sam. 2. v. 17. Cant. 8. v. 6. *Constr.* קְשַׁת 1. Sam. 1. v. 15. *Plur.* קָשׁוֹת dura: minæ. Genes. 42. v. 7.

קְשִׁי m. Durities, difficultas, asperitas, pertinacia, pervicacia. Deuter. 9. v. 27.

מִקְשָׁה f. Opus solidum, continens, æquale, planum; ductile *D. Hieronymo, quod sc. malleis attenuatur in laminas*: soliditas *aliis*. Exod. 25. v. 31. Isa. 3. v. 24.

מִקְשֶׁה m. Pexus, æqualis; solidus: implexus, crispus. Isa. 3. v. 24.

קשה קְשָׂה f. Scutella. *Plur. constr.* קְשׂוֹת medii calami, *qui per longitudinem scissi ponebantur inter panes propositionis, ne ex mutuo contactu mucidi fierent*; *aliis* canthari; *aliis* scyphi; *aliis* thuribula; *D. Hieronymo* crateres. Numer. 4. v. 7. *Cum affixo* וּקְשׂתָיו & medios calamos ejus. Exod. 25. v. 29.

קְשָׂוֹת f. *Plur.* Thuribula. Exod. 37. v. 16. 1. Paral. 28. v. 17. *ubi Vau est pro radicali* ה.

קשה *Hiphil* הִקְשִׁיחַ Obdurare, duriter tractare, crudelem, & durum esse, elongare a corde, crudelem reddere. Job 39. v. 19. Isa. 63. v. 17.

קשט קֹשֶׁט m. Veritas, perfectio, firmamentum, firmitas, fides, certitudo. Psal. 60. v. 6. *Septuaginta, & D. Hieronymo* arcus, *quia fortasse legerunt* קֶשֶׁת *pro* קֹשֶׁט.

קֹשְׁטְ m. Veritas: firmitas. Prov. 22. v. 21.

קשט קְשִׂיטָה f. Agnus, nummus sub agni figura. Genes. 33. v. 19. Jos. 24. v. 32. ovis. Job 42. v. 11.

Quærunt Interpretes, quid קְשִׂיטָה *nomine proprie intelligendum sit, cum a multis agnorum, vel agnarum significatio ei tribuatur, voluntque ex iis nonnulli loco citato Geneseos agrum centum agnis a Jacobo emptum fuisse, cum ante pecuniæ usum homines rerum permutatione mercarentur. Verumtamen fere omnes Rabbini sentiunt, illa voce nummos agni, vel agnæ figura signatos intelligendos esse, cum ex Historiis constet, nummos bestiarum figuris ornatos cusos fuisse, & ab illis figuris appellatos. Hinc Argivi lupos, Thessali equos, Athenienses, & Romani boves, & oves nummis insculpere consueverunt. Opinantur autem, hanc monetam dimidium circiter imperialem valuisse.*

קשקש קַשְׂקֶשֶׂת f. Squama piscium. Levit. 11. v. 9. Num. 11. v. 9. Deuter. 14. v. 9. & 10. *Plur. cum affixo* בְּקַשְׂקְשֹׂתֶיךָ squamis tuis. Ezech. 29. v. 4. *masc.* קַשְׂקַשִּׂים squamæ. 1. Sam. 17. v. 5.

קשר Ligare, alligare, colligare, devincire, obligare; nectere, innodare, constringere, adstringere, conjungere. Genes. 30. v. 42. & c. 38. v. 28. Deuter. 6. v. 8. & c. 11. v. 18. Jerem. 51. v. 63. Prov. 7. v. 3. & c. 22. v. 15. Jos. 2. v. 18. conjurare, con-

conspirare. *Construitur cum Accusativo, & præpositionibus* ל, על, *&* ב. Amos 7. v. 10. 1. Sam. 22. v. 8. Nehem. 4. v. 8. 1. Reg. 16. v. 20. 2. Reg. 10. v. 9. & c. 21. v. 25. *Part.* קֹשֵׁר proditor, conjurator. *Niphal* נִקְשַׁר ligari. 1. Sam. 18. v. 1. Nehem. 4. v. 6. *Pihel* קִשֵּׁר ligare. Job 38. v. 1. Isa. 49. v. 18. *Puhal Participium* הַצֹּאן הַמְקֻשָּׁרוֹת oves colligatæ, *id est*, primitivæ, robustæ, compactæ corpore. Genes. 30. v. 41. *Hithpahel* הִתְקַשֵּׁר conjurare. 2. Paral. 24. v. 25. 2. Reg. 9. v. 14.

קֶשֶׁר m. Conjuratio, conspiratio. 2. Reg. 14. v. 19. 2. Sam. 15. v. 12. 2. Paral. 23. v. 13. Isa. 8. v. 12. nexus, nodus. *Cum affixo* קִשְׁרוֹ conjuratio ejus. 1. Reg. 16. v. 20.

קִשֻּׁרִים m. *Plur.* Redimicula, institæ, alligamenta, ornamenta muliebria, murænulæ, torques, *qui alligantur collo, vel capiti*. Isa. 3. v. 20. *Cum affixo* קִשֻּׁרֶיהָ murænularum suarum. Jerem. 2. v. 32.

קָשַׁשׁ Stipulas colligere, congregare, recolligere, excutere, inquirere, perscrutari. Soph. 2. v. 1. supplantare. Isa. 29. v. 21. *Pihel* קֹשֵׁשׁ conquirere: colligere. Exod. 5. v. 7. & 12. Num. 15. v. 32. 1. Regum 17. v. 10. & 12. increpare. Isa. 29. v. 21. *ut multi volunt*. *Hithpahel* הִתְקוֹשֵׁשׁ excutere se: convenire: congregari. Soph. 2. v. 1.

קַשׁ m. Stipula, festuca, stramen, palea minuta, lignum minutum: quisquiliæ, surculus. Exod. 5. v. 7. & 12. Joel. 2. v. 5. Nah. 1. v. 10. Abd. 1. v. 18.

קֶשֶׁת c. *sed* f. *sæpius*. Arcus: balista. 1. Sam. 2. v. 24. Job 41. v. 20. Hos. 1. v. 7. 2. Sam. 1. v. 22. Isa. 21. v. 15. iris. Genes. 9. v. 16. *Cum affixo* אֶת־קַשְׁתִּי arcum meum. Genes. 9. v. 13. קַשְׁתָּם arcum suum. Psal. 37. v. 14. *Plur.* קְשָׁתוֹת arcus. Isa. 13. v. 18. 2. Paral. 26. v. 14. *Constr.* קַשְּׁתוֹת Isa. 13. v. 18. *Cum affixo* וְקַשְּׁתוֹתָם & arcus eorum. Psal. 37. v. 15. וְקַשְּׁתוֹתֵיהֶם & arcus eorum. Nehem. 4. v. 13.

קַשָּׁת m. Sagittarius, arcitenens. Genes. 21. v. 20. *aliis* arcuarius, peritus faciendorum arcuum.

INCIPIENTIA

A ר

ר *In numeris valet ducentos; differt a ד anguli curvitate, semperque est litera radicalis. Nunquam recipit Daghes, quamvis non sit una ex gutturalibus.*

רָאָה Videre, cernere, intueri, invisere; aspicere, inspicere, conspicere, conspicari, perspicere, prospicere, respicere, circumspicere: experiri, animadvertere, frui. *Construitur & absolute, & cum præpositionibus* ב, & ל. Genes. 1. v. 4. & c. 29. v. 32. & c. 41. v. 33. Deuter. 32. v. 20. Habac. 3. v. 9. Job 31. v. 21. Exod. 29. v. 15. Esth. 2. v. 9. Eccl. 6. v. 6. Psal. 22. v. 18. Ezech. 39. v. 15. providere. Genes. 22. v. 8. videre, *pro* audire, intelligere. Gen. 42. v. 1. Exod. 29. v. 18. Jerem. 2. v. 31. pugnare, præliari. 2. Reg. 6. v. 21. & c. 23. v. 29. *Puhal* רָאוּי dignus: לֹא רָאוּי indignus. *Anomalum* לְרַאֲוָה ad aspiciendum. Ezech. 28. v. 17. *cum* ה *paragogico, & tertia radicali* ה *mutata in* ו. *Item anomalum* רְאֵה videre. Psal. 142. v. 5. *desinit in Tzere ad formam Chaldaicam, pro* רְאֹה, *vel* רְאוֹת. *Niphal* נִרְאָה videndum se exhibere, se ostendere; videri, conspici, conspicuum esse, apparere, comparere, ostendi. *Construitur cum* ל, *vel* אֶל. Genes. 43. v. 3. Exod. 23. v. 17. Numer. 14. v. 14. 1. Sam. 1. v. 22. & c. 3. v. 21. *Part.* נִרְאֶה visibilis: לֹא נִרְאֶה invisibilis. *Anomalum* נִרְאָה visus. Numer. 14. v. 14. *Participium cum Kametz loco Segol; non enim potest esse tertia persona Præteriti propter adiunctum pronomen secundæ personæ. Hiphil* הֶרְאָה videndum exhibere, ostendere, ostentare, monstrare, demonstrare, præfigurare, prætendere, repræsentare. *Construitur cum Accusativo.* Genes. 41. v. 28. & c. 48. v. 11. Exod. 25. v. 9. Deuter.

ter. 4. v. 36. Jerem. 38. v. 21. Nah. 3. v. 5. *Hophal* הָרְאָה ostendi, videndum exhiberi, demonstrari. Exod. 25. v. 40. Levit. 13. v. 49. Deut. 4. v. 35. Soph. 3. v. 1. *Hithpahel* הִתְרָאָה aspicere se, litigare; pigrum esse *Septuaginta*; negligere *D. Hieronymo*. Genes. 42. v. 1. præliari, congredi, confligere, bellare, dimicare, pugnare. 2. Reg. 14. v. 8. 2. Paral. 25. v. 17.

רֹאֶה m. Videns; Propheta, vates: divinans. Gen. 16. v. 13. 1. Sam. 9. v. 9. visio prophetica, prophetia, demonstratio. Isa. 28. v. 7.

רָאָה f. Cornix; ixion; *aliis* vultur; *aliis* milvus; *D. Hieronymo* ixos, *quæ est avis ex vulturum genere, alba, sed minor vulture*. Deuter. 14. v. 13.

רֳאִי & רְאִי m. Visus, visio, aspectus. Genes. 16. v. 13. Job 7. v. 8. & c. 33. v. 21. 2. Sam. 16. v. 12. stercus, inquinamentum; monstrum; exemplum. Nah. 3. v. 6. speculum. Job 37. v. 18.

רְאוּת f. Aspectus, spectatio, visus. Eccles. 5. v. 10.

רְאוֹת f. *Plur.* Visio, visiones. 2. Paral. 26. v. 5.

מַרְאֶה m. Visio, visus, aspectus, spectaculum, prospectus, conspectus, apparitio, respectus, vultus, species. Genes. 12. v. 11. Levit. 13. v. 30. לֹא מַרְאֶה decolor. *Constr.* מַרְאֵה Num. 9. v. 16. Isa. 11. v. 3. *Cum affixo* מַרְאֵהוּ aspectus ejus. Levit. 13. v. 30. *Fœm.* מַרְאָה Dan. 10. v. 7. *Plur.* מַרְאוֹת visiones. Ezech. 1. v. 1. specula. Exod. 38. v. 8. *Cum affixo* מַרְאָיו aspectus ejus. Job 40. v. 28. *ex Plur. masc.* מַרְאִים aspectus, visiones.

מֻרְאָה f. Ingluvies; vesicula gutturis, vesicula avium, *ubi manent sordes*. *Cum affixo* מֻרְאָתוֹ vesiculam ejus. Levit. 1. v. 16.

רְאֵם m. Monoceros, unicornis, rhinoceros. Numer. 23. v. 22. & c. 24. v. 9. Deuter. 33. v. 17. *contracte* רֵים Job 39. v. 12. *Plur.* רְאֵמִים unicornes. Isa. 34. v. 7. Psal. 29. v. 6. *& contracte* רֵמִים Psal. 22. v. 22.

רָאמוֹת f. *Plur.* Coralia. Job 28. v. 18. Ezech. 27. v. 16. *nomen urbis*. 1. Paral. 6. v. 72.

רֹאשׁ m. Caput, summa, cacumen, vertex, acumen, summitas, fastigium. Genes. 3. v. 15. Exod. 19. v. 20. & c. 34. v. 2. Levit. 8. v. 8. Isa. 17. v. 6. principium, initium. Psal. 119. v. 160. Exod. 12. v. 2. Judic. 7. v. 19. summa. Exod. 30. v. 12. & 23. præstantissimus, præcipuus, primarius, summus, dux, princeps. 2. Paral. 31. v. 10. Zach. 4. v. 7. venenum, aconitum, virus, toxicum, fel. Deuter. 32. v. 33. Thr. 3. v. 5. cicuta. Deuter. 29. v. 18. amaritudo. Psal. 69. v. 22. *Cum affixo* וְרֹאשׁוֹ & summitas ejus. Genes. 11. v. 4. רָאשְׁכֶם capitis vestri. Levit. 19. v. 27. לְרֹאשֵׁנוּ capiti nostro. Psal. 66. v. 12. וְאֶת־רֹאשָׁם & summam eorum. Numer. 1. v. 49. שֶׁרֹּאשִׁי quia caput meum. Cant. 5. v. 2. *Plur.* רָאשִׁים capita: proceres. Genes. 2. v. 10. Jud. 9. v. 43. *Constr.* רָאשֵׁי duces.

Ge-

Genes. 8. v. 5. Numer. 10. v. 10. & c. 36. v. 1. *Cum affixo* רָשֵׁיכֶם capita vestra. Levit. 16. v. 6. רָאשֶׁיהָ principes ejus. Mich. 3. v. 11. רָשֵׁיהֶן capita earum. Ezech. 23. v. 42. בְּרָאשֵׁינוּ in capitibus nostris. 1. Paral. 12. v. 19. רָאשָׁיו capitibus ejus, *cum Cholem, sed improprie*. Isa. 15. v. 2. *sicuti* בְּרָאשֵׁינוּ cum capitibus nostris. 1. Reg. 20. v. 31. *Fœm.* רָאשָׁה caput. Zach. 4. v. 7. primarium *D. Hieronymo*.

רִאשׁוֹן m. Prior, primus, primarius. Gen. 26. v. 1. Exod. 4. v. 8. & c. 12. v. 2. Isa. 44. v. 6. principium. Jer. 17. v. 2. *cum* י *loco* א, רִישׁוֹן Job 8. v. 8. *& cum* א *& Jod*, רִאישׁוֹן Job 15. v. 7. *Plur.* רִאשֹׁנִים primi, priores. Exod. 34. v. 1. Levit. 26. v. 45. Jerem. 34. v. 5. Zach. 1. v. 4.

רִאשׁוֹנָה f. Prior, prius, primum, primo, principio. Genes. 33. v. 2. Num. 2. v. 9. Levit. 5. v. 8. Jos. 21. v. 10. בָּרִאשׁוֹנָה in principio, in primis, prius. Deuter. 13. v. 9. Jos. 8. v. 5. *cum* ל, *&* מ *cum Pathach* לְמִבָּרִאשׁוֹנָה a principio. 1. Paral. 15. v. 3. *Plur.* רִאשֹׁנוֹת priores. Isa. 41. v. 22. & c. 43. v. 9. & 18.

רִאשֹׁנִית f. Prior. Jerem. 25. v. 1.

רֵאשִׁית f. Principium, exordium, initium. Genes. 1. v. 1. & c. 49. v. 3. Exod. 23. v. 19. Jerem. 2. v. 3. Nehem. 12. v. 44. primum, præstantissimum, præcipuum. 1. Sam. 15. v. 21. Amos 6. v. 6. primitivum, primitiæ. Levit. 2. v. 12. Deuter. 18. v. 4. Num. 15. v. 21. Neh. 12. v. 44. Proverb. 1. v. 7. *semel sine* א מֵרֵשִׁית a principio. Deut. 11. v. 12. *Cum affixo* מֵרֵאשִׁיתוֹ quam principium ejus. Eccles. 7. v. 9. רֵאשִׁיתְךָ principium tuum. Job 42. v. 13. רֵאשִׁיתָם primitias eorum. Num. 18. v. 12.

רֵאשׁוֹת f. *Plur.* Primordia, principia. *Cum affixo* מֵרֵאשֹׁתֵיכֶם a primordiis vestris. Ezech. 36. v. 11.

רַאֲשׁוֹת f. *Plur.* Cervicalia, pulvinaria. *Anomalum* מְרַאֲשֹׁתֵי 1. Sam. 26. v. 12. *formam habet masculinam, & fœmininam*.

מְרַאֲשׁוֹת f. *Plur.* Idem. *Cum affixo* sub מְרַאֲשֹׁתָיו cervicalibus ejus. Gen. 28. v. 18. ad מְרַאֲשֹׁתָו pulvinaria ejus. 1. Sam. 26. v. 7.

מַרְאֲשׁוֹת f. *Plur.* Principatus; magnitudines. *Cum affixo* מַרְאֲשֹׁתֵיכֶם magnitudines vestræ. Jerem. 13. v. 18.

רָבַב Multum, copiosum esse, multiplicari, augeri, crescere, excrescere, increbrescere, percrebrescere: jaculari. Psal. 4. v. 8. & c. 18. v. 15. Genes. 6. v. 1. & c. 18. v. 20. & c. 49. v. 23. Isa. 22. v. 9. *Pihel Participium* מְרֻבָּבוֹת auctæ, multiplicatæ vehementer, multiplicatæ decem millibus. Psal. 144. v. 13. *Est Verbum deductum a* רְבָבָה decem millia.

רַב m. Multus, magnus, major, amplus: frequens. Genes. 13. v. 6. & c. 15. v. 23. Deut.

9.

9. v. 14. Jos. 11. v. 4. Isa. 30. v. 25. magister. Esth. 1. v. 8. honorabilis, inclytus: propugnator *D. Hieronymo*. Isa. 19. v. 20. multum, multo. Genes. 33. v. 9. satis, sufficit. Num. 16. v. 3. לָרֹב multo. Num. 26. v. 54. רַב מְאֹד plurimus. *Plur.* רַבִּים multi, plerique, magni, magnates, optimates, inclyti. Psal. 3. v. 2. & c. 22. v. 13. Amos 3. v. 15. Job 32. v. 10. jaculatores, sagittarii: plurimi. Jer. 50. v. 9. Job 16. v. 13. *Constr.* רַבֵּי optimates. Jerem. 41. v. 1. *Cum affixo* רַבָּיו sagittarii ejus. Job 16. v. 13. *Fœm.* רַבָּה multa, magna. Genes. 6. v. 5. 1. Sam. 12. v. 17. *&* רַבַּת multum, sæpe, multoties. Psal. 123. v. 4. & 129. v. 1. multitudo, pars magna. 2. Paral. 30. v. 17. *Constr.* רַבַּת multiplicatrix. 1. Sam. 2. v. 5. *cum* י *redundante* רַבָּתִי magna; domina *D. Hieronymo* רַבָּתִי *posterius; prius autem* plena: *bis enim in eodem versiculo occurrit*. Thren. 1. v. 1. *Plur.* רַבּוֹת multæ. Prov. 19. v. 21. Judic. 8. v. 30. *adverbialiter* plerunque, sæpe, crebro, frequenter.

רֹב m. Multitudo, magnitudo, copia, abundantia, maxima pars, amplitudo. Levit. 25. v. 16. 1. Reg. 10. v. 10. Isa. 1. v. 11. Prov. 10. v. 19. multus, magnus. Job 11. v. 2. *Cum affixo* מֵרֻבְּכֶם ob multitudinem vestram. Deuter. 7. v. 7. *Plur. constr.* רֻבֵּו *cum* ו, *sed legendum per* י. Hos. 8. v. 12.

רִבּוֹא f. Myrias, decem millia. Esdr. 2. v. 63. Nehem. 7. v. 66. *sine* א, רִבּוֹ 1. Par. 29. v. 7. Jon. 4. v. 11. *Dual.* רִבּוֹתַיִם viginti millia. Psal. 68. v. 18. *Plur.* רִבֹּאוֹת decem millia; *D. Hieronymo* multa millia. Dan. 11. v. 12. *&* *sine* א, רִבּוֹת Nehem. 7. v. 71.

רְבָבָה f. Idem. Genes. 24. v. 60. Levit. 26. v. 8. Deuter. 32. v. 30. Judic. 20. v. 10. Cant. 5. v. 10. *Plur.* רְבָבוֹת decem millia. 1. Sam. 18. v. 8. *Constr.* רִבְבוֹת Num. 10. v. 36. Mich. 6. v. 7. רִבְבוֹת Deuter. 33. v. 2. & 17. Psal. 3. v. 7. Mich. 6. v. 7. *Cum affixo* בְּרִבְבֹתָיו decem millia sua. 1. Sam. 18. v. 7. *Hoc nomen indicat multitudinem prope innumerabilem*.

רְבִיבִים m. *Plur.* Imbres, stillæ, guttæ imbris, pluvia vehemens, & subtilis. Deuter. 32. v. 2. Jerem. 3. v. 3. & c. 14. v. 22. Mich. 5. v. 7. stillicidia, pluviæ. Psal. 65. v. 11. & 72. v. 6.

רָבַד Adornare, ornare, instruere, insternere: intexere *D. Hieronymo*. Prov. 7. v. 16.

רָבִיד m. Torquis, ornamentum colli. Ezech. 16. v. 11. *Constr.* רְבִד Genes. 41. v. 42.

מַרְבַדִּים m. *Plur.* Cadurca, tapetes lectorum, lectisternia, cortinæ. Prov. 7. v. 16. & c. 31. v. 22.

רָבָה Multum esse, multiplicari, augeri, augescere, crescere, magnum esse. Genes. 1. v. 22. & c. 35. v. 11. Exod. 1. v. 19. Deuter. 8. v. 13. Job 33. v. 12. Ezech. 16. v. 7. Jerem. 29. v. 6. Zach. 10. v. 8. Prov. 29. v. 16. 1. Sam. 14. v. 32. jaculari, sagittas jacere. *Part.* רֹבֶה jaculator, sagittarius. Genes. 21. v. 20. *Pihel* רִבָּה multiplicare, au-

gere, frequentare, crescere facere, educare, nutrire, alere, enutrire. Psal. 44. v. 13. Thren. 2. v. 22. Ezech. 19. v. 2. Judic. 9. v. 29. *Hiphil* הִרְבָּה idem. Exod. 16. v. 18. Deuter. 1. v. 10. Judic. 20. v. 38. Genes. 22. v. 17. 1. Paral. 27. v. 23. Psal. 51. v. 4. *Anomalus Infinitivus* הַרְבָּה multiplicare. Genes. 3. v. 16. & c. 22. v. 17. *retinet Kametz ex terminatione Præteriti; inde cum Pathach legitur ad formam nominis constructi* 2. Sam. 14. v. 11. מֵהַרְבַּת ne multiplicetur, *pro* הַרְבֵּה *vel* הַרְבּוֹת.

אַרְבֶּה m. Locusta, locustæ. Exod. 10. v. 4. & 13. Jud. 7. v. 12.

אַרְבֵּה & אַרְבֶּה m. Multum, plurimum; multitudo. Hag. 1. v. 6. 2. Sam. 1. v. 4. Eccles. 9. v. 18. Jerem. 42. v. 2.

מַרְבֶּה m. Idem; *vel* multitudo, amplitudo. Isa. 33. v. 23. *Constr.* מַרְבֵּה Isa. 9. v. 7.

מַרְבָּה f. Amplus, ampla; magnus, magna. Ezech. 23. v. 32.

מַרְבִּית f. Multitudo, multiplicatio, augmentum, incrementum, usura: pars multa, *vel* magna. Levit. 25. v. 37. soboles. 1. Sam. 2. v. 23. amplitudo. 2. Paral. 9. v. 6. *Cum affixo* מַרְבִּיתָם pars magna illorum. 1. Paral. 12. v. 29.

תַּרְבּוּת f. Turba, multitudo: soboles, progenies, indoles: educatio: incrementa; alumni. Numer. 32. v. 14.

תַּרְבִּית f. Fœnus, usura, incrementum, multiplicatio. Levit. 25. v. 36. Ezech. 18. v. 13.

רבך מֻרְבֶּכֶת f. Bullatum, frixum, tostum. Levit. 6. v. 21. 1. Paral. 23. v. 29.

רָבַע Quadratum esse, *vel* fieri. Exod. 27. v. 1. 1. Reg. 7. v. 5. Ezech. 41. v. 21. & c. 45. v. 2. inire, coire, *de quadrupedibus tantum usurpatur*. Levit. 18. v. 23. & c. 20. v. 16. *Pahul* רָבוּעַ quadratus. Exod. 27. v. 1. quadrangulus. Ezech. 41. v. 21. *Puhal* רֻבָּע quadratum esse. Ezech. 40. v. 47. 1. Reg. 7. v. 41. *Part.* מְרֻבָּע quadratus. Ezech. 45. v. 2. *Fœm.* מְרֻבַּעַת quadrata. Ezech. 40. v. 47. *Plur. fœm.* מְרֻבָּעוֹת quadrata. 1. Reg. 7. v. 31. *Hiphil* הַרְבִּיעַ coire facere. Levit. 19. v. 19.

רְבָעָה f. Quadra, quadrata. Ezech. 41. v. 21.

רֶבַע m. Quarta pars, quadrans: quadrangulus. Exod. 29. v. 40. 1. Sam. 9. v. 8. accubitus. *Cum affixo* רִבְעִי accubitus meus. Levit. 18. v. 23. Psal. 139. v. 3. *Plur.* רְבָעִים quadraturæ, quadranguli: partes, latera. *Cum affixo* רִבְעֶיהָ quadrangulis ejus. Ezech. 43. 2. 17. רִבְעֵיהֶם partibus eorum. Ezech. 1. v. 8.

רֹבַע m. Quarta pars. Numer. 23. v. 10. 2. Reg. 6. v. 25.

רְבִיעִי m. Quartus. Genes. 1. v. 19. & c. 2. v. 14. & c. 15. v. 16. Zach. 8. v. 19. Ezech. 1. v. 1. *Plur.* רְבִיעִים quarti. בְּנֵי רְבִיעִים filii quartæ generationis. 2. Reg. 10. v. 30. & c. 15. v. 12. *Fœm.* רְבִיעִית quarta pars. Exod. 29. v. 40. Levit. 19. v. 24. Numer. 15. v. 4. & c.

28. v. 14. Ezech. 40 v. 20. 1. Reg. 6. v. 33. Zach. 6. v. 3.

רִבֵּעִים m. *Plur.* Quartani, quartæ generationis. Exod. 20. v. 5. & c. 34. v. 7.

אַרְבַּע f. Quatuor. Genes. 11. v. 16. & 17. & c. 14. v. 5. Zach. 1. v. 18. quartus. Genes. 14. v. 5. אַרְבַּע עֶשְׂרֵה quatuordecim: אַרְבַּע פְּעָמִים quater: אַרְבַּע שָׁנִים quadriennium. *Masc.* אַרְבָּעָה quatuor: quaternus. Genes. 14. v. 9. 1. Reg. 7. v. 2. אַרְבָּעָה רַגְלַיִם quadrupes: אַרְבָּעָה יָמִים quatriduum: אַרְבַּע מֵאוֹת quadringenti. בְּאַרְבָּעָה עָשָׂר יוֹם quartadecima die. Exod. 12. v. 18. *Constr.* אַרְבַּעַת Ezech. 43. v. 16. *Cum affixo* אַרְבַּעְתָּם quatuor ipsis. Dan. 1. v. 17. *Dual.* אַרְבַּעְתַּיִם quadruplum. 1. Sam. 12. v. 6. *Plur.* אַרְבָּעִים quadraginta. Deuter. 29. v. 5. Gen. 18. v. 29. Jos. 4. v. 13. quadragesimus. Deut. 1. v. 3.

רָבַץ Cubare, excubare, incubare, recubare, jacere, incumbere, succumbere, accubare, *de quadrupedibus proprie usurpatur*. Genes. 4 v. 7. & c. 29. v. 2. & c. 49. v. 9. & 14. Exod. 23. v. 5. Deuter. 22. v. 6. & c. 29. v. 19. Numer. 22. v. 27. Ezech. 19. v. 2. Job 11. v. 19. Soph. 2. v. 7. & c. 3. v. 13. *Hiphil* הִרְבִּיץ cubare facere, sternere. Isa. 54. v. 11. Jerem. 33. v. 12. Psal. 23. v. 2. Ezech. 34. v. 15. requiescere. Isa. 13. v. 20.

רֵבֶץ m. Accubitus: cubile. Isa. 65. v. 10. *Cum affixo* רִבְצָם cubilis sui. Jerem. 50. v. 6. רִבְצָהּ cubile ejus. Isa. 35. v. 7.

רִבְצָה f. Accubatio, accubitus. Isa. 35. v. 7. *ut quidam volunt est nomen fœm.*

מַרְבֵּץ m. Cubile, accubatio. Soph. 2. v. 15. *Constr.* מַרְבַּץ Ezech. 25. v. 5.

רבק מַרְבֵּק m. Saginarium, *ubi saginantur pecora, vel aves*. Amos 6. v. 4. pascualis, saginatus. 1. Sam. 28. v. 24. Jerem. 46. v. 21. armentum. Mal. 4. v. 2. Amos 6. v. 4.

רֶגֶב m. Gleba. *Plur.* רְגָבִים glebæ, glareæ, fissuræ, scissiones terræ *ob æstum, vel pluviam*. Job 38. v. 38. *Constr.* רִגְבֵי Job 21. v. 33.

רָגַז Tremere, horrere, exhorrescere, contremiscere, commoveri, conturbari, tumultuari, pavere. Genes. 16. v. 43. Deut. 2. v. 25. Exod. 15. v. 14. Isa. 64. v. 2. 1. Sam. 14. v. 16. Habac. 3. v. 15. Jerem. 33. v. 8. irasci. Gen. 45. v. 24. Psal. 4. v. 5. *Hiphil* הִרְגִּיז commovere, conturbare, ad iram provocare. Isa. 23. v. 11. Job 9 v. 6. & c. 12. v. 6. 1. Sam. 28. v. 15. *Hithpahel* הִתְרַגֵּז commoveri, irasci, indignari. Isa. 37. v. 28. 2. Reg. 19. v. 28.

רַגָּז m. Timidus, pavidus, trepidus, commotus. Deuter. 28. v. 65.

רֹגֶז m. Commotio, horror, tremor, tumultus, indignatio, excandescentia, ira. Job 3. v. 13. & 17. & 26. & c. 39. v. 24. Habac. 3. v. 2. *Cum affixo* וּמֵרָגְזְךָ & a pavore tuo. Isa. 14. v. 3. *D. Hieronymus* & a concussione tua. *Mem est cum ChireK juxta R. David*.

רָגְזָה f. Commotio, horror, tremor, tumultus. Ezech. 12. v. 18.

רָגַל Obtrectare, obloqui, diffamare, detrahere, accusare. Levit. 19. v. 16. dolose agere; facilem esse *D. Hieronymo*. Psal. 15. v. 3. *Pihel* רִגֵּל deferre. 2. Sam. 19. v. 27. explorare, indagare. Gen. 42. v. 9. & 11. & 30. Num. 21. v. 33. Deut. 1. v. 24. Jos. 2. v. 1. & c. 6. v. 23. & c. 14. v. 7. 2. Sam. 10. v. 3. & c. 15. v. 10. & c. 19. v. 28. *Hiphil* הִרְגִּיל assuefacere. *Anomalum* תִּרְגַּלְתִּי assuefacio. Hos. 11. v. 3. *Præteritum est cum* ת *pro* ה *juxta sententiam R. David in libro Radicum. R. autem Moses vult esse nomen cum affixo a* תִּרְגֹּלֶת, *at obstat accentus in penultima.*

רֶגֶל c. *sed* f. *sæpius*. Pes: foramen ani; caussa; vices. Exod. 21. v. 24. Ezech. 1. v. 7. & c. 29. v. 11. לְרֶגֶל pedetentim. Gen. 33. v. 14. *Cum affixo* רַגְלְךָ pedis tui. Deut. 28. v. 35. רַגְלִי pes meus. Psal. 26. v. 12. רַגְלְכֶם pedis vestri. Jos. 1. v. 3. רַגְלֵנוּ pedem nostrum. Psal. 66. v. 9. לְרַגְלִי caussa, gratia mei, propter me. Genes. 30. v. 30. Habac. 3. v. 5. *Dual.* רַגְלַיִם pedes. Levit. 11. v. 42. Prov. 19. v. 2. pudenda. Genes. 49. v. 10. Deuter. 28. v. 57. Isa. 7. v. 20. *Plur.* רְגָלִים vices. Exod. 23. v. 14. Num. 22. v. 32. *Constr.* רַגְלֵי pedes. Genes. 24. v. 32. *Cum affixo* בְּרַגְלָיו pedibus suis. 2. Sam. 2. v. 18. רַגְלַי pedes meos. Psal. 18. v. 34. רַגְלֵיכֶם pedes vestri. Jer. 13. v. 16.

רֹגֵל m. Fullo, *sic dictus quia pedibus pannos lavando calcat*. 2. Sam. 17. v. 17. *nomen proprium fontis*. Jos. 15. v. 7.

רַגְלִי m. Pedes, peditis, miles pedestris. Numer. 11. v. 21. Judic. 20. v. 2. 1. Sam. 4. v. 10. & c. 15. v. 4. 2. Sam. 8. v. 4. & c. 10. v. 6. *Plur.* רַגְלִים Jer. 12. v. 5.

מְרַגֵּל m. Explorator, emissarius. *Plur.* מְרַגְּלִים exploratores. Gen. 42. v. 30. Jos. 6. v. 23.

מַרְגְּלוֹת f. Stragulæ pedales, pedalia: *aliis* pedes, crura. Dan. 10. v. 6. *Cum affixo* מַרְגְּלֹתָיו stragulas pedales ejus. Ruth 3. v. 4.

רָגַם Lapidare, lapidibus obruere: lapides congerere. *Construitur cum* ב, & עַל. Levit. 20. v. 2. & 27. & c. 24. v. 14. & 16. Numer. 15. v. 35. Jos. 7. v. 26. 1. Reg. 12. v. 18. Ezech. 16. v. 40. & c. 23. v. 47.

Lapidatio erat una ex quatuor pœnis capitalibus olim in usu apud Hebræos. Itaque reus lapidandus supplicii loco decem pedes proximus confessionem peccatorum edebat, qua facta alios sex pedes progrediebatur, ibique consistenti vestes exuebantur. Ubi ad locum pervenerat, tumulum ex lapidibus congestum geminam hominis longitudinem altum cum ascendisset, inde ab altero testium in lumbos detrusus, mortemque oppetens lapidatus censebatur, adhuc vero superstiti ab altero testium lapis in pectus immittebatur. Quod si neque hic ictus satis esset ad mortem, a toto Israele lapidibus erat obruendus. Ceterum marium anteriora operiebantur, mulierum autem etiam posteriora. Animadvertendum, blasphemis,

&

& idololatris præter lapidationem aliam infamiæ notam fuisse inustam. Etenim neque honore luctus externi afficiebantur, neque sepeliebantur in sepulcris majorum, sed reste suspendebantur: verum sub dio tandiu non relinquebantur, donec tabe, & macie confecti in terram delaberentur, ut nonnulli existimant; sed, uno alligante patibulo, alter solvebat, legique de suspendio Deuter. cap. 21. satisfactum censebatur. Porro duo sepulcra facinorosis, & scelestis hominibus jussu, & decreto Senatus erant definita, in quorum alterum lapidibus obruti, & exusti; in alterum vero laqueo, & gladio occisi inferebantur.

רֶגֶם m. Princeps, major. Zach. 7. v. 2. *aliis nomen proprium.*

רִגְמָה f. Cœtus: lapis: obruitio: dux; ducatus. *Cum affixo* רִגְמָתָם duces eorum *Septuaginta*; in purpura sua *D. Hieronymus*; congregatio eorum *R. David*. Psal. 68. v. 28.

מַרְגֵּמָה f. Balista, funda: congregatio, acervus, tumulus lapidum; *aliis* simulacrum Mercurii. Prov. 26. v. 8.

רָגַן Susurrare, murmurare, mussitare, obloqui: obtrectare. Isa. 29. v. 24. *Niphal* נִרְגַּן idem. Prov. 16. v. 28. & c. 18. v. 8. Psal. 106. v. 25.

נִרְגָּן m. Murmurator, delator, susurro. Prov. 18. v. 18. & c. 26. v. 22.

רָגַע Scindere, discindere, findere, dividere, disrumpere, transfigere, turbare, conterere: disrumpi, findi, conteri. Jerem. 31. v. 34. Isa. 51. v. 15. arescere. Job 7. v. 5. congregari. Job 26. v. 12. *Niphal* נִרְגַּע quietum esse, requiescere: refrigerari *D. Hieronymo*. Jerem. 47. v. 6. *Hiphil* הִרְגִּיעַ quiescere, quietum reddere, sedare, refrigerare: cubare. Isa. 34. v. 14. & c. 51. v. 4. Jerem. 31. v. 2. exterrere. Jerem. 50. v. 34. in momento facere, transfigere. Jerem. 49. v. 19. Prov. 12. v. 19. *Futurum* אַרְגִּיעַ *apud nonnullos adverbialiter sumitur, & significat* cito, subito, statim.

רֶגַע m. Momentum, punctum, scissio: disruptio: repente, cito, subito: ex tempore: extemplo: *aliis* quies. Exod. 33. v. 5. Psal. 6. v. 11. & 30. v. 6. Thren. 4. v. 6. Job 21. v. 13. & c. 34. v. 20. *Plur.* רְגָעִים momenta. Isa. 27. v. 3. Job 7. v. 18. Ezech. 26. v. 16. & c. 32. v. 10. לִרְגָעִים crebro, sæpe, subinde, frequenter, sæpissime. Isa. 27. v. 3.

רָגֵעַ m. Quietus. *Plur. constr.* רִגְעֵי scissiones. Psal. 35. v. 20.

מַרְגּוֹעַ m. Quies, requies, refrigerium, recreatio. Jerem. 6. v. 16.

מַרְגֵּעָה f. Idem. Isa. 28. v. 12.

רָגַשׁ Tumultuari, tumultuose concurrere, vel convenire, congregare se, coire cum strepitu, perstrepere. Psal. 2. v. 1.

רֶגֶשׁ m. Cœtus conveniens, conventus frequens, congregatio, coitio, adunatio populi cum strepitu, societas: consensus *Septuaginta*; terror *D. Hieronymo*. Psal. 55. v. 15.

רִגְשָׁה f. Tumultuatio, consortium, societas, coitio, coadunatio populi cum strepitu, coventiculum. *Constr.* רִגְשַׁת tumultus. Psal. 64. v. 3.

רָדַד Extendere, distendere, expandere, diducere: sternere, substernere; subdere; subjicere *D. Hieronymo*. Psal. 144. v. 2. Isa. 45. v. 1. *Hiphil* הֵרֵד diducere; operire *D. Hieronymo*. 1. Reg. 6. v. 32.

רְדִיד m. Carbasus: pallium muliebre, theristrum, peplum, velamen, operimentum. *Cum affixo* אֶת־רְדִידִי pallium meum *D. Hieronymo*; theristrum meum *Septuaginta*. Cant. 5. v. 7. *Plur.* רְדִידִים vela, theristra. Isa. 3. v. 23.

מוּרָד m. Expansio, extensio. 1. Reg. 7. v. 28.

רָדָה Dominari, præesse, dominium, dominatum exercere: *fere hoc sensu construitur cum* בְּ. Genes. 1. v. 26. & 28. Numer. 24. v. 19. Psal. 72. v. 8. Ezech. 29. v. 15. Nehem. 9. v. 28. Thr. 1. v. 13. Isa. 14. v. 6. affligere. Levit. 25. v. 43. capere, accipere, desumere, extrahere, arripere. *Construitur cum* אֶל, & מִן. Judic. 14. v. 9. & c. 41. v. 9. auxiliari. Jerem. 5. v. 31. *Constructum cum nomine* יָד manus, *vel* כַּף vola *significat* in manus sumere. Judic. 14. v. 9. *Pihel* רִדָּה dominium tradere. Judic. 5. v. 13. *ubi D. Hieronymo primo in loco* salvari, *in altero vero* dimicare. *Hiphil* הִרְדָּה dominari facere, præficere: obtinere *D. Hieronymo*. Isa. 41. v. 2.

רָדַם *Niphal* נִרְדַּם Somno sopiri, dormitare, somno obrui, stupore collabi, profunde dormire, sopore opprimi, consopiri. Dan. 8. v. 18. Judic. 4. v. 21. Jon. 1. v. 5. & 6. Psal. 76. v. 7.

תַּרְדֵּמָה f. Sopor, somnus gravis. Genes. 2. v. 21. Job 4. v. 13. *Constr.* תַּרְדֵּמַת 1. Sam. 26. v. 12.

רָדַף Persequi, prosequi, sequi, insequi, sectari, consectari, insectari. *Construitur cum Accusativo, & præpositione* אַחֲרֵי, *vel* אַחַר; *raro cum* לְ. Genes. 31. v. 23. Levit. 26. v. 36. Deuter. 16. v. 20. Judic. 4. v. 16. Psal. 18. v. 38. 1. Sam. 24. v. 15. Job 19. v. 28. Jos. 8. v. 24. Prov. 28. v. 1. *Anomalum* יִרַדֹּף persequatur. Psal. 7. v. 6. *habet formam compositam ex Kal* יִרְדֹּף *& ex Pihel* יְרַדֵּף. *Niphal* נִרְדָּף persecutionem pati: minari *D. Hieronymo, scilicet* duci. Thren. 5. v. 5. *Part.* נִרְדָּף consequens, consequentia: *D. Hieronymo* quod abiit; *Septuaginta* qui persecutionem passus est; *aliis* tempus præsens. Eccles. 3. v. 15. *Pihel* רִדֵּף sectari, persequi, insequi. Hos. 2. v. 7. Prov. 11. v. 19. & c. 12. v. 11. & c. 13. v. 21. & c. 15. v. 9. Nah. 1. v. 8. *Puhal* רֻדַּף persecutionem pati. Isa. 17. v. 13. *Hiphil* הִרְדִּיף persequendum curare. Judic. 20. v. 43. *Hophal* הֻרְדַּף persecutionem pati. Isa. 14. v. 6.

רְדִיפָה f. Persecutio. *Hæc dictio maximo est in usu apud Rabbinos, significatque* consequens.

רָהַב Corroborare, efferre, fortem reddere: suscitare *D. Hieronymo*. Prov. 6. v. 3. corroborare se, efferre se, invalescere, prævalere, superbire: excellere. Isa. 3. v. 5. tumultuari *D. Hieronymo*. *Hiphil* הִרְהִיב efferre se, prævalere: avolare facere *D. Hieronymo*. Cant. 6. v. 4. dilatare *D. Hieronymo*. Psal. 138. v. 3. *Videtur hoc in loco D. Hieronymus legisse cum* ח הִרְחִיבֵנִי.

רַהַב m. Elatio, superbia. Job 9. v. 13. superbus. Job 26. v. 12. robur, fortitudo. Isa. 30. v. 7. Ægyptus, *sic dicta, quia Prophetæ ejus superbiam passim coarguunt*. Isa. 51. v. 9. Psal. 87. v. 4. *alii tamen* superbiam, *alii* victoriam *exponunt*: *D. Hieronymus primum locum* superbiam *vertit*; *alterum vero* superbum. *Plur.* רְהָבִים superbi, fortes. Psal. 40. v. 5. superbiæ *D. Hieronymo*; vanitates *Septuaginta*.

רֹהַב m. Idem. *Cum affixo* וְרָהְבָּם & fortitudo eorum. Psal. 90. v. 10. *aliis* optimum; *aliis* plurimum; *aliis* amplius, *sicuti D. Hieronymo*.

רָהָה Formidare, timere, pavere: terreri, percelli. Isa. 44. v. 8. *Alibi in Sacris literis non occurrit*.

רהט רַהִיט m. Ambulacrum: tabula, vectis, laqueare. *Cum affixo* רַהִיטֵנוּ laquearia nostra. Cant. 1. v. 16.

רְהָטִים m. *Plur.* Ambulacra: canales *D. Hieronymo*. Cant. 7. v. 5. canales, tubi, fistulæ. Genes. 30. v. 38. Exod. 2. v. 16.

רוּב Litigare, disceptare, digladiari, jurgari, altercari, impugnare, rixari, contendere, caussam agere, increpare, judicare. *Construitur cum Accusativo, & præposit.* עִם, & עַל. Genes. 26. v. 2. Numer. 20. v. 13. Judic. 11. v. 25. Thren. 3. v. 58. Job 33. v. 19. & c. 39. v. 33. Jerem. 51. v. 36. Proverb. 26. v. 10. & c. 28. v. 16. contradicere. Isa. 45. v. 9. *Hiphil* הֵרִיב idem. Exod. 21. v. 18. Isa. 50. v. 8. Psal. 119. v. 154. defendere. Isa. 1. v. 17. judicare. Hos. 2. v. 2. *Anomalum* רִיבוֹתָ contendisti. Job 33. v. 13. *cum aphæresi literæ characteristicæ* ה, *pro* הֲרִיבוֹתָ.

רִיב m. Contentio, lis, disceptatio, altercatio, digladiatio, caussa, controversia, judicium, rixa, jurgium, certamen. Genes. 13. v. 7. Deuter. 21. v. 5. Isa. 1. v. 23. Judic. 12. v. 2. *sine* י, רִב Exod. 32. v. 2. *Cum affixo* בְּרִיבָם in judicio eorum. Job 31. v. 13. אֶת־רִיבִי caussam meam. Jerem. 11. v. 20. *Plur. masc. constr.* רִיבֵי Thren. 3. v. 20. & 58. 2. Sam. 22. v. 44. *Fœm.* רִיבוֹת caussæ, lites, argumenta. Deuter. 17. v. 8. *sine* י. Job 13. v. 6.

יָרִיב m. Litigator, litigans, contendens, adversarius: אֶת־יְרִיבֵךְ adversarium tuum. Isa. 49. v. 25. *Plur. cum affixo* אֶת־יְרִיבַי adversarios meos. Psal. 35. v. 1. Jerem. 18. v. 19.

מְרִיבָה f. Lis, contentio, controversia, concertatio, conflictus, jurgium, disceptatio, rixa. Exod. 17. v. 17.

רוּד Dominari. Hos. 11. v. 12. Jerem. 2. v. 31. *Locum citatum Hoseæ D. Hieronymus explicat* descendit, *pro* dominatus est, *quia legit* יָרַד *pro* רָד. *Hiphil* הֵרִיד plangere, plorare, lamentari. Genes. 27. v. 40. clamare; contristari *Septuaginta*; humiliari *D. Hieronymo*. Psal. 55. v. 3.

מָרוּד m. Planctus, ploratus. *Cum affixo* וּמְרוּדִי & planctus mei. Thren. 3. v. 19. *Plur.* מְרוּדִים lamentationes. Isa. 58. v. 7. *Cum affixo* וּמְרוּדֶיהָ & lamentationum suarum. Thren. 1. v. 7. *Ab aliis locus uterque Threnorum explicatur* demigrationis meæ, demigrationum mearum.

רָוָה Rigari, irrigari, inebriari, madefieri, saturari, ubertim expleri, irrigare se. Jerem. 46. v. 10. Prov. 7. v. 18. Psal. 36. v. 9. *Pihel* רִוָּה irrigare, madefacere, rigare, inebriare, saturare. Jerem. 31. v. 14. Prov. 5. v. 19. Isa. 16. v. 9. Psal. 65. v. 11. *Anomalum* אֲרַיָּוֶךְ irrigabo te. Isa. 16. v. 9. *pro* אֲרַוֶּךְ, *ubi media radicalis* ו *commutata est in* י, *& tertia* ה *in* ו *præter morem; Kametz autem est propter accentum*. *Item* inebriari. Isa. 34. v. 5. & 7. *Hiphil* הִרְוָה inebriare, irrigare. Isa. 55. v. 10. Prov. 11. v. 25.

רָוֶה m. Irriguus, inebriatus, ebrius: satur. Jerem. 31. v. 12. Isa. 58. v. 11. *Fœm.* רָוָה ebria, irrigua. Deuter. 29. v. 19.

רְוָיָה f. Ebrius, irriguus, inebrians, exuberans, plenus, redundans: saturitas, irrigatio. Psal. 23. v. 5. refrigerium. Psal. 66. v. 12.

רִי m. Irrigatio, saturitas, *sed proprie humidorum*. Job 37. v. 11.

רָוַח Respirare, dilatari, refocillari, recreari. *Cum Dativo construitur*. Job 32. v. 20. 1. Sam. 16. v. 23. *Puhal Participium plur.* מְרֻוָּחִים perspirata, perflatilia, vento exposita: dilatata, ampla: spatiosa *D. Hieronymo*. Jerem. 22. v. 14.

רֶוַח m. Respiratio, dilatatio. Esth. 4. v. 14. spatium, intercapedo, intervallum. Genes. 32. v. 16.

רוּחַ c. *sed* f. *sæpius*. Spiritus, ventus, anima, aer, flatus, halitus, aura, turbo: spectrum. Genes. 8. v. 1. Exod. 10. v. 19. Num. 14. v. 24. animus. Eccles. 12. v. 7. plaga mundi, angulus. Ezech. 5. v. 10. & c. 42. v. 16. Eccles. 3. v. 19. & c. 12. v. 7. Hos. 9. v. 7. Jerem. 52. v. 23. 1. Regum 19. v. 21. angelus. Isa. 31. v. 3. vanitas. Eccles. 5. v. 15. aer. Job 41. v. 7. mens, voluntas, cogitatio. Numer. 14. v. 24. Isa. 2. v. 15. Ezech. 13. v. 3. Malach. 2. v. 15. ira, furor. Zach. 6. v. 8. prudentia. Jos. 5. v. 1. רוּחַ יָם corus, favonius: רוּחַ רָעָה diabolus: רוּחַ יְהוָה *vel* אֱלֹהִים Spiritus Sanctus: רוּחַ אַף anhelitus narium: רוּחַ חַיָּה anhelitus, *vel* flatus vitalis. *Cum affixo* אֶת־רוּחוֹ spiritum suum. Num. 11. v. 29. בְּרוּחֲךָ spiritu tuo. Eccles. 7. v. 10. *Plur.* רוּחוֹת venti. Jerem. 49. v. 36. Ezech. 42. v. 20. plagæ,

par-

partes. Ezech. 37. v. 9.

רַחַת f. Vannus, ventilabrum: pala, *quasi vento expandens*. Isa. 30. v. 24.

רְוָחָה f. Respiratio, relaxatio, requies. Exod. 8. v. 15. *Cum affixo* לְרַוְחָתִי ad respirationem meam. Thren. 3. v. 56.

בָּרִיחִים In navibus vento compulsis. Isa. 43. v. 14. *a* רִיחַ navis *juxta R. Jacob: at R. David exponit in comment.* fugitivos; vectes *vero D. Hieronymus, quia deducit a* בְּרִיחַ vectis; *quod nomen in numero Plurali semel hoc in loco habet* בָּרִיחִים *cum Kametz*.

רוּם Altum, elatum, excelsum esse, efferre se, efferri, levari, elevari, exaltari, extolli, attollere se. Genes. 7. v. 17. Exod. 14. v. 8. Num. 24. v. 7. Deuter. 8. v. 14. & c. 12. v. 2. & c. 17. v. 20. Hos. 13. v. 6. Job 24. v. 24. Jerem. 31. v. 14. Prov. 24. v. 7. & c. 30. v. 13. Psal. 46. v. 11. *Anomalum* וְרָאֲמָה & exaltabitur. Zach. 14. v. 10. *cum epenthesi literæ* א, *pro* וְרָמָה. *Pihel* רוֹמֵם exaltare, evehere, efferre, tollere, extollere. Exod. 15. v. 2. Ezech. 31. v. 4. Isa. 23. v. 4. Hos. 11. v. 7. Esdr. 9. v. 9. Nehem. 9. v. 5. 1. Sam. 2. v. 7. *Anomalum* אֲרוֹמִמְךָ exaltabo me. Isa. 25. v. 1. *cum ChireK pro Segol*. *Puhal* רוֹמַם exaltari. Psal. 66. v. 17. & 75. v. 11. Nehem. 9. v. 5. *Hiphil* הֵרִים elevare, efferre, sublevare, exaltare, erigere, tollere, extollere, amovere, auferre. Exod. 7. v. 20. Levit. 2. v. 9. & c. 6. v. 10. Numer. 31. v. 52. Psal. 3. v. 4. 1. Reg. 11. v. 27. offerre. Num. 18. v. 24. 2. Paral. 30. v. 24. *Hophal* הוּרַם elevari, exaltari. Exod. 29. v. 27. Levit. 4. v. 10. *Anomalum* הֻרַים sublatus est. Dan. 8. v. 11. *cum Jod epenthetico; vel* ו *in* י *mutatum est, & transpositum, pro* הוּרַם. *Hithpahel* הִתְרוֹמֵם extollere se. Isa. 33. v. 10. Dan. 11. v. 36. *Anomalum* אֵרוֹמָם exaltabor. Isa. 33. v. 10. *cum syncopa literæ* ת *pro* אֶתְרוֹמַם: *est autem Tzere sub* א, *quia litera sequens non est capax Daghes*.

רָם m. Elatus, celsus, excelsus, sublimis. Deut. 1. v. 28. Isa. 6. v. 1. *Plur.* רָמִים excelsi. Deuter. 12. v. 2. *Constr.* רָמֵי Isa. 10. v. 33. *Fœm.* רָמָה excelsa. Exod. 14. v. 8. & רָאֲמָה Zach. 14. v. 10. *Plur.* רָמוֹת sublimes. Prov. 6. v. 17. *& cum* א, רָאמוֹת Prov. 24. v. 7.

רוּם m. Elatio, altitudo, elevatio, exaltatio: elatus, excelsus. Prov. 21. v. 4. & c. 25. v. 2. Jerem. 48. v. 29. Isa. 2. v. 11. & 17. & c. 10. v. 12.

רוֹם m. Altitudo. Habac. 3. v. 10.

רִים m. Exaltatio. Psal. 75. v. 7.

רוֹמָה f. Celsitudo, superbia. Mich. 2. v. 3. *præposito* ב, alte, superbe.

רָמָה f. Excelsum, suggestum, locus editior: *aliis* prostibulum, *sicuti D. Hieronymo*. Ezech. 16. v. 24. *Cum affixo* רָמָתֵךְ prostibulum tuum. Ezech. 16. v. 25. *Plur. cum affixo* רָמֹתַיִךְ excelsa tua; *D. Hieronymus* prostibulum tuum. Ezech. 16. v. 39.

רָמוּת f. Altitudo, *Cum affixo* רָמוּתֶךָ altitudo tua. Ezech. 32. v. 5.

רָאמוֹת f. *Plur.* Sandaſtri; *aliis* coralia. Job 28. v. 18. Ezech. 27. v. 16.

רוֹמֵמָה f. Exaltatio, elevatio, altitudo. Pſal. 118. v. 16. *Plur.* רוֹמְמוֹת exaltationes. Pſal. 149. v. 6.

רֹמְמוּת f. Exaltatio. *Cum affixo* מֵרֹמְמֻתֶךָ ab exaltatione tua. Iſa. 33. v. 3.

מָרוֹם m. Altitudo, celſitudo, ſublimitas, excellentia, elevatio: excelſum, ſublime. Pſal. 10. v. 5. Iſa. 26. v. 5. & c. 37. v. 23. *Conſtr.* מְרוֹם Iſa. 37. v. 24. *Plur.* מְרוֹמִים excelſa, excellentiæ. Prov. 8. v. 2. Iſa. 33. v. 16. Eccleſ. 10. v. 6. *Conſtr.* מְרוֹמֵי Prov. 9. v. 3. *Cum affixo* בִּמְרוֹמָיו in excelſis ejus. Job 25. v. 2.

תְּרוּמָה f. Oblatio: exaltatio, elevatio: primitiæ. Exod. 25. v. 2. Deuter. 18. v. 4. *ſic dicta oblatio, quia ſurſum, ac deorſum movebatur. Vide dictionem* תְּנוּפָה p. 279. *Conſtr.* תְּרוּמַת Exod. 30. v. 14. *Cum affixo* אֶת־תְּרוּמָתִי oblationem meam. Exod. 25. v. 2. *Plur.* תְּרוּמוֹת oblationes: primitiæ. Proverb. 29. v. 4. 2. Sam. 1. v. 21. *Cum affixo* תְּרוּמֹתָי primitiarum mearum. Numer. 18. v. 18. וּתְרוּמֹתֵינוּ & oblationes noſtras. Nehem. 10. v. 37.

תְּרוּמִיָּה f. Oblativum, donativum; ſeparatum, pars ſeparata. Ezech. 48. v. 12.

רוּעַ Malum eſſe, *vel* videri, diſplicere, malignari, malignum eſſe. Numer. 11. v. 10. Deut. 15. v. 9. 2. Sam. 19. v. 7. *Hiphil* הֵרַע malum facere, male agere, male facere, malo, *aut* damno afficere, offendere, lædere: macerare: male tractare, nocere, officere. *Conſtruitur cum Dativo; ſemel cum* עַל*; interdum cum Accuſativo.* Gen. 31. v. 7. Exod. 5. v. 23. Numer. 16. v. 15. Jerem. 16. v. 12. Pſal. 74. v. 3. Ruth 1. v. 21. Prov. 17. v. 4.

רַע & רָע m. Malus, pravus, nequam, turpis, nefarius, noxius, ſonticus: malitia, nequitia, pravitas, malum. Geneſ. 8. v. 21. Exod. 5. v. 19. tenuis, macilentus, deformis, triſtis. Geneſ. 41. v. 21. Levit. 27. v. 12. Numer. 11. v. 10. & c. 20. v. 5. Proverb. 3. v. 7. & c. 23. v. 9. Pſal. 34. v. 15. 2. Sam. 13. v. 22. luxuria, concupiſcentia. Eccleſ. 11. v. 10. רַע יוֹתֵר pejor. *Plur.* רָעִים mali, triſtes. Neh. 2. v. 2. Geneſ. 40. v. 7. *Fœm. ſing.* רָעָה mala: malum, malitia. Geneſ. 37. v. 20. 1. Sam. 25. v. 28. Pſal. 52. v. 3. Jerem. 1. v. 14. Prov. 24. v. 16. *Conſtr.* רָעַת Geneſ. 6. v. 5. *Cum affixo* לְרָעָתוֹ ad malum ejus. Eccleſ. 5. v. 12. אֶת־רָעָתֶךָ malum tuum. 1. Reg. 2. v. 44. רָעָתָם malum eorum. Jerem. 1. v. 16. *Plur.* רָעוֹת malæ: mala. Geneſ. 28. v. 8. Exod. 23. v. 2. Deuter. 31. v. 17. Ezech. 6. v. 9. Pſal. 34. v. 20. turpes, fœdæ, macie confectæ. Geneſ. 41. v. 3. *Cum affixo* בְּרָעוֹתֵיהֶם in malis eorum; *Septuaginta* in beneplacitis eorum; *D. Hieronymus* pro malitiis eorum. Pſal. 141. v. 5.

רוֹעַ m. Malitia, malignitas. Deuter. 28. v. 20. 1. Sam. 17. v. 28. Pſal. 28. v. 4. Iſa. 1. v. 16. triſtitia. Eccleſ. 7. v. 5. Nehem. 2. v. 2. tenuitas, macilentia, deformitas, turpitudo. Geneſ.

nes. 41. v. 19. austeritas. Jerem. 24. v. 2.

מֵרַע m. Malignus, maleficus, malefactor. Proverb. 17. v. 4. & 34. Isa. 9. v. 17. *Plur.* מְרֵעִים maligni. Isa. 1. v. 4.

רוּף *Pihel* רוֹפֵף Concutere, quassare, conterere, confringere. *Puhal* רוֹפַף concuti, conteri, contundi. Job 26. v. 11.

רִיפוֹת f. *Plur.* Triticum contusum, grana commolita, molæ: frumenta contusa: ptisanæ *D. Hieronymo*. 2. Sam. 17. v. 19. Prov. 27. v. 22.

תְּרוּפָה f. Sanatio, curatio, medicina: contritio. Ezech. 47. v. 12.

רוּץ Currere, accurrere, concurrere, decurrere, discurrere, excurrere, præcurrere, recurrere, festinare. Gen. 18. v. 2. & 7. & c. 24. v. 20. & 28. Numer. 17. v. 12. Dan. 8. v. 6. Isa. 42. v. 4. Jerem. 12. v. 5. Job 9. v. 22. 2. Sam. 18. v. 23. confringere. 2. Reg. 23. v. 12. *Niphal* נָרוֹץ conteri, quassari. Eccles. 12. v. 6. Ezech. 29. v. 7. *Pihel* רוֹצֵץ discurrere. Nah. 2. v. 4. conterere. Jud. 10. v. 8. *Hiphil* הֵרִיץ currere, excurrere facere, fugare: educere, extrahere. Genes. 41. v. 14. Jerem. 49. v. 19. Psal. 68. v. 32. 1. Sam. 17. v. 17. confringere. Judic. 9. v. 53. *Hithpahel* הִתְרוֹצֵץ collidi, confringi: percurrere: Genes. 25. v. 22.

רָץ m Cursor, currens; tabellarius. Job 9. v. 25. Jerem. 51. v. 31. *Plur.* רָצִים cursores. Esth. 8. v. 14. 2. Reg. 10. v. 25. & c. 11. v. 6. & c. 14. v. 27. *&* רָצִין 1. Reg. 11. v. 13.

מֵרוֹץ m. Cursus. Eccles. 9. v. 11. 2. Sam. 18. v. 27.

מְרוּצָה f. Cursus, decursio: concussio, conculcatio, contritio, oppressio. Jerem. 22. v. 17. *Constr.* מְרוּצַת 2. Sam. 18. v. 27. *Cum affixo* מְרוּצָתָם cursus eorum. Jer. 23. v. 10.

רוּשׁ Egere, indigere, pauperem esse, *vel* effici. Psal. 34. v. 11. *Pihel* רוֹשֵׁשׁ pauperem reddere, attenuare. Jerem. 5. v. 17. *Puhal* רֻשַּׁשׁ pauperem effici. Mal. 1. v. 4. *Hithpahel* הִתְרוֹשֵׁשׁ pauperem se fingere, inopem se facere, pauperem se ostendere. Prov. 13. v. 7.

רָשׁ m. Pauper, indigus, mendicus, inops, egenus. Prov. 18. v. 22. & c. 19. v. 1. Psal. 82. v. 3. 1. Sam. 18. v. 23. *aliquando cum* א, רָאשׁ 2. Sam. 12. v. 4. Prov. 10. v. 14. *Plur.* רָשִׁים pauperes. Prov. 22. v. 7. *cum* א, רָאשִׁים Prov. 13. v. 23.

רֵישׁ m. Paupertas, pauperies, inopia, egestas, mendicitas. Prov. 13. v. 18. *vel* רִישׁ Prov. 28. v. 19. *vel* רֵאשׁ Prov. 30. v. 8. *Cum affixo* רֵאשֶׁךָ paupertas tua. Prov. 6. v. 11. רֵישָׁם paupertas eorum. Prov. 24. v. 34. רֵישׁוֹ paupertatis suæ. Prov. 31. v. 7.

רָזָה Emaciare, macilentum, macrum reddere, attenuare. Soph. 2. v. 11. *Niphal* נִרְזָה emaciari: commoveri, liquefieri, tremere: marcescere *D. Hieronymo*. Isa. 17. v. 4.

רָזָה f. Macra, macilenta, tenuis, ſtrigoſa: ſterilis, debilis. Numer. 13. v. 21. Ezech. 34. v. 19.

רָזִי m. Macies, macilentia, tenuitas. Iſa. 24. v. 16.

רָזוֹן m. Macies, tenuitas. Iſa. 10. v. 6. Mich. 6. v. 10. Pſal. 106. v. 15.

רזח מַרְזֵחַ m. Curator, deſignator funebris: luctus, convivium fieri ſolitum in exequiis mortuorum. Jerem. 16. v. 5.

מַרְזֵחַ m. Luctus funebris: convivium funebre. *Conſtr.* מִרְזַח Amos 6. v. 7.

רזם Annuere, innuere, nictare, ſpectare, collimare, indicare, monſtrare, commonſtrare, demonſtrare, oſtendere. Job 15. v. 12.

רזן רָזוֹן m. Rex, princeps, dominator, conſiliarius, qui proximus a rege. Prov. 14. v. 28.

רֹזְנִים m. *Plur.* Dominatores, principes: proconſules: tyranni. Judic. 5. v. 3. Iſa. 40. v. 23. Pſal. 2. v. 2. Habac. 1. v. 10. Prov. 8. v. 15. & c. 31. v. 1.

רחב Dilatari, latum eſſe, latum fieri. Iſa. 60. v. 5. 1. Sam. 2. v. 21. Ezech. 41. v. 7. *Niphal* נִרְחַב idem. Iſa. 30. v. 23. *Hiphil* הִרְחִיב dilatare facere; relaxare, laxare, amplificare, ampliare, dilatare, prolatare. Pſal. 4. v. 2. Geneſ. 26. v. 22. Deut. 33. v. 20. Mich. 1. v. 16. Iſa. 57. v. 8. Habac. 2. v. 5. dilatare ſe. Pſal. 25. v. 17.

רָחָב m. Amplus, latus, largus, ſpatioſus, vagus. Job 30. v. 14. *Conſtr.* רְחַב Pſal. 101. v. 5. & 104. v. 26. Prov. 21. v. 4. & c. 28. v. 25. *Plur. conſtr.* רַחֲבֵי Iſa. 33. v. 21. Job 38. v. 18. *Fœm.* רְחָבָה lata. Exod. 3. v. 8. Pſal. 119. v. 96. *Conſtr.* רַחֲבַת Geneſ. 34. v. 21. Iſa. 22. v. 8. Nehem. 7. v. 4.

רֹחַב m. Latitudo, dilatatio. Exod. 26. v. 16. Ezech. 42. v. 2. & c. 46. v. 1. *Cum affixo* רָחְבּוֹ latitudo ejus. Exod. 25. v. 10. רָחְבָּהּ latitudo ejus. Geneſ. 6. v. 15.

רָחָב f. Idem. Job 36. v. 16.

רָחָב m. Amplitudo, dilatatio, latitudo: prolixus, amplus. *Eſt & nomen proprium.* Joſ. 2. v. 1. *Conſtr.* רְחַב Prov. 21. v. 4. *Plur. conſtr.* רַחֲבֵי latitudines. Job 38. v. 18.

רְחֹב & רְחוֹב c. Platea, area, locus latus, & amplus in urbe. Geneſ. 19. v. 2. Eſth. 4. v. 6. Eſdr. 10. v. 9. 2. Sam. 21. v. 12. *Cum affixo* מֵרְחוֹבָהּ a platea ejus. Pſal. 55. v. 12. Deuter. 13. v. 17. *Plur.* רְחֹבוֹת plateæ. Amos 5. v. 16. Zach. 8. v. 5. Jerem. 9. v. 21. Prov. 26. v. 13. *Cum affixo* בִּרְחוֹבוֹתֶיהָ in plateis ejus. Jerem. 5. v. 1. בִּרְחֹבֹתֵינוּ in plateis noſtris. Thren. 4. v. 18.

רְחָבָה f. Latitudo. Pſal. 119. v. 45.

מֶרְחָב m. Latitudo, locus latus. Hoſ. 4. v. 16. Pſal. 31. v. 9. *Plur. conſtr.* מֶרְחֲבֵי latitudines. Habac. 1. v. 6.

רָחֵל f. Ovis: agnus. Isa. 53. v. 7. *nomen proprium*. Genes. 29. v. 6. *Plur.* רְחֵלִים oves. Genes. 32. v. 14. Cant. 6. v. 5. *Cum affixo* רְחֵלֶיךָ oves tuæ. Genes. 31. v. 38.

רָחַם Amare, diligere. Psal. 18. v. 2. *Pihel* רִחֵם misereri. *Construitur cum Accusativo, & præposit.* עַל. Exod. 33. v. 19. Isa. 9. v. 17. Psal. 103. v. 13. Mich. 7. v. 19. Habac. 3. v. 2. Hos. 1. v. 6. Jerem. 31. v. 20. *Puhal* רֻחַם misericordiam consequi. Hos. 1. v. 6. & c. 14. v. 4. Prov. 28. v. 13.

רַחוּם m. Misericors, miserator. Exod. 34. v. 6. Deuter. 4. v. 31. Psal. 78. v. 38. & 103. v. 8.

רַחֵם m. Misericordia, miseratio, amor, dilectio, benevolentia. Habac. 3. v. 2. *Plur.* רַחֲמִים miserationes, misericordiæ, viscera. Deuter. 13. v. 17. Jerem. 16. v. 5. Psal. 103. v. 4. Dan. 9. v. 9. *Constr.* רַחֲמֵי Prov. 12. v. 10. *Cum affixo* רַחֲמָיו viscera ejus. Genes. 43. v. 30. בְּרַחֲמֶיךָ in miserationibus tuis. Nehem. 9. v. 19.

רֶחֶם m. Vulva, matrix, uterus. Numer. 12. v. 12. Psal. 22. v. 11. & 110. v. 3. Isa. 54. v. 7. Jerem. 16. v. 5. Job 10. v. 18. רֶחֶם מַשְׁכִּיל vulva sine liberis. *Cum affixo* אֶת־רַחְמָהּ vulvam ejus. Genes. 29. v. 31.

רַחַם m. Idem. Genes. 49. v. 25. *Cum affixo* אֶת־רַחְמָהּ vulvam ejus. Genes. 29. v. 31.

רַחַם f. Puella: *hoc nomine appellatur per contemptum*. Judic. 5. v. 30. *Dual.* רַחֲמָתַיִם binæ puellæ. רַחַם רַחֲמָתַיִם לְרֹאשׁ גֶּבֶר puella, duæ puellæ capiti viri. Jud. 5. v. 30. *Septuaginta vertunt* amica amicis in caput potentis; *D. Hieronymus* pulcherrima fœminarum ei eligitur.

רָחָם m. Merops; *aliis* cycnus; *aliis* pica; *aliis* pelecanus. Levit. 11. v. 18. *cum* ה *paragogico*, רָחָמָה Deuter. 14. v. 17.

רַחֲמָנִיּוֹת f. *Plur.* Misericordes. Thren. 4. v. 10.

רָחַף Moveri, agitari, ferri, commoveri, commovere se. Jerem. 23. v. 9. *Pihel Participium fœm.* מְרַחֶפֶת incubans; ferebatur *D. Hieronymo*. Genes. 1. v. 2. *Futurum* יְרַחֵף incubabit, fovebit. Deuter. 32. v. 11.

רָחַץ Lavare, lavare se, abluere a sordibus, diluere, eluere, proluere. Genes. 18. v. 4. & c. 24. v. 32. & c. 43. v. 32. Exod. 29. v. 4. Levit. 14. v. 8. 2. Paral. 4. v. 6. & c. 15. v. 13. & c. 22. v. 6. Psal. 58. v. 11. 1. Reg. 22. v. 38. Cant. 5. v. 3. lavare se. Isa. 4. v. 4. Ruth 3. v. 3. 2. Sam. 11. v. 2. *Puhal* רֻחַץ lavari, ablui. Prov. 30. v. 12. Ezech. 16. v. 4. *Hithpahel* הִתְרַחֵץ lavare se. Job 9. v. 30.

רַחַץ m. Lotio, ablutio, lavacrum: סִיר רַחַץ baptisterium. *Cum affixo* רַחְצִי lotionis meæ; *Septuaginta* spei meæ; *D. Hieronymus* lavacri mei. Psal. 60. v. 10.

רַחְצָה f. Lavacrum, lotio, ablutio: balneum. Cant. 4. v. 2. & c. 6. v. 5.

רחק Longinquum esse, procul, longe abesse, elongare se, distare, longe abire, abscedere, recedere, proficisci: absistere, abesse. Exod. 23. v. 7. Deuter. 12. v. 21. Job 30. v. 10. Isa. 49. v. 19. & c. 54. v. 14. & c. 59. v. 9. Eccles. 3. v. 5. Prov. 22. v. 5. Psal. 22. v. 12. & 103. v. 12. & 109. v. 17. *Niphal* נִרְחַק procul amoveri. Eccles. 12. v. 6. *Pihel* רִחַק elongare, amovere, summovere. Isa. 6. v. 12. & c. 26. v. 15. & c. 29. v. 13. Ezech. 43. v. 9. *Hiphil* הִרְחִיק abigere: disjungere, prolongare. Psal. 8. v. 19. & 103. v. 12. procul abscedere, elongare se. Genes. 21. v. 16. & c. 44. v. 4. Job 19. v. 13. Psal. 55. v. 8. *Infinitivus* הַרְחֵק *significat etiam* procul, *ut* הַרְחֵק מְאֹד procul valde, *quasi diceres* longe abesse.

רָחוֹק m. Longinquus: longe, procul. Joel. 3. v. 13. & c. 4. v. 8. Jos. 3. v. 4. Prov. 15. v. 29. & c. 27. v. 10. מֵרָחוֹק eminus, a longinquo. Job 39. v. 28. *Plur.* רְחֹקִים longinqui. Isa. 33. v. 13. & c. 46. v. 12. & c. 66. v. 19. Psal. 73. v. 27. *Fœm.* רְחֹקָה longinqua, distans. Deuter. 29. v. 22. Isa. 39. v. 3. *Plur.* רְחֹקֹת longinquæ. Deuter. 20. v. 15. Ezech. 12. v. 27. & c. 22. v. 5. Jerem. 48. v. 24.

רְחֵקִים m. *Plur.* Longinqui. *Cum affixo* רְחֵקֶיךָ longinqui tui. Psal. 73. v. 27.

מֶרְחָק m. Longinquitas, distantia, remotio. Isa. 10. v. 3. Jerem. 4. v. 16. 2. Sam. 15. v. 17. *Plur.* מֶרְחַקִּים distantiæ. Zach. 10. v. 9. & מַרְחַקִּים Jerem. 8. v. 19. Isa. 33. v. 17. *Constr.* מֶרְחַקֵּי Isa. 8. v. 9. *ubi* מֶרְחַקֵּי־אָרֶץ *D. Hieronymus exponit* procul terræ.

רחש Eructare, excogitare, ebullire, scatere, educere, movere. Psal. 45. v. 2.

מַרְחֶשֶׁת f. Sartago, patella, frixorium, ahenum, cacabus. Levit. 2. v. 7. & c. 7. v. 9.

רטב Virescere, viride esse, madere, humidum esse, humectari, recens esse. Job 8. v. 16. & c. 24. v. 8.

רָטֹב m. Succi plenus, humidus, madidus, recens, viridis. Job 8. v. 16. *Alibi in Sacris literis hæc vox non occurrit.*

רטט רֶטֶט m. Tremor, horror. Jerem. 49. v. 24. *Semel in Sacris literis reperitur, sæpissime in Targum.*

רטפש *Puhal* Recreari, molle, tenerum esse, reviresscere. Job 33. v. 25.

רטש *Pihel* Allidere, collidere, elidere. Isa. 13. v. 18. 2. Reg. 8. v. 12. *Puhal* רֻטַּשׁ allidi, collidi. Hos. 10. v. 14. & c. 14. v. 1. Isa. 13. v. 16. *aliis* scindi.

ריח *Hiphil* הֵרִיחַ Odorari, odorare, olfacere: redolere: sentire. *Construitur cum Accusativo, & præpositione* ב, *vel* אֶת. Genes. 8. v. 21. Exod. 30. v. 38. Isa. 11. v. 3. Levit. 26. v. 31. Job 39. v. 25.

רֵיחַ m. Odor, odoratus, olfactus, fragrantia; fama. Genes. 8. v. 21. & c. 27. v. 27. Levit. 2. v. 12.

v. 12. & c. 26. v. 31. Numer. 15. v. 3. Cant. 1. v. 12. & c. 2. v. 13. & c. 4. v. 10. & c. 7. v. 9. & 13.

רֵחַיִם m. *Dual.* Molæ: catillus. Exod. 11. v. 5. Numer. 11. v. 8. Deuter. 24. v. 6. Isa. 47. v. 2. Jerem. 25. v. 10.

ריע *Hiphil* הֵרִיעַ Clangere, *proprie sono fracto*: personare. Numer. 10. v. 9. Psal. 47. v. 2. vociferari. Jos. 6. v. 20. Judic. 15. v. 4. Esdr. 3. v. 11. & 13. 1. Sam. 4. v. 5. & c. 17. v. 20. Jos. 6. v. 5. & 20. jubilare. Psal. 95. v. 2. *Puhal Fut.* יְרֹעַע vociferatio agitabitur. Isa. 16. v. 10. *Hithpahel* הִתְרֹעַע clangentem agere. Psal. 60. v. 9. & 108. v. 10. clangere, jubilare. Psal. 60. v. 10. & 65. v. 14. & 108. v. 10. Prov. 18. v. 24.

רֵעַ m. Vociferatio, acclamatio: tonitru. Mich. 4. v. 9. *Cum affixo* בְּרֵעֹה in vociferatione ejus. Exod. 32. v. 17. רֵעוֹ tonitru ejus. Job 36. v. 33.

תְּרוּעָה f. Clangor, sonus fractus. Numer. 10. v. 5. & c. 23. v. 21. vociferatio, triumphus, pompa, acclamatio, inclamatio. 1. Sam. 4. v. 5. jubilatio, jubilus. Num. 31. v. 6.

ריק *Hiphil* הֵרִיק Evacuare, exinanire, exhaurire, effundere, proferre, exerere, evaginare, evaginare facere, *cum de gladio usurpatur*; armare. Genes. 14. v. 14. & c. 42. v. 35. Levit. 26. v. 33. Mal. 3. v. 10. Ezech. 28. v. 7. Psal. 18. v. 43. & 35. v. 3. *Hophal* הוּרַק evacuari, effundi. Jerem. 48. v. 11. Cant. 1. v. 3.

רֵק m. Vacuus, inanis, futilis, cassus; vanus, otiosus, nequam. Genes. 37. v. 24. *Plur.* רֵיקִים & רֵקִים vacui. 2. Reg. 4. v. 3. 2. Paral. 13. v. 7. Judic. 7. v. 16. scurræ. 2. Sam. 6. v. 20. *Fœm.* רֵקָה vacua. Isa. 29. v. 8. *Plur.* רֵקוֹת vacuæ. Genes. 41. v. 27.

רִיק m. Inanitas, vacuitas, vanitas; vacuum. Levit. 26. v. 16. Jerem. 51. v. 34. Habac. 2. v. 13. Job 39. v. 16. Psal. 2. v. 1. & 4. v. 3. inaniter, vacue, in vanum, frustra, incassum. Levit. 26. v. 20. Psal. 73. v. 3. Isa. 30. v. 7. & c. 49. v. 4. Jerem. 51. v. 58.

רֵיקָם Immerito, inaniter, vacue: vacuus. *Est indeclinabile, & utriusque numeri.* Genes. 31. v. 42. Exod. 3. v. 21. & c. 23. v. 15. & c. 34. v. 20. Deuter. 15. v. 13. & c. 16. v. 16. Ruth 1. v. 21. & c. 3. v. 18. 2. Sam. 1. v. 22. Jerem. 50. v. 9. sine munere, & mercede. 1. Sam. 6. v. 3.

ריר Salivare: fluere, defluere. Levit. 15. v. 3. *Hinc nomen* רִיר m. Saliva, sputum, spuma: albumen ovi. Job 6. v. 6. *Cum affixo* רִירוֹ salivam suam. 1. Sam. 21. v. 13.

רכב Equitare, inequitare, equo insidere, vehi: *metaphorice* moderari, regere, *vel quia reipublicæ clavum tenentes mulo, aut aliis jumentis, vel curru vehebantur, vel quia populus præsidibus subjectus prudentia, consilio, & legibus regitur, quemadmodum jumenta habenis. Quare ab Ezechiele rerum omnium administratio, quæ est penes Deum, per quadrigam adumbratur. Construitur cum* ב, *&* עַל. Genes. 24. v. 61. & c. 49. v. 17. Numer. 22. v. 30. Deuter. 33. v. 26. Esth. 6. v. 8. Habac. 3. v. 7. 2. Sam. 18. v. 9.

Nehem.

Nehem. 2. v. 12. רָכַב צָמֶר adequitare. *Hiphil* הִרְכִּיב vehere, vehendum imponere, superimponere, equitare facere. Gen. 41. v. 43. Isa. 58. v. 14. 2. Reg. 13. v. 16. Psal. 66. v. 12.

רֹכֵב m. Eques, sessor, vector. Genes. 49. v. 17. *Cum affixo* רֹכְבוֹ equitem ejus. Exod. 15. v. 1. *Fœm.* רֹכֶבֶת equitans. 1. Sam. 25. v. 20. *Plur.* רֹכְבִים equites. Judic. 10. v. 2. Jerem. 17. v. 25. וְרֹכְבֵיהֶם & equites eorum. Agg. 2. v. 23.

רֶכֶב m. Currus, quadriga, carpentum, carruca: ephippium. Genes. 50. v. 9. Exod. 14. v. 7. 1. Reg. 10. v. 26. & c. 22. v. 35. 2. Reg. 2. v. 11. catillus, *pars molæ superior*. Deuter. 20. v. 1. & c. 24. v. 6. Judic. 9. v. 53. *Cum affixo* אֶת־רִכְבּוֹ currum suum. Exod. 14. v. 6. רִכְבָּהּ currum ejus. Nah. 2. v. 13. רִכְבִּי currus mei. 2. Reg. 19. v. 23. *Plur. constr.* רִכְבֵי currus. Cant. 1. v. 9. *Fœm.* רִכְבָּה sagma, ephippium, stratum. Ezech. 27. v. 20.

רַכָּב m. Eques, auriga, armiger, vector, ductor currus, carrucarius. 2. Reg. 9. v. 17. *Cum affixo* לְרַכָּבוֹ aurigæ suo, armigero suo. 1. Reg. 22. v. 34.

רֵכָב m. Rechab. *Nomen proprium viri*. 2. Regum 10. v. 15. Jerem. 35. v. 6.

Rechabitæ descendentes a Jethro socero Mosis a Jonadab filio Rechab ita sunt appellati; qui vitiis deditos homines animadvertens, quæcunque pravos animi motus fovere possent, illis interdixit, & ab ædificandis ædibus, agrisque colendis jussit abstinere. Qui accuratam vivendi rationem a Rechabitis usurpatam scire desiderat, adeat Jeremiæ cap. 35, eamque ab ipso luculenter expressam animadvertet. Quo vero tempore Jonadab præcepta discipulis suis tradiderit, & quandiu ejus disciplinam secuti sint, omnino incertum est.

רְכוּב m. Vehiculum, currus. *Cum affixo* רְכוּבוֹ currum suum. Psal. 104. v. 3.

מֶרְכָּב m. Sedile, sella, ephippium, sagma, stratum equi; equitatus. Levit. 15. v. 9. *Cum affixo* מֶרְכָּבוֹ stratum ejus; *D. Hieronymus* ascensum. Cant. 3. v. 10.

מֶרְכָּבָה f. Currus, bigæ, quadriga, vehiculum, rheda, vectura, carruca. Nah. 3. v. 2. 1. Reg. 12. v. 18. Zach. 6. v. 2. *Constr.* מִרְכֶּבֶת Genes. 41. v. 41. *Cum affixo* מֶרְכַּבְתּוֹ currum suum. Genes. 46. v. 49. 1. Sam. 8. v. 11. *Plur.* מַרְכָּבוֹת Zach. 6. v. 1. *Constr.* מַרְכְּבוֹת Exod. 15. v. 4. *Cum affixo* מַרְכְּבֹתָיו currum ejus. Judic. 5. v. 28. וְאֶת־מַרְכְּבֹתֵיהֶם & currus eorum. Jos. 11. v. 6. מַרְכְּבֹתֶיךָ currus tuos. Mich. 5. v. 10.

רָכַךְ Molle esse, mollescere, molliri, delicatum, tenerum esse. Psal. 52. v. 22. 2. Reg. 22. v. 19. 2. Sam. 3. v. 39. *Niphal* נֵרַךְ mollescere. Deuter. 20 v. 3. Isa. 7. v. 4. *Puhal* רֻכַּךְ emolliri; foveri *D. Hieronymo*. Isa. 1. v. 6. *Hiphil* הֵרַךְ emollire, eliquare. Job 23. v. 16.

רַךְ m. Mollis, tener, tenellus, delicatus. Genes. 18. v. 7. Deut. 20. v. 8. & c. 28. v. 54. Prov. 4. v. 3. 2. Reg. 22. v. 19. *Plur.* רַכִּים molles, teneri. Genes. 33. v. 13. *Fœm.* רַכָּה mol-

mollis, tenera, delicata. Deuter. 28. v. 56. Isa. 47. v. 1. Prov. 25. v. 15. *Plur.* רַכּוֹת Job 40. v. 22. lippi. Genes. 29. v. 17.

רֹךְ m. Mollities, mollitudo, teneritas. Deuter. 28. v. 56.

מֹרֶךְ m. Idem. Levit. 26. v. 36.

רכל רֹכֵל m. Mercator, negotiator, institor: pharmacopola, aromatarius; aromatopola, myropola: pigmentarius *D. Hieronymo*. Cant. 3. v. 6. *Plur.* רֹכְלִים negotiatores. Ezech. 17. v. 4. Nehem. 3. v. 31. & 32. & c. 13. v. 20. 1. Reg. 10. v. 15. *Constr.* רֹכְלֵי Ezech. 27. v. 22. & 23. *Cum affixo* רֹכְלַיִךְ negotiatores tui. Ezech. 27. v. 15. Nah. 3. v. 16. *Fœm.* רֹכֶלֶת negotiatrix. Ezech. 27. v. 3. *Cum affixo* רֹכַלְתֵּךְ negotiatrix tua. Ezech. 27. v. 20. & 23.

רָכִיל m. Detractor, delator, susurro. Levit. 19. v. 16. Prov. 11. v. 13. & 20. v. 19. Jerem. 6. v. 28. & c. 9. v. 4. detractio, delatio. Ezech. 22. v. 9.

רְכֻלָּה f. Mercatura, negotiatio. *Cum affixo* רְכֻלָּתֵךְ negotiationem tuam. Ezech. 26. v. 12. רְכֻלָּתְךָ negotiationis tuæ. Ezech. 28. v. 16.

מַרְכֹּלֶת f. Mercatus, negotiatio. *Cum affixo* בְּמַרְכֻלְתֵּךְ in negotiatione tua; *D. Hieronymus* in negotiationibus tuis. Ezech. 27. v. 24.

רָכַס Ligare, alligare, elevare, extollere; *aliis* stringere, constringere, conjungere. Exod. 28. v. 28. & Ezech. 39. v. 21.

רְכָסִים m. *Plur.* Colles, perversitates, salebræ, montes excelsi, *conjuncti alter alteri*, loca tortuosa. Isa. 40. v. 4. *Plur. constr. alterius formæ* רֻכְסֵי elationes, superbiæ: conturbatio; *duritia D. Hieronymo*. Psal. 31. v. 21.

רָכַשׁ Acquirere, nancisci, comparare substantiam, congerere opes; lucrari: locupletari, ditari. Genes. 12. v. 5. & c. 31. v. 18. & c. 36. v. 6. & c. 46. v. 6.

רְכוּשׁ m. Substantia, facultates, supellex, lucrum, opulentia, opes, divitiæ, fortunæ, res. Genes. 14. v. 11. & c. 15. v. 14. Num. 16. v. 32. Dan. 11. v. 24. & 28. 1. Paral. 28. v. 1. *Cum affixo* רְכוּשָׁם substantia eorum. Genes. 13. v. 6. רְכוּשֵׁנוּ substantiæ nostræ. Esdr. 8. v. 21.

רֶכֶשׁ m. Equus, *vel* mulus levis, & celer, dromedarius, veredarius, camelus. Esth. 8. v. 10. & 14. Mich. 1. v. 13. 1. Reg. 4. v. 28.

רָמָה Jacere, dejicere, projicere, jaculari, jactare. Exod. 15. v. 1. & 21. Jerem. 4. v. 29. Psal. 78. v. 9. *Pihel* רִמָּה decipere, eludere, circumvenire, fallere, fraudare, defraudare, dolose agere, imponere alicui. Genes. 29. v. 25. Jos. 9. v. 22. Prov. 26. v. 19. & c. 28. v. 1. 1. Paral. 12. v. 17. Thren. 1. v. 19. 1. Sam. 19. v. 17. 2. Sam. 19. v. 26.

רְמִיָּה f. Falsitas, fallacia, fraus, dolus. Psal. 32. v. 2. & 52. v. 4. projectio, jaculatio. Job

Job 13. v. 7. & 27. v. 4. Hos. 7. v. 16. Prov. 10. v. 4. & c. 12. v. 24. & 27. Psal. 78. v. 57. & 120. v. 3. fraudulentus, dolosus. Mich. 6. v. 12. Prov. 19. v. 15. fraudulenter. Jerem. 48. v. 10.

מִרְמָה f. Fraus, astutia, astus, captio, criminatio, dolus, deceptio. Psal. 5. v. 7. Isa. 53. v. 9. בְּמִרְמָה fraudulenter, dolose. Gen. 27. v. 35. *Plur.* מִרְמוֹת doli. Psal. 35. v. 20.

תָּרְמָה f. Dolus: בְּתָרְמָה dolose, secreto; clam *D. Hieronymo*. Judic. 9. v. 31.

תַּרְמִית f. Dolus, criminatio, fraus, fallacia, deceptio. Soph. 3. v. 13. Jerem. 14. v. 14. *ubi scribitur per* ו, *sed legendum per* י: *sine Jod reperitur* תַּרְמִת Jerem. 23. v. 26.

רֹמַח m. Spiculum, hasta, lancea, contus, cuspis, framea, romphæa, pugio, gladius. Numer. 25. v. 7. 2. Paral. 25. v. 5. Judic. 5. v. 8. Ezech. 39. v. 9. *Plur.* רְמָחִים lanceæ. Jerem. 46. v. 4. 2. Paral. 11. v. 12. Nehem. 4. v. 16. & 21. *Cum affixo* רָמְחֵיהֶם lanceis suis. Nehem. 4. v. 13.

רַמָּךְ m. Equa: *peculiariter* grex equorum. *Plur.* רַמָּכִים equæ. Esth. 8. v. 10. *In Sacris literis alibi non occurrit.*

רָמַם Attolli, elevari, exaltari. Job 22. v. 12. & c. 24. v. 24. vermibus scatere, producere vermes. Exod. 16. v. 20. *Niphal* נֵרֹם efferre se, recedere. Numer. 17. v. 10. Ezech. 10. v. 17.

רִמָּה f. Vermis: tinea, putredo. Exod. 16. v. 24. Job 7. v. 5. & c. 17. v. 14. & c. 24. v. 20. & c. 25. v. 6. Isa. 14. v. 11.

רִמּוֹן רִמֹּן m. Malum punicum, malogranatum. Exod. 28. v. 35. & c. 39. v. 26. Numer. 20. v. 5. Deuter. 8. v. 8. Agg. 2. v. 19. Cant. 4. v. 3. Joel. 1. v. 2. *Cum affixo* רִמֹּנִי mali punici mei. Cant. 8. v. 2. *Plur.* רִמֹּנִים mala punica. Exod. 39. v. 25. Numer. 13. v. 24. Cant. 4. v. 13. & c. 6. v. 11. 1. Reg. 7. v. 18. & v. 42. 2. Paral. 3. v. 17. Jerem. 52. v. 23. *Constr.* רִמֹּנֵי Exod. 28. v. 33.

רָמַס Calcare, conculcare, proculcare, pessundare: ambulare: repere, reptare. Mich. 5. v. 8. Isa. 16. v. 4. & c. 26. v. 6. Nah. 3. v. 14. Dan. 8. v. 7. & 10. Ezech. 26. v. 11. & c. 34. v. 17. Psal. 7. v. 6. & 91. v. 13. pertransire *Septuaginta*; moveri *D. Hieronymo*. Psal. 104. v. 20. *Niphal* נֵרָמַס pedibus conculcari. Isa. 28. v. 3.

מִרְמָס m. Conculcatio. Isa. 28. v. 18. Dan. 8. v. 13. *Constr.* מִרְמַס Ezech. 34. v. 19. *est etiam aliquando absolutum, ut* Isa. 10. v. 6. & c. 7. v. 25.

רָמַשׂ Repere, reptare, irrepere, obrepere, ambulare, gradi. Genes. 1. v. 21. & 28. c. 7. v. 8. & 21. & c. 9. v. 2. Levit. 11. v. 44. & 46. Deuter. 4. v. 18. Psal. 1. v. 21. & 69. v. 35. & 104. v. 21. Ezech. 38. v. 20.

רֶמֶשׂ m. Reptile, repens, reptilia, mobile, quod ambulat. Genes. 1. v. 25. & c. 9. v. 3. & c. 24. v. 25. Ezech. 8. v. 10. & c. 38. v. 20. Hos. 2. v. 18. 1. Reg. 4. v. 33. Psal. 104. v. 26.

Ha-

Habac. 1. v. 14. *Hoc nomen significat quidquid pedibus sublatis terram calcat.*

רנה Sonare, strepere, perstrepere. Job 39. v. 26.

רנן Canere, cantare, cantillare: acclamare, exclamare, vociferari præ lætitia, jubilare, lætari, exultare, laudare, ovare. Job 38. v. 7. Levit. 9. v. 24. Isa. 24. v. 14. & c. 42. v. 11. & c. 44. v. 23. & c. 61. v. 7. Jerem. 31. v. 7. Thren. 2. v. 19. prædicare. Prov. 1. v. 20. & c. 29. v. 6. *Pihel* רִנֵּן cantare, laudare, prædicare, exultare. Jerem. 31. v. 12. & c. 51. v. 48. Psal. 33. v. 1. & 132. v. 16. Isa. 35. v. 2. & c. 52. v. 8. & 9. *Puhal* רֻנַּן cantari. Isa. 16. v. 10. *Hiphil* הִרְנִין cantare, laudare, exultare. Deuter. 32. v. 11. Psal. 32. 11. exultare facere. Job 29. v. 13. Psal. 65. v. 9. *Hithpahel* הִתְרוֹנֵן cantare, clamare, exultare. Psal. 78. v. 65.

רֹן m. Cantio, cantatio, laus, exultatio, ovatio, acclamatio. Job 38. v. 7. *Plur. constr.* רָנֵּי Psal. 32. v. 7.

רִנָּה f. Cantus, cantio, exultatio, acclamatio, ovatio, laus, præconium, clamor. Psal. 30. v. 6. & 42. v. 5. Prov. 11. v. 10. Soph. 3. v. 17. oratio, precatio. 1. Reg. 8. v. 28. 2. Paral. 20. v. 22. *illud autem* 1. Reg. 22. v. 36. præconium *capitur pro* præcone. *Cum affixo* רִנָּתִי precationi meæ. Psal. 17. v. 1. אֶת־רִנָּתָם clamorem eorum. Psal. 106. v. 44.

רְנָנָה f. Cantus, cantio, laus, exultatio, ovatio, acclamatio. Psal. 100. v. 2. Job 3. v. 7. *Constr.* רְנָנַת Job 20. v. 5. *Plur.* רְנָנוֹת laudes, exultationes. Psal. 63. v. 6.

רְנָנִים m. *Plur.* Pavones; *aliis* struthiocameli. Job 39. v. 16.

רֶסֶן m. Frænum, camus, capistrum, lupatum. Psal. 32. v. 9. Isa. 30. v. 28. Job 30. v. 11. *Cum affixo* רִסְנוֹ fræni ejus. Job 41. v. 4.

רסס Aspergere, conspergere, respergere, miscere, effundere, stillare, stillas infundere, conterere, macerare. Ezech. 46. v. 14. misceri *D. Hieronymo.*

רְסִיסִים m. *Plur.* Conspersiones: fragmenta, scissuræ, contritiones. Amos 6. v. 11. *Constr.* רְסִיסֵי guttæ, stillæ. Cant. 5. v. 2.

רָעֵב & רָעַב Esurire, fame laborare, caritate premi. Gen. 41. v. 55. Job 18. v. 12. Isa. 65. v. 14. Psal. 34. v. 11. & 50. v. 12. Prov. 6. v. 30. & c. 25. v. 20. *Hiphil* הִרְעִיב esurire facere. Deuter. 8. v. 3. Prov. 10. v. 3.

רָעֵב m. Esuriens, fame laborans, famelicus. Isa. 29. v. 8. & c. 44. v. 12. Job 5. v. 5. Prov. 25. v. 21. 2. Sam. 17. v. 29. *Plur.* רְעֵבִים famelici. 1. Sam. 2. v. 5. Psal. 107. v. 37. Job 24. v. 10. 2. Reg. 7. v. 12. *Fœm.* רְעֵבָה famelica. Prov. 27. v. 7. Psal. 107. v. 9.

רָעָב m. Fames, inedia, penuria ciborum, caritas. Genes. 12. v. 10. & c. 26. v. 1. 2. Reg. 6. v. 25. Ezech. 7. v. 15. & c. 34. v. 18. 2. Sam. 24. v. 13. Neh. 5. v. 3.

רְעָבוֹן m. Fames, alimentorum penuria, caritas. Psal. 37. v. 19. *Constr.* רַעֲבוֹן Genes. 41. v. 19. & 33.

רָעַד Tremere. Psal. 104. v. 32. *Hiphil* הִרְעִיד idem. Dan. 10. v. 11. Esdr. 10. v. 9.

רַעַד m. Tremor. Exod. 15. v. 15. Psal. 55. v. 6. *Fœm.* רְעָדָה trepidatio. Psal. 2. v. 11. & 48. v. 7. Isa. 33. v. 14. Job 4. v. 14.

רָעָה Pascere, pascere se, pasci, depascere, educere oves, regere, tueri, alere, potare. *Construitur absolute, & cum præposit.* עַל, אֶל, *&* ב. Genes. 41. v. 2. Exod. 3. v. 1. Jerem. 6. v. 3. & c. 11. v. 6. & c. 50. v. 19. Ezech. 34. v. 15. & 23. 2. Sam. 5. v. 2. Isa. 49. v. 2. & c. 65. v. 26. Hos. 4. v. 16. consociare se, socium, amicum præbere se. Prov. 10. v. 21. & c. 13. v. 20. Job 24. v. 21. Isa. 8. v. 9. frangere, confringere, conterere. Mich. 5. v. 6. Psal. 49. v. 14. constuprare. Jerem. 2. v. 16. *Pihel* רֵעָה associare, consociare, amicum, sodalem facere. Jud. 14. v. 20. *Hiphil* הִרְעָה pascere. Psal. 78. v. 72. *Hithpahel* הִתְרָעָה sociare se. Prov. 22. v. 24.

רֵעַ m. Amicus, familiaris, necessarius, domesticus, convictor, socius, proximus: congerro. Hos. 3. v. 1. Psal. 88. v. 19. Prov. 17. v. 17. & c. 19. v. 6. *Cum affixo* רֵעֵהוּ proximum suum. Genes. 11. v. 3. לְרֵעֲךָ socio tuo. 1. Sam. 15. v. 28. רֵעִי amicus meus. Cant. 5. v. 16. Job 31. v. 9. *Secundum alteram significationem* לְרֵעִי cogitationem meam, voluntatem meam. Psal. 139. v. 2. & 17. *Plur.* רֵעִים amici. Cant. 5. v. 2. Prov. 18. v. 23. Jerem. 3. v. 1. *Cum affixo* לְרֵעֶיךָ sociis tuis. 2. Sam. 12. v. 11. רֵעַי amici mei. Job 16. v. 20. רֵעֵיהֶם amicorum suorum. Jerem. 29. v. 23. רֵעֶיךָ cogitationes tuæ *juxta R. David*. Psal. 139. v. 17. *Fœm.* רֵעַת amicæ. *Cum affixo* רֵעֹתַי amicæ meæ. Judic. 11. v. 37. רֵעוֹתֶיהָ amicæ ejus. Psal. 45. v. 15.

רֹעֶה m. Pastor, armentarius, opilio. Exod. 3. v. 1. Zach. 10. v. 2. & c. 11. v. 8. Amos 3. v. 12. Ezech. 34. v. 12. & c. 37. v. 24. amicus. Prov. 13. v. 20. *Constr.* רֹעֵה Genes. 4. v. 2. *cum* י *pro* ה רֹעִי pastor. Isa. 38. v. 12. Zach. 11. v. 17. *Plur.* רֹעִים pastores. Exod. 2. v. 17. Jerem. 17. v. 16. & c. 27. v. 1. 1. Sam. 21. v. 7. Cant. 1. v. 8. *Constr.* רֹעֵי Ezech. 34. v. 2. *ubi est etiam* רוֹעֵי *cum Vau. Cum affixo* רֹעַי pastores meos. Genes. 13. v. 8. רֹעֶיךָ pastores tuos. Jerem. 22. v. 22. רֹעֵיהֶם pastores eorum. Jerem. 50. v. 6.

רֵעֶה m. Amicus, socius, collega. Prov. 27. v. 10. *Constr.* רֵעֵה 1. Reg. 4. v. 4. *&* רֵעֶה 2. Sam. 15. v. 37. *cum Segol præter morem*.

רְעִי m. Pascuum: pastio, depastio. 1. Reg. 4. v. 22.

רַעְיָה f. Amica. *Cum affixo* רַעְיָתִי amica mea. Cant. 1. v. 9. & c. 2. v. 2. & 10. & c. 4. v. 7. & c. 5. v. 3. & c. 6. v. 4.

רְעוּת f. Amica, socia, proxima: familiaritas, amicitia, necessitudo. *Cum affixo* רְעוּתָהּ amica sua. Exod. 11. v. 2. & 5. Jerem. 9. v. 20. Isa. 34. v. 15. & 16. Zach. 11. v. 9. Esth. 1. v. 19. afflictio, depastio, contritio. Eccles. 1. v. 14. & c. 2. v. 26. & c. 4. v. 4. & c. 6. v. 9. *Plur. cum affixo* רְעוּתֶיהָ sociæ ejus. Judic. 11. v. 38.

רַעְיוֹן m. Depastio, afflictio. Eccles. 1. v. 17. cogitatio. Eccles. 2. v. 2. & c. 4. v. 16.

מֵרֵעַ m. Amicus, socius, sodalis. *Cum affixo* מֵרֵעֵהוּ amicus ejus. Genes. 26. v. 26. Prov. 19. v. 7. לְמֵרֵעֵהוּ amico suo. Judic. 14. v. 20. *Plur.* מֵרֵעִים socii, sodales. Jud. 14. v. 11.

מִרְעֶה m. Pascuum. Genes. 47. v. 4. *Constr.* מִרְעֵה Isa. 32. v. 14.

מַרְעִית f. Pascuum. *Cum affixo* מַרְעִיתוֹ pascui ejus. Psal. 95. v. 7. & 100. v. 3. grex pascui. Jerem. 10. v. 21. & c. 25. v. 36.

רָעַל Horrere, tremere. Isa. 35. v. 3. *Hophal* הָרְעַל horride agitari: tremore concuti. Nah. 2. v. 3.

רַעַל m. Horror, tremor, confusio, contritio: venenum: crapula *D. Hieronymo*. Zach. 12. v. 2.

רְעָלוֹת f. *Plur.* Bracteolæ, *ornamentum muliebre*: mitræ. Isa. 3. v. 19.

תַּרְעֵלָה f. Horror, tremor, sopor, venenum: *aliis* fletus, contritio, compunctio. Psal. 60. v. 5. Isa. 51. v. 17.

רָעַם Tonare, intonare, fremere, perstrepere, personare, tumultuari, commoveri, percelli. Psal. 96. v. 11. & 98. v. 7. indignari, irasci. Ezech. 27. v. 35. *ubi* רָעֲמוּ פָּנִים *D. Hieronymus vertit* mutaverunt vultum. *Hiphil* הִרְעִים tonitrum facere, tonare facere, ad iracundiam provocare. Psal. 29. v. 3. 1. Sam. 1. v. 6. & c. 2. v. 9.

רַעַם m. Tonitru, commotio, fragor, strepitus, rumor. Psal. 81. v. 8. Job 26. v. 14. & c. 39. v. 25. & 28. Isa. 29. v. 6. *Cum affixo* רַעַמְךָ tonitrui tui. Psal. 77. v. 19.

רַעְמָה f. Tremor: hinnitus. Job 39. v. 19. & 22. *aliis* elevatio, superbia.

רען *Pihel* רַעֲנַן Virescere, frondere. Job 15. v. 32.

רַעֲנָן m. Viridis, virens, florens, frondosus, floridus, uber. Deuter. 12. v. 2. Jerem. 11. v. 16. & c. 17. v. 8. Psal. 37. v. 35. & 52. v. 10. Hos. 14. v. 9. 2. Reg. 17. v. 10. *Plur.* רַעֲנַנִּים virides. Psal. 92. v. 15. *Fœm. sing.* רַעֲנָנָה virens, florida. Cant. 1. v. 16.

רעע *Præter.* וְרָעוּ & frangent. Jerem. 11. v. 16. Mich. 5. v. 6. *Infinit. cum* ה *paragogico* רֹעָה הִתְרֹעֲעָה confringendo confringet se. Isa. 24. v. 19. *pro* רוֹעַ. *Futur.* תְּרוֹעֵם confringes eos. Psal. 2. v. 9. יָרוֹעַ conteret. Job 34. v. 24.

רוֹעַ m. Fractus, confractus. *Fœm.* רוֹעָה Prov. 25. v. 19.

רָעַף Stillare, distillare, rorare, guttas emittere. Prov. 3. v. 20. Job 36. v. 28. pinguescere. Psal. 65. v. 13. *Hiphil* הִרְעִיף idem. Isa. 45. v. 8.

רָעַץ Frangere, confringere, atterere, conterere. Exod. 15. v. 6. affligi. Judic. 10. v. 8.

רָעַשׁ Movere, commovere se; moveri, commoveri, concuti, tremere, contremiscere: boare. Joel. 2. v. 10. Jerem. 4. v. 24. & c. 8. v. 10. Ezech. 26. v. 15. & c. 38. v. 20. Judic. 5. v. 4. Isa. 13. v. 13. & c. 24. v. 18. Psal. 46. v. 4. Nah. 1. v. 5. *Niphal* נִרְעַשׁ commoveri. Jerem. 50. v. 46. *Hiphil* הִרְעִישׁ commovere, concutere. Psal. 60. v. 4. Agg. 2. v. 7.

רַעַשׁ m. Commotio, concussio, tremor, vibratio, terræ motus. Amos 1. v. 1. Zach. 14. v. 5. Ezech. 3. v. 13. Job 41. v. 21. Jerem. 47. v. 3. Nah. 3. v. 2. 1. Reg. 19. v. 13.

רָפָא Sanare, curare, mederi, medicari, instaurare, reædificare; sanari. *Construitur cum Dativo, & Accusativo*. Genes. 20. v. 17. Deuter. 32. v. 29. 2. Paral. 7. v. 14. Hos. 11. v. 3. Psal. 107. v. 20. Isa. 57. v. 18. Job 5. v. 18. 2. Reg. 20. v. 8. Jerem. 3. v. 22. & c. 30. v. 17. Numer. 12. v. 13. *Anomalum* אֶרְפָּה curabo. Levit. 3. v. 22. א *commutato in* ה *pro* אֶרְפָּא. *Niphal* נִרְפָּא curari, convalescere. Levit. 14. v. 3. Deut. 28. v. 27. Jerem. 19. v. 11. & c. 51. v. 9. Isa. 53. v. 5. 2. Reg. 2. v. 22. *Pihel* רִפָּא sanare, medicari, curare, instaurare, reparare. Exod. 21. v. 19. 2. Reg. 2. v. 21. Jerem. 6. v. 14. & c. 8. v. 11. & c. 51. v. 9. Zach. 11. v. 16. reædificare. 1. Reg. 18. v. 30. *Hithpahel* הִתְרַפֵּא curare se. 2. Reg. 8. v. 29.

רֹפֵא m. Medicus. Jerem. 8. v. 22. Psal. 147. v. 3. *Plur.* רֹפְאִים medici. Genes. 50. v. 2. 2. Paral. 16. v. 12. *Constr.* רֹפְאֵי Job 13. v. 4.

רִפְאוּת f. Sanatio, medicina, sanitas. Prov. 3. v. 8.

רְפוּאָה f. Curatio, sanatio, medicina, medicamentum, medela. *Plur.* רְפֻאוֹת medicinæ. Jerem. 30. v. 13. & c. 46. v. 11. Ezech. 30. v. 21.

מַרְפֵּא m. Medicina, medela, curatio, sanitas, sanatio, remedium, pharmacum. Prov. 4. v. 22. & c. 6. v. 15. & c. 12. v. 18. *cum* ה, מַרְפֵּה Jerem. 8. v. 15.

רְפָאִים m. *Plur.* Gigantes. Genes. 14. v. 5. Deut. 2. v. 20. & c. 3. v. 13. Isa. 14. v. 9. & c. 26. v. 14. Psal. 88. v. 11. Prov. 2. v. 17. & c. 9. v. 18. *aliquibus* metalla. Job 26. v. 5.

רָפַד Sternere, substernere. Job 41. v. 21. *Pihel* רִפֵּד sternere, roborare, fulcire. Job 17. v. 13. רַפְּדוּנִי stipate me *tum D. Hieronymo, tum Septuaginta*. *R. Salomon* sternite stratum meum. Cant. 2. v. 5.

רְפִידָה f Stratum, lectus, reclinatorium, pavimentum. *Cum affixo* רְפִידָתוֹ reclinatorium ejus. Cant. 3. v. 10.

רָפָה Remittere, remissum, lene, negligens, otiosum, laxum, dissolutum, declive esse, remitti, desistere, deficere, debilitari, dissolvi, requiescere, desinere, sinere, declinare, cessare, recedere: missum facere. *Construitur & absolute, & cum præpositione* מִן. Exod. 4. v. 26. Judic. 8. v. 3. & c. 9. v. 15. Jerem. 6. v. 24. Isa. 5. v. 24. *Niphal* נִרְפָּה desidem esse, vacare. Exod. 5. v. 8. *Pihel* רִפָּה remissum, debile reddere, debilitare, destituere, dissolvere, laxare; dimitti. Job 12. v. 21. Jerem. 38. v. 4. Ezech. 1. v. 24. *Hiphil* הִרְפָּה desistere, absistere, sinere, remittere, dimittere, relaxare: instaurare. Deut. 9. v. 14. Judic. 11. v. 37. 2. Reg. 4. v. 27. Psal. 37. v. 8. Cant. 3. v. 4. continere. 2. Sam. 24. v. 16. *Hithpahel* הִתְרַפָּה remisse se gerere, remisse agere. Prov. 18. v. 10. & c. 24. v. 10. Jos. 18. v. 3.

רָפֶה m. Remissus, debilis, laxus, segnis, torpescens. Numer. 13. v. 19. *Constr.* רְפֵה 2. Sam. 17. v. 2. *Fœm. plur.* רָפוֹת remissæ. Isa. 35. v. 3. Job 4. v. 3.

רָפָה & רָפָא m. Gigas. 2. Sam. 21. v. 16. 1. Paral. 20. v. 8. *Plur.* רְפָאִים gigantes. Genes. 14. v. 5. Deuter. 2. v. 11. mortui. Psal. 88. v. 11. *est etiam nomen gentis*. Gen. 14. v. 5.

רִפְיוֹן m. Remissio, debilitas. Jerem. 47. v. 3. בְּרִפְיוֹן remisse.

רָפַס Calcare, conculcare, conturbare, perturbare, turbare, *cum de aquis usurpatur*. *Interdum est* שׂ *pro* ס. Dan. 7. v. 7. Ezech. 32. v. 2. & c. 34. v. 18. *Niphal* נִרְפָּשׂ conculcari, conturbari, turbari. Prov. 25. v. 26. *Hithpahel* הִתְרַפֵּס subjicere, submittere se: gloriari: calcitrare. Psal. 68. v. 31. festinare. Prov. 6. v. 3.

מִרְפָּשׂ m. Conturbatio, aqua turbida. *Constr.* מִרְפַּשׂ Ezech. 34. v. 19.

רַפְסֹד f. Ratis, *quæ fit ex trabibus compactis*. *Plur. fœm.* רַפְסֹדוֹת rates. 2. Paral. 2. v. 16. *Ex hoc nomine videntur Græci mutuati* ῥαψῳδίαν.

רפק *Hithpahel* הִתְרַפֵּק Associare, adjungere se, adhærere, conjungi, inniti, recumbere. Cant. 8. v. 5.

רֶפֶשׁ m. Cœnum, lutum: stercus. Isa. 57. v. 20.

רֶפֶת m. Bovile, stabulum, præsepe. *Plur.* רְפָתִים præsepia. Habac. 3. v. 17.

רָצָא Currere. Ezech. 1. v. 14.

רָצַד *Pihel* רִצֵּד Dejicere, deprimere se, humiliare se: subsilire, saltare: suspicari *Septuaginta*; contendere *D. Hieronymo*. Psal. 68. v. 17.

רָצָה Velle, bene velle, malle, placere, complacere, benevolentia prosequi, benevolum esse, gratum, acceptum esse, *vel* habere, re aliqua delectari, assentiri, consentire, favere, acquiescere. *Construitur cum Accusativo, & præpositione*

ne

ne ב, *aliquando cum* עִם. Genes. 33. v. 10. Deuter. 33. v. 24. Eccles. 9. v. 7. Psal. 50. v. 18. & 85. v. 2. & 149. v. 4. Prov. 3. v. 12. Esth. 10. v. 3. Ezech. 20. v. 40. & c. 43. v. 27. 1. Paral. 28. v. 4. Levit. 26. v. 41. celebrare. 2. Paral. 36. v. 21. ire, ambulare. 2. Paral. 10. v. 7. venire. Job 14. v. 6. suscipere. Deuter. 33. v. 11. *Part.* רֹצֶה fautor, libens. Psal. 147. v. 11. לֹא רָצָא nolle. *Anomalum* הִרְצָת acquiescit. Levit. 26. v. 35. *contractum est in* ת, *pro* הִרְצָתָה: *item juxta nonnullos* perficere, complere, absolvere, exsolvere. Job 14. v. 6. 2. Paral. 36. v. 21. *Pahul* רָצוּי acceptus, carus, gratus. Esther. 10. v. 3. *Niphal* נִרְצָה placere, placari, placabilem, benevolum, acceptum esse, acceptari, gratum fieri. Levit. 1. v. 4. & c. 7. v. 8. perfici, compleri. Isa. 40. v. 2. *Pihel* רִצָּה benevole habere, gratificari, placare. Job 20. v. 10. *ubi* יְרַצּוּ דַלִּים *Divus Hieronymus explicat* atterentur egestate. *Hiphil* הִרְצָה perficere, complere. Lev. 26. v. 34. *Hithpahel* הִתְרַצָּה benevolentiam conciliare, gratum se reddere: placere. 1. Sam. 29. v. 4.

רָצוֹן m. Voluntas, favor, gratia, consensio, consensus, complacentia, libido, benevolentia, beneplacitum, studium, animus propensus. Exod. 28. v. 39. Deuter. 33. v. 23. Mal. 2. v. 13. Prov. 11. v. 27. Isa. 60. v. 7. בְּרָצוֹן libenter, ultro. *Constr.* רְצוֹן Prov. 14. v. 35. Psal. 145. v. 19. *Cum affixo* וּבִרְצוֹנִי & voluntate mea. Isa. 60. v. 10. לִרְצֹנְכֶם secundum voluntatem vestram. Levit. 23. v. 11. כִּרְצוֹנָם secundum voluntatem suam. Esth. 9. v. 5. כִּרְצֹנוֹ secundum voluntatem suam. Dan. 8. v. 4. רְצוֹנְךָ voluntatem tuam. Psal. 40. v. 9.

רָצַח Occidere, interficere, necare, interimere, trucidare, contrucidare: *de homine tantummodo usurpatur*. Numer. 35. v. 27. Deuter. 22. v. 26. Hos. 6. v. 9. *Part.* רֹצֵחַ interfector, homicida. Deut. 19. v. 6. *Niphal* נִרְצַח occidi. Judic. 20. v. 4. Prov. 22. v. 13. *Pihel* רִצַּח occidere. Psal. 62. v. 4. & 94. v. 6. Isa. 1. v. 21. *Part.* מְרַצֵּחַ homicida. 2. Reg. 6. v. 32. *Puhal* רֻצַּח occidi. Psal. 62. v. 4.

רֹצֵחַ m. Homicida, interfector, interemptor, sanguinarius, sicarius. Deuter. 4. v. 42. & c. 5. v. 17.

רֶצַח m. Homicidium, occisio, interemptio, interfectio, internecio, trucidatio, cædes. Ezech. 21. v. 22. gladius, sica. Psal. 42. v. 11.

רָצַע Subula perforare, transfigere. Exod. 21. v. 6.

מַרְצֵעַ m. Subula. Exod. 21. v. 6. Deuter. 15. v. 17.

רָצַף Sternere, ordinare. *Pahul* רָצוּף stratus. Cant. 3. v. 10.

רִצְפָּה f. Pavimentum, stratum. Ezech. 40. v. 18. & c. 42. v. 3. 2. Paral. 7. v. 3. pruna, carbo, lapis candens. Isa. 6. v. 6. *Constr.* רִצְפַת Esth. 1. v. 6. *Plur. masc.* רְצָפִים carbo-

bones. 1. Reg. 13. v. 7. panis subcinericius. c. 19. v. 6.

מַרְצֶפֶת f. Pavimentum. 2. Reg. 16. v. 17.

רָצַץ Quassare, conquassare, collidere, frangere, confringere, conterere, concutere, opprimere. Deuter. 28. v. 33. Amos 4. v. 1. Psal. 18. v. 30. Judic. 9. v. 53. 1. Sam. 12. v. 3. & 4. Eccles. 12. v. 6. Isa. 42. v. 4. 2. Reg. 23. v. 12. *Niphal* נָרוֹץ disrumpi. Eccles. 12. v. 6. Ezech. 29. v. 7. *Pihel* רִצֵּץ & רֹצֵץ conterere, conquassare. Job 20. v. 19. Psal. 74. v. 14. Judic. 10. v. 8. 2. Paral. 16. v. 10. *Hiphil* הֵרִיץ confringere. Judic. 9. v. 53. *Hithpahel* הִתְרֹצֵץ collidere se. Genes. 25. v. 22.

רַץ m. Incisio, frustum, fragmen. *Plur. constr.* רַצֵּי Psal. 68. v. 31.

רַק Solummodo, tantummodo, tantum, solum, dumtaxat: verumtamen: profecto, vere, certe. Deut. 3. v. 11. Jos. 1. v. 7. forsitan. Gen. 20. v. 11. הֲרַק אַךְ num tantum? Numer. 12. v. 2. רַק אַךְ *sunt duæ particulæ synonymæ, quæ simul conjunctæ diminutioni, & extenuationi inserviunt, significantque* tantummodo, solummodo, dumtaxat.

רָקַב Putrescere, computrescere, putridum esse, marcere, emarcescere. Prov. 10. v. 7. Isa. 40. v. 20.

רָקָב m. Putredo, pus, macies. Habac. 3. v. 16. Hos. 5. v. 12. Job 13. v. 28. Prov. 12. v. 4. *Constr.* רְקַב Prov. 14. v. 30.

רִקָּבוֹן m. Idem. Job 41. v. 18.

רָקַד Saltare, exultare, exilire, subsilire. Psal. 114. v. 4. Eccles. 3. v. 4. *Pihel* רִקֵּד idem. 1. Paral. 15. v. 29. Nah. 3. v. 2. Isa. 13. v. 21. Joel. 2. v. 5. Job 21. v. 11. *Hiphil* הִרְקִיד saltare facere. Psal. 29. v. 6. comminuere *Septuaginta*; dispergere *D. Hieronymo*.

רָקַח Condire, conficere unguenta, pigmenta, *vel* condimenta. Exod. 30. v. 25. & 33. & c. 37. v. 29. 1. Paral. 9. v. 30. *Part.* רֹקֵחַ unguentarius. Exod. 30. v. 35. *Puhal Part.* מְרֻקָּחִים confecta. 2. Paral. 16. v. 14. *Hiphil* הִרְקִיחַ conficere unguentum. Ezech. 24. v. 10.

רֹקַח m. Unguentum, pigmentum. Exod. 30. v. 25. & 35.

רִקּוּחַ m. Idem. *Plur. cum affixo* רִקֻּחַיִךְ unguenta tua. Isa. 57. v. 9.

רַקָּח m. Unguentarius, pigmentarius, apothecarius, pharmacopola. *Plur.* רַקָּחִים pigmentarii. Nehem. 3. v. 8. *Fœm.* רַקָּחוֹת unguentariæ. 1. Sam. 8. v. 13.

רֶקַח m. Conditura, pigmentum. Cant. 8. v. 2.

מִרְקַחַת m. Unguentum, odoramentum, conditura, pigmentum. Ezech. 24. v. 10. Job 41. v. 22. *Plur. mascul.* מֶרְקָחִים pigmenta. Cant. 5. v. 13. *ubi* מִגְדְּלוֹת מֶרְקָחִים *D.*

Hie-

Hieronymus vertit consitæ a pigmentariis.

מִרְקַחַת f. Unguentum. 1. Paral. 9. v. 30. 2. Paral. 16. v. 14.

רָקַם Acupingere, intexere *varia fila*, *& diversorum colorum instar Phrygionum, sive Phrygum, quos illius artis inventores fuisse ferunt*. Exod. 26. v. 36. & c. 35. v. 35. *Quidam vertunt* variegare. *Puhal* רֻקַּם depingi, artificiose confici: imaginari *D. Hieronymo*. Psal. 139. v. 15.

רֹקֵם m. Phrygio, plumarius, pictor, pigmentarius, variegator, polymitarius, acupictor. Exod. 20. v. 40. & c. 26. v. 30. & c. 27. v. 16.

רִקְמָה f. Acupictum, variegatura, opus Phrygionicum, vestis diversorum colorum, plumaria, polymitaria, variegata. 1. Paral. 29. v. 2. Ezech. 16. v. 10. *Cum affixo* vestes רִקְמָתֵךְ phrygionicas tuas; *D. Hieronymus* vestimenta tua multicoloria. Ezech. 16. v. 18. vestes רִקְמָתָם polymiti sui; *D. Hieronymus* vestimenta sua varia. c. 26. v. 16. *Dual.* רִקְמָתַיִם bis Phrygionicum, utraque parte figuratum. Jud. 5. v. 30. scutulata: varietates. Psal. 45. v. 15.

רְקָמוֹת f. *Plur.* Vestes Phrygionicæ, scutulatæ. Psal. 45. v. 15.

רָקַע Expandere, dispandere, distendere, extendere, diducere. Psal. 136. v. 6. Isa. 42. v. 5. & c. 44. v. 24. comminuere. 2. Sam. 24. v. 43. plaudere, percutere: allidere. Ezech. 6. v. 11. & c. 25. v. 6. *Pihel* רִקַּע diducere, extendere. Exod. 39. v. 3. Numer. 17. v. 4. Isa. 40. v. 19. *Puhal* רֻקַּע diduci. Jerem. 10. v. 9. *Hiphil* הִרְקִיעַ expandere, extendere. Job 37. v. 18.

רָקִיעַ m. Expansum, extensum, ductile: firmamentum, cœlum. Gen. 1. v. 6. Psal. 19. v. 2. Ezech. 1. v. 25. & 26. & c. 10. v. 1. *Constr.* רְקִיעַ Genes. 1. v. 14. & 17.

רִקֻּעִים m. *Plur.* Diductiones, extensiones, expansiones. *Constr.* רִקֻּעֵי Num. 17. v. 3.

רָקַק Spuere, despuere, evacuare. Levit. 18. v. 8. *Anomalum* אָרִיקֵם evacuabo eos. Psal. 18. v. 43. *Daghes forti in ChireK longum resoluto; est enim pro* אֲרִקֵּם.

רֹק m. Sputum, saliva. Job 30. v. 10. *Cum affixo* רֻקִּי sputum meum. Job 7. v. 19.

רַק Tantum, dumtaxat, verumtamen, solum, solummodo, tantummodo: saltem. Genes. 14. v. 24. & c. 19. v. 8. Numer. 12. v. 2. Psal. 32. v. 16. vere, profecto: forsitan *D. Hieronymo*. Genes. 20. v. 11. רַק אַךְ tantummodo: *simul conjunctæ hæ duæ particulæ diminutioni inserviunt*. Num. 12. v. 2.

רַקָּה f. Tenuis, subtilis. *Plur.* רַקּוֹת tenues. Genes. 41. v. 3. & 20. & 27.

רַקָּה f. Tempus, *pars capitis ob tenuitatem carnis sic dicta*. *Cum affixo* בְּרַקָּתוֹ in tempus ejus. Judic. 4. v. 21. רַקָּתוֹ tempus ejus. c. 5. v. 26. רַקָּתֵךְ tempus tuum. Cant. 4. v. 3.

רָקִיק

רָקִיק m. Laganum, placenta: cruſtula. *Conſtr.* רְקִיק Exod. 29. v. 23. Num. 6. v. 19. *Plur. conſtr.* רְקִיקֵי lagana. Exod. 29. v. 2. 1. Paral. 23. v. 29.

רשה רִשְׁיוֹן m. Facultas, licentia, conceſſio, poteſtas, præceptum, mandatum, juſſio. Eſdr. 3. v. 7.

רָשַׁם Signare, notare, denotare, imprimere: *hinc Part.* רָשׁוּם ſignatus. Dan. 10. v. 21. *ubi* הָרָשׁוּם *D. Hieronymus explicat* quod expreſſum eſt.

רֶשֶׁם m. Signum, nota, impreſſio. Dan. 10. v. 21.

רָשַׁע Improbum eſſe, improbe ſe gerere, impie agere, improbe agere, impium, ſceleſtum, injuſtum eſſe. Job 10. v. 15. 2. Sam. 22. v. 4. Eccleſ. 7. v. 18. 1. Reg. 8. v. 47. condemnari, reum eſſe: *aliis* impie facere. Pſal. 18. v. 22. *Hiphil* הִרְשִׁיעַ improbum, injuſtum efficere, *vel* pronuntiare, improbare, damnare, condemnare, impie, injuſte agere. Deuter. 25. v. 1. improbe agere. Dan. 11. v. 32. Prov. 17. v. 15. 1. Reg. 8. v. 32. 2. Paral. 20. v. 35. exagitare, inquietum reddere: condemnare. Job 34. v. 29. 1. Sam. 14. v. 47. perdere. Prov. 12. v. 2. Pſal. 37. v. 33.

רָשָׁע m. Improbus, pravus, nequam, nefarius, iniquus, injuſtus, malignus, perfidus, reus, ſons, ſceleſtus, ſceleratus, ſacrilegus, impius, inquietus, damnatus. Geneſ. 18. v. 23. Iſa. 3. v. 11. Pſal. 9. v. 6. Job 20. v. 29. & c. 27. v. 7. *Plur.* רְשָׁעִים improbi, impii. Pſal. 1. v. 1. Job 3. v. 22. Iſa. 57. v. 10. 1. Sam. 24. v. 14. Prov. 11. v. 10. *Conſtr.* רִשְׁעֵי Pſal. 75. v. 9. & 101. v. 8. & 119. v. 119. Ezech. 7. v. 21. *Fœm. ſing.* רְשָׁעָה impia. Ezech. 3. v. 18.

רֶשַׁע m. Improbitas, impietas, nequitia, pravitas, malignitas, perfidia, injuſtitia. Pſal. 5. v. 5. & 84. v. 11. & 141. v. 4. 2. Sam. 24. v. 14. Iſa. 58. v. 4. Job 35. v. 8. Prov. 10. v. 2. Mich. 6. v. 16. בְּרֶשַׁע nequiter, perperam. *Cum affixo* רִשְׁעֵנוּ impietatem noſtram. Jerem. 14. v. 20. מֵרִשְׁעוֹ ab impietate ſua. Ezech. 3. v. 19. רִשְׁעֲךָ impietas tua. Job 35. v. 8. *Fœm.* רִשְׁעָה impietas. Zach. 5. v. 8. Iſa. 9. v. 18. Mal. 1. v. 4. Ezech. 5. v. 6. *Conſtr.* רִשְׁעַת Deut. 9. v. 5. Ezech. 18. v. 20. *Cum affixo* רִשְׁעָתוֹ impietatem ejus. Deut. 25. v. 2. וּבְרִשְׁעָתוֹ & propter impietatem ſuam. Prov. 11. v. 5. מֵרִשְׁעָתוֹ ab impietate ſua. Ezech. 18. v. 27.

מִרְשַׁעַת f. Improba, impia. 2. Paral. 24. v. 7. Ezech. 3. v. 18.

רֶשֶׁף m. Pruna ignita, ſcintilla: anthrax, inflammatio, *vel* morbus ardens: avis *nonnullis*. Habac. 3. v. 5. Job 5. v. 7. Deut. 32. v. 24. *ubi* וּלְחֻמֵי רֶשֶׁף & comeſti, *ſc. conſumpti*, ægritudine calida ut pruna, *D. Hieronymus exponit* & devorabunt eos aves. *Item* diabolus, cacodæmon. Habac. 3. v. 5. *Plur.* רְשָׁפִים prunæ, carbones igniti: volucres *D. Hieronymo*. Pſal. 78. v. 48. *Conſtr.* רִשְׁפֵי volatilia: *aliis* ſagittæ; *aliis* potentiæ; *aliis* lampades. Cant. 8. v. 6. *Cum affixo* רְשָׁפֶיהָ lampades ejus. Cant. 8. v. 6. Pſal. 76. v. 4.

רשש *Puhal* רֻשַּׁשׁ Pauperem effici: destrui *D. Hieronymo*. Mal. 1. v. 4. *Ex Pihel* יְרֹשֵׁשׁ עָרֵי מִבְצָרֶיךָ pauperes faciet urbes munitionum tuarum; *D. Hieronymus* conteret urbes munitas tuas. *Ex Hithpahel Part.* מִתְרוֹשֵׁשׁ pauperem se præseferens. Prov. 13. v. 7.

רֶשֶׁת f. Rete: sagena. Exod. 27. v. 5. & c. 38. v. 4. Prov. 1. v. 17. Psal. 9. v. 16. & 25. v. 15. & 57. v. 7. & 140. v. 6. Prov. 29. v. 5. Thren. 1. v. 13. Hos. 5. v. 1. Job 18. v. 5. *Cum affixo* בְּרִשְׁתּוֹ in rete suum. Psal. 10. v. 9. אֶת־רִשְׁתִּי rete meum. Ezech. 12. v. 13.

רתח *Pihel* רַתַּח Fervere, bullire, ebullire, calere. Ezech. 24. v. 5. *Puhal* רֻתַּח effervescere. Job 30. v. 27. *Hiphil* הִרְתִּיחַ fervefacere. Job 41. v. 22.

רְתָחִים m. *Plur.* Ebullitiones, effervescentiæ, fervefactiones, bullæ effervescentes. *Cum affixo* רְתָחֶיהָ ebullitiones ejus; *D. Hieronymo* coctio ejus. Ezech. 24. v. 5.

רָתַם Ligare, jungere, sternere. Mich. 1. v. 13. *aliis est nomen*, tumultus, strepitus, fragor, *sicuti D. Hieronymo*.

רֹתֶם c. Juniperus, *arbor humilis*: genista. 1. Reg. 19. v. 5. & 6. *Plur.* רְתָמִים juniperi. Job 30. v. 4. Psal. 120. v. 4.

רתק *Niphal* נִרְתַּק Catenis jungi, *aut* vinciri. Eccles. 12. v. 2. *Puhal* רֻתַּק catenis alligari; configi *D. Hieronymo*. Nah. 3. v. 10.

רַתּוֹק m. Catena, funis: conclusio *D. Hieronymo*. Ezech. 7. v. 23. *Plur. fœm. cum Surek* רַתּוּקוֹת catenæ. 1. Reg. 6. v. 21.

רְתֻקוֹת f. *Plur.* Catenæ. Isa. 40. v. 19.

תַּרְתָּק m. Figura asini. 2. Reg. 17. v. 31. *Erat* תַּרְתָּק Tartach *unum ex Idolis, quæ Assyrii venerabantur. Asini imaginem referebat, ut ejus radix ostendit, magnoque in honore ab Haccæis habebatur.*

רְתֵת m. Tremor: horror *D. Hieronymo*. Hos. 13. v. 1.

INCIPIENTIA

A ש

ש In numeris valet tercentos. *Modo est litera radicalis, modo servilis. In principio dictionis idem est, ac* אֲשֶׁר, qui, quæ, quod; *significat tamen ipsa ut plurimum* quia, *vel* quod, *& habet subiectas vocales Pathach & Sagol modo cum Daghes in litera sequenti, modo sine; excipe* Jud. 6. v. 17. *ubi habet Kametz ante gutturalem, ut* שָׁאַתָּה quia tu; שָׁאֲנִי quia ego. Cant. 1. v. 6. שֶׁכָּכָה quia sic. Cant. 5. v. 10. שַׁלָּמָה ut quid, Cant. 1. v. 7. עַד שַׁקַּמְתִּי donec surrexi. Jud. 5. v. 7. *Interdum aliquando occurrit cum Sceva* שְׁהוּא שָׁפֵל quo ipse laborabat. Eccl. 2. v. 22. *Interdum habet ante se præpositionem* ב, *ut* בְּשֶׁכְּבָר in eo quod jam. Eccl. 2. v. 16. בְּשַׁגָּם in eo quod. Gen. 6. v. 3.

שָׁאַב Haurire, exhaurire, aquam ex fonte extrahere. Genes. 24. v. 13. & 19. & 20. & 45. Deut. 29. v. 11. Isa. 12. v. 3. Jos. 9. v. 21. 2. Sam. 23. v. 16. 1. Paral. 11. v. 18. Nah. 3. v. 14. Ruth 2. v. 9.

מַשְׁאַבִּים m. *Plur.* Haustra, *loca, ubi hauriuntur aquæ.* Judic. 5. v. 11. *Quidam vertunt* haustores; *D. Hieronymus verba illa* מִקּוֹל מְחַצְצִים בֵּין מַשְׁאַבִּים propter sonitum jacientium sagittas inter loca, ubi hauriuntur aquæ, *vertit* ubi collisi sunt currus, & hostium suffocatus est exercitus.

שָׁאַג Rugire. Hos. 11. v. 11. Psal. 22. v. 14. & 38. v. 9. & 74. v. 4. & 104. v. 22. Amos 1. v. 2. & c. 3. v. 4. Isa. 5. v. 29. Jud. 14. v. 5. Soph. 3. v. 3. Ezech. 22. v. 25. Joel. 3. v. 8. Jerem. 2. v. 15. & c. 25. v. 30. & c. 51. v. 38.

שְׁאָגָה f. Rugitus. Isa. 5. v. 29. *Constr.* שַׁאֲגַת Zach. 11. v. 3. Job 4. v. 10. *Cum affixo* שַׁאֲגָתִי rugitus mei. Psal. 22. v. 2. בְּשַׁאֲגָתִי in rugitu meo. Psal. 32. v. 3. *Plur. cum affixo* שַׁאֲגֹתָי rugitus mei. Job 3. v. 24.

שָׁאָה Desolari, devastari, in desolationem redigi, tumultuari; vastari *præcipue cum fragore, & irruptione*. Isa. 6. v. 11. *Niphal* נִשְׁאָה desolari, sonare, tumultum facere, irruere. Isa. 17. v. 12. & 13. *Hiphil* הַשְׁאָה vastare, desolare. Isa. 37. v. 26. 2. Reg. 19. v. 25. *Hithpahel Part.* מִשְׁתָּאֵה stupens, obstupescens. Genes. 24. v. 21.

שׁוֹאָה m. Desolatio, devastatio, vastatio tumultuosa, vastitas: miseria, calamitas: laqueus. Prov. 1. v. 27. Psal. 35. v. 8. & 63. v. 10. Isa. 10. v. 3. & c. 47. v. 11. tempestas. Ezech. 38. v. 9. *Constr.* שׁוֹאַת Prov. 3. v. 25.

שְׁאִיָּה f. Desolatio, vastatio, destructio, calamitas, miseria, ruina. Isa. 24. v. 12.

שֵׁאת f. Idem. Thren. 3. v. 47.

שׁוֹאִים m. *Plur.* Vastationes. Psal. 35. v. 17.

שָׁאוֹן m. Sonitus, sonus, tumultus, tumultuatio, strepitus, fragor, fremitus, inundatio aquarum venientium cum impetu, turba: desolatio, ruina, præcipitium, interitus, miseria. Isa. 25. v. 5. & c. 66. v. 6. Psal. 40. v. 3. & 14. v. 23. Hos. 10. v. 14. Amos 2. v. 2. multitudo magna. Jerem. 46. v. 17. *Constr.* שְׁאוֹן Psal. 65. v. 8. *Cum affixo* וּשְׁאוֹנָהּ & turba ejus, & multitudo ejus. Isa. 5. v. 14.

שַׁאֲנָן m. Idem. *Cum affixo* וְשַׁאֲנַנְךָ & sonitus tuus. 2. Reg. 19. v. 29.

מְשׁוֹאָה f. Devastatio, desolatio, destructio. Job 30. v. 3.

מַשָּׁאוֹן m. Vastitas, solitudo vasta. Prov. 26. v. 26.

מַשּׁוּאוֹת & מַשָּׁאוֹת f. *Plur.* Vastitates. Psal. 37. v. 18. & 74. v. 3.

תְּשׁוּאוֹת & תְּשֻׁאוֹת f. *Plur.* Fragores, acclamationes, clamores fragosi, tumultuationes. Job 39. v. 10. Zach. 4. v. 7.

שָׁאַט שָׁאט Diripere, depopulari, spernere, despicere, contemnere: ambire *D. Hieronymo*; circumdare *Septuaginta*. Ezech. 16. v. 57. adversari. Ezech. 28. v. 24.

שְׁאָט m. Contemptus, lætitia, insultatio, depopulatio. Ezech 16. v. 58. & c. 25. v. 6. & 15. & c. 27. v. 26. & c. 28. v. 26. & c. 36. v. 5.

שָׁאַל & שָׁאֵל Postulare, expostulare, flagitare, efflagitare, emendicare, mendicare, rogare, interrogare, petere, expetere, poscere, exposcere, consulere, quærere, requirere, percunctari. *Construitur cum præpositione* ל, מִן, & מֵאֵת. Genes. 26. v. 7. & c. 38. v. 21. & c. 43. v. 6. & c. 44. v. 19. Exod. 13. v. 14. Numer. 27. v. 21. Deuter. 18. v. 11. & c. 32. v. 1. Psal. 21. v. 5. & 27. v. 4. & 78. v. 18. Judic. 4. v. 20. & c. 15. v.

18. & c. 18. v. 5. 1. Paral. 10. v. 13. Isa. 7. v. 11. & c 45. v. 11. Jos. 19. v. 50. commodare, donare. 1. Sam. 2. v. 20. mendicare. Prov. 20. v. 4. mutuo petere. Exod. 12. v. 35. 2. Reg. 4. v. 3. mutuo accipere. Exod. 22. v. 4. salutare. 1. Paral. 10. v. 4. 1. Sam. 10. v. 4. *Niphal* נִשְׁאַל exorari, precibus obtinere. Nehem. 13. v. 6. 1. Sam. 20. v. 28. *Pihel* שָׁאַל & שִׁאֵל petere, rogitare, mendicare, interrogare, efflagitare. 2. Sam. 20. v. 18. Psal. 109. v. 10. *Hiphil* הִשְׁאִיל mutuare, commodare, commodo dare. Exod. 12. v. 36. 1. Sam. 1. v. 28.

שְׁאוֹל c. Fovea, *locus, ubi mortui sepeliuntur*, sepulcrum, infernus, gehenna. Gen. 37. v. 35. & c. 42. v. 38. & c. 44. v. 29. Deuter. 32. v. 22. 1. Reg. 2. v. 6. Isa. 5. v. 14. Abac. 2. v. 5. Prov. 5. v. 5. & c. 27. v. 20. & c. 30. v. 16. Psal. 9. v. 18. & 49. v. 15. & 86. v. 13. & 139. v. 8. Job 11. v. 8. & c. 26. v. 6. Cant. 8. v. 6. Isa. 5. v. 14. & c. 38. v. 18. locus mortuorum. Isa. 38. v. 10. Job 17. v. 16. שְׁאֹלָה ad sepulcrum. Gen. 37. v. 35. *cum* ה *significante motum ad locum semper invenies* שְׁאֹלָה *sine Vau in medio, excipe* Psal. 9. v. 18. *ubi legitur* לִשְׁאוֹלָה in infernum.

שְׁאֵלָה, & שֵׁאָלָה f. Petitio, postulatio, rogatio, quæstio. 1. Reg. 2. v. 16. & 20. *Libro autem* 1. Sam. 2. v. 20. *exponitur* commodatum, donum. *Cum affixo* שֶׁאֱלָתָם petitionem eorum. Psal. 106. v. 15. שֶׁאֱלָתִי petitio mea. Job 6. v. 8.

מִשְׁאָלוֹת f. *Plur.* Petitiones. *Cum affixo* מִשְׁאֲלוֹתֶיךָ petitiones tuas. Psal. 20. v. 6.

שאן *Pihel geminata tertia radicali* שַׁאֲנַן Tranquille agere, feliciter vivere, tranquillum, pacatum esse, requiescere. Job 3. v. 18. & c. 12. v. 5. Prov. 1. v. 13. Jerem. 30. v. 10. & c. 46. v. 27. Zach. 1. v. 15. Isa. 32. v. 9. & 11. & 18. & c. 33. v. 20. & c. 37. v. 49. Amos 6. v. 1. *fertile esse*. Jerem. 48. v. 11.

שַׁאֲנָן m. Tranquillus, quietus, pacatus: opulentus, dives *D. Hieronymo*. Job 12. v. 5. Isa. 33. v. 20. *Plur.* שַׁאֲנַנִּים divites, opulenti. Zach. 1. v. 15. Amos 6. v. 1. *Fæm.* שַׁאֲנַנּוֹת opulentæ. Isa. 32. v. 9.

שַׁלְאֲנָן m. Quietus, tranquillus, tranquillissimus, pacificus, securus: dives *D. Hieronymo*. Job 12. v. 5. & c. 21. v. 23.

שאף Respirare, attrahere aerem, spiritum, anhelare, inhiare, aspirare, intentum esse. Psal. 119. v. 131. Jerem. 2. v. 24. & c. 14. v. 6. Isa. 42. v. 14. absorbere, deglutire, aspicere, respicere, desiderare. Amos 2. v. 7. & c. 8. v. 4. Job 5. v. 5. & c. 7. v. 2. & c. 36. v. 20. Psal. 56. v. 2. & 57. v. 4. Eccles. 1. v. 5. Ezech. 36. v. 3.

שאר Remanere, relinqui, superesse, reliquum esse. 1. Sam. 16. v. 11. *Niphal* נִשְׁאַר superesse, superstitem esse, remanere, reliquum, residuum esse, relinqui. *Construitur cum præpositione* ב. Genes. 42. v. 38. Levit. 25. v. 52. Jos. 8. v. 17. Ezech. 9. v. 8. *Hiphil* הִשְׁאִיר relinquere, residuum facere, dimittere. Num. 9. v. 12. & c. 21. v. 35.

v. 35. Joel. 2. v. 14. 2. Sam. 14. v. 36. Amos 5. v. 3. Soph. 3. v. 11.

שְׁאָר m. Reliquus, reliquum, residuum, reliquiæ: *in regimine manet invariatum*. Isa. 3. v. 8. & c. 10. v. 19. & 21. & c. 21. v. 17. Esdr. 4. v. 7. 1. Paral. 11. v. 8. & c. 16. v. 41. 2. Paral. 9. v. 29. & c. 24. v. 14. Esth. 9. v. 12. excellentia, dignitas. Mal. 2. v. 15. propinquus. Isa. 14. v. 22.

שְׁאֵר m. Caro. Prov. 5. v. 11. Psal. 78. v. 20. & 28. Mich. 3. v. 3. propinquus, affinis, cognatus, consanguineus. Levit. 18. v. 6. & 21. & c. 25. v. 49. Isa. 14. v. 22. alimentum, esca, cibus: corpus. Exod. 21. v. 10. Psal. 78. v. 20. *Cum affixo* אֶת־שְׁאֵרוֹ carnem suam. Levit. 20. v. 19. וּשְׁאֵרָם & carnem eorum. Mich. 3. v. 2. שְׁאֵרִי caro mea. Psal. 73. v. 26. Jer. 51. v. 35. שְׁאֵרָהּ escam ejus. Exod 21. v. 10. לִשְׁאֵרוֹ propinquo suo. Levit. 21. v. 2. Numer. 27. v. 11.

שַׁאֲרָה f. Propinquitas, consanguinitas, affinitas. Levit. 18 v. 17.

שְׁאֵרִית f. Reliquiæ, reliquum, residuum. Zach. 8. v. 6. Jerem. 40. v. 15. Isa. 15. v. 9. Jerem. 47. v. 4. Ezech. 25. v. 16. & c. 36. v. 13. *reperitur sine* א, שֵׁרִית 1. Paral. 13. v. 38. *Cum affixo* שְׁאֵרִיתֵךְ reliquias tuas. Ezech. 5. v. 10. וּשְׁאֵרִיתָם & reliquias eorum. Jerem. 15. v. 9.

מִשְׁאָרָה f. Mactra, farinarium: conspersio, farina mista cum aqua, *vulgo* pasta; panarium: pistrinum. *Cum affixo* וּמִשְׁאַרְתֶּךָ & conspersio tua; *D. Hieronymus* & reliquiæ tuæ. Deuter. 28. v. 5. & 17. *Plur. cum affixo* וּבְמִשְׁאֲרוֹתֶיךָ & conspersiones tuas; *D. Hieronymus* & in reliquias ciborum tuorum. Exod. 8. v. 3.

שְׂאֹר m. Fermentum. Exod. 12. v. 15. & 19. & c. 13. v. 7. Levit. 2. v. 11. Deuter. 16. v. 4.

שָׁבָב m. Fragmentum, contritio, fractura. *Plur.* שְׁבָבִים contritiones. Hos. 8. v. 6. *Ad hanc radicem nonnulli reducunt* וְשֹׁבַבְתִּיךָ & conteram te; *quod D. Hieronymus vertit* & circumagam te. Ezech. 38. v. 4. & c. 39. v. 2. *Alii tamen volunt radicem esse* שׁוּב, *& quidem rectius*.

שְׁבִיב m. Scintilla, flamma. Job 18. v. 5.

שָׁבָה Prædari, captivum ducere, abducere, abigere, deportare, detinere. Genes. 34. v. 29. & c. 41. v. 10. Numer. 21. v. 1. & c. 24. v. 22. Deuter. 21. v. 10. Isa. 14. v. 2. Psal. 68 v. 19. Jerem. 41. v. 14. & c. 43. v. 12. 2. Paral. 28. v. 8. *Niphal* נִשְׁבָּה captivum abduci. Genes. 14. v. 14. 1. Sam. 30. v. 3.

שְׁבוֹ m. Achates, *nomen lapidis pretiosi*. Exod. 28. v. 19. & c. 39. v. 12.

שְׁבִי *&* שֶׁבִי *propter accentum*. m. Captivitas, turba captiva, multitudo captivorum. Exod. 12. v. 29. Thren. 1. v. 5. Abac. 1. v. 9. Esdr. 3. v. 8. Isa. 49. v. 24. præda. Amos 4. v. 10.

v. 10. Jerem. 22. v. 22. *Cum affixo* וּשְׁבִיכֶם & captivitas vestra. Numer. 31. v. 19. שְׁבִיָּהּ captivitatis suæ. Deut. 21. v. 13. שְׁבִיָם captivitatis eorum. Jerem. 46. v. 27. *Cum Sægol sub* שׁ Judic. 5. v. 12. שֶׁבְיְךָ captivitatem tuam.

שְׁבִיָּה f. Captiva, abducta. Isa. 52. v. 2.

שִׁבְיָה f. Captivitas, præda. Deuter. 21. v. 11. & c. 32. v. 42. 2. Paral. 28. v. 5. & 13. & 15. Jerem 48. v. 45.

שִׁיבָה f. Idem. *Constr.* שִׁיבַת Psal. 126. v. 1.

שְׁבִית f. Captivitas, abductio. Numer. 21. v. 29. *Cum affixo* אֶת־שְׁבִיתְכֶם captivitatem vestram. Jerem. 29. v. 14. שְׁבִיתֵךְ captivitatem tuam. Thren. 2. v. 14. *Scribuntur cum Jod, sed leguntur cum Vau:* אֶת־שְׁבוּתֵנוּ captivitatem nostram. Psal. 126. v. 4. *Legitur cum Jod, licet scribatur per Vau. Plur. cum affixo* שְׁבִיתַיִךְ captivitatum tuarum. Ezech. 16. v. 53.

שְׁבוּת f. Idem. Jerem. 30. v. 3. & c. 33. v. 10. Psal. 14. v. 7. & 53. v. 7. *Cum affixo* שְׁבוּתֵךְ captivitatem tuam. Deuter. 30. v. 3. אֶת־שְׁבוּתָם captivitatem eorum. Jerem. 31. v. 23. *Plur. cum affixo* שְׁבוּתֵיכֶם captivitates vestras. Soph. 3. v. 20.

שבח *Pihel* שִׁבַּח Laudare, laudibus celebrare, commendare, approbare, collaudare, comprobare, probare. Eccles. 4. v. 2. & c. 8. v. 15. Psal. 63. v. 4. & 117. v. 1. & 145. v. 4. & 147. v. 12. reprimere, placare, cohibere, coercere, compescere, mitigare. Psal. 89. v. 10. Prov. 25. v. 11. & 29. v. 11. *Hiphil* הַשְׁבִּיחַ compescere, sedare, pacare: conturbare. Psal. 65. v. 8. *Septuaginta. Hithpahel* הִשְׁתַּבֵּחַ gloriari: laudari. Psal. 106. v. 47.

שַׁבֵּחַ m. Laudans. Eccles. 4. v. 2.

שֵׁבֶט c. *sed* f. *sæpius*. Virga, ferula, fustis, baculus. Exod. 21. v. 23. Num. 24. v. 17. Isa. 10. v. 5. Job 21. v. 6. Ezech. 21. v. 10. Prov. 10. v. 13. sceptrum, regnum, dominium. Genes. 49. v. 10. Isa. 10. v. 5. tribus, familia, progenies. Jos. 13. v. 33. Deuter. 18. v. 1. Psal. 47. v. 2. & 78. v. 67. calamus, stylus. Judic. 5. v. 14. *Cum affixo* שִׁבְטוֹ virgam suam. Prov. 13. v. 24. לְשִׁבְטוֹ ad tribum suam. Judic. 21. v. 24. בְּשִׁבְטְךָ virga tua. Mich. 7. v. 14. *Plur.* שְׁבָטִים tribus. Jos. 13. v. 7. & c. 18. v. 2. Ezech. 48. v. 23. virgæ. 2. Sam. 18. v. 15. tela, spicula, lanceæ. 2. Sam. 18. v. 14. *Constr.* שִׁבְטֵי tribus. Gen. 49. v. 16. Hos. 5. v. 9. Jos. 4. v. 8. & c. 12. v. 7. 2. Sam. 5. v. 1. virgæ. Ezech. 19. v. 11. *Cum affixo* בְּשְׁבָטָיו in tribubus ejus. Psal. 105. v. 37. לְשִׁבְטֵיכֶם tribubus vestris. Deut. 1. v. 13. לִשְׁבָטָיו per tribus suas. Num. 24. v. 2. שְׁבָטֶיהָ tribuum ejus. Isa. 19. v. 13. לְשִׁבְטֵיהֶם per tribus suas. Jos. 11. v. 23.

שְׁבָט m. *Nomen mensis respondentis* Januario *nostro*. Zach. 1. v. 7. *Mensium nomina vide*

de in dictione חֹדֶשׁ.

שבך *hinc* שׂוֹבֶךְ m. Densitas, perplexitas, reticulum, reticulatio. 2. Sam. 18. v. 9. *Fœm.* שְׂבָכָה cancellus, retiaculum, perplexitas, transenna. 1. Reg. 7. v. 18. & 20. Jer. 52. v. 23. Job 18. v. 8. 2. Reg. 1. v. 2. *Plur. masc.* שְׂבָכִים retiacula. 1. Reg. 7. v. 17. *Fœm.* שְׂבָכוֹת v. 41.

שבל שְׁבִיל m. Via, trames, semita. *Cum affixo* וּשְׁבִילְךָ & semita tua: *scribitur cum Jod post* ל, *sed legitur sine Jod.* Psal. 77. v. 20. *Plur. constr.* שְׁבִילֵי semitæ. Jerem. 18. v. 15.

שֹׁבֶל m. Via: *aliis* pes, crus; *aliis* coxa; *aliis* humerus, *sicuti etiam D. Hieronymo*; Isa. 20. v. 2. & c. 47. v. 2.

שִׁבֹּלֶת f. Spica: culmus. Jud. 16. v. 6. Job 24. v. 24. סִבֹּלֶת idem. *Propter malam hujus vocis pronuntiationem Ephrathæi ad quadraginta duo millia occisi sunt ad vada Jordanis. Vide Judicum caput duodecimum. Item* alveus, inundatio, fluxus, fluentum, gurges, tempestas. Isa. 27. v. 2. Psal. 69. v. 16. *Hinc* Cybele *dicta juxta nonnullos. Plur. fœm. cum terminatione masculina,* שִׁבֳּלִים spicæ. Genes. 41. v. 5. & 6. & 26. Ruth 2. v. 2. Isa. 17. v. 5. & c. 27. v. 12. *Constr.* שִׁבֳּלֵי baccæ. Zach. 4. v. 12.

שִׁבֳּלִים m. *Plur.* Baccæ. *Constr.* שִׁבֳּלֵי Zach. 4. v. 12.

שַׁבְּלוּל m. Limax: cochlea: vermis *D. Hieronymo*; cera *Septuaginta*. Psal. 58. v. 9.

שבס שְׁבִיסִים m. *Plur.* Reticula, vestes Phrygionicæ ocellatæ, ornamenta muliebria capitis; lunulæ *D. Hieronymo*. Isa. 3. v. 18.

שבע שֶׁבַע f. Septem: septies; multoties. *Juxta nonnullos Hebraice est numerus universitati dicatus, quia orbis terrarum septem dierum spatio est absolutus.* Genes. 5. v. 7. & c. 21. v. 28. Exod. 2. v. 16. Levit. 26. v. 18. Judic. 16. v. 13. septies; multoties. Prov. 24. v. 16. Psal. 119. v. 164. multus, a, um. Isa. 4. v. 1. שְׁבַע עֶשְׂרֵה septemdecim: שְׁבַע מֵאוֹת septingenti.

שִׁבְעָה m. Idem. Genes. 7. v. 2. Numer. 23. v. 29. 1. Reg. 20. v. 30. septimus, septenus. Genes. 7. v. 11. multi, plurimi. 1. Sam. 2. v. 5. *Semel cum nun epenthetico*, שִׁבְעָנָה septem. Job 42. v. 13. *Constr.* שִׁבְעַת Genes. 7. v. 10. Levit. 23. v. 18. Numer. 3. v. 21. *Cum affixo* שִׁבְעָתַיִם septem ipsi. 2. Sam. 21. v. 9. *Scribitur cum Jod, sed legitur sine Jod* שִׁבְעָתָם, *quasi a* שִׁבְעַת; *nam a* שִׁבְעָה *esset* שִׁבְעָתָם. *Dual.* שִׁבְעָתַיִם septies, septuplum. Genes. 4. v. 15. Prov. 6. v. 31. Psal. 79. v. 12. Isa. 30. v. 26. *Plur.* שִׁבְעִים septuaginta. Genes. 5. v. 12. Exod. 24. v. 41. Jud. 9. 56. Ezech. 41. v. 12.

שְׁבִיעִי m. Septimus. Genes. 2. v. 2. & c. 8. v. 4. Levit. 13. v. 5. Jos. 19. v. 40. Zach. 4. v. 19.

19. חֹדֶשׁ שְׁבִיעִי September. *Fœm.* שְׁבִיעִית Lev. 25. v. 4. & שְׁבִיעִת Exod. 21. v. 2. & c. 23. v. 11.

שָׁבוּעַ m. Hebdomada, septimana, *vel dierum, vel annorum, ut* Dan. 9. v. 27. *Hebdomadæ apud Hebræos erant in duplici differentia, aliæ ex septem diebus constantes, & appellatæ dierum, aliæ ex septem annis compositæ, & hebdomadæ annorum vocatæ. Ad distinguendos hebdomadæ dies non utebantur nominibus planetarum, ut apud nos, sed initium ducebant a Sabbato, hoc pacto, prima Sabbati, secunda Sabbati, scilicet prima dies post Sabbatum, secunda dies post Sabbatum. Constr.* שְׁבֻעַ Gen. 29. v. 27. *Dual.* שְׁבֻעַיִם Levit. 2. v. 6. & c. 12. v. 5. *Plur.* שָׁבֻעִים hebdomadæ. Dan. 9. v. 25. & 26. & c. 10. v. 2. & 3. *Constr.* שְׁבֻעֵי. *Fœm.* שָׁבֻעוֹת hebdomadæ. Exod. 34. v. 22. Deuter. 16. v. 9. & 16. *Constr.* שְׁבֻעוֹת Ezech. 45. v. 21. Jerem. 5. v. 25. *Cum affixo* בְּשִׁבְעֹתֵיכֶם in hebdomadis vestris. Numer. 28. v. 26.

חַג שָׁבֻעוֹת Festum hebdomadarum, *seu* Pentecostes. Exod. 34. v. 22. *Festum Pentecostes in Sacris literis modo festum hebdomadarum dicitur, propterea quia a die oblationis manipuli hordeacei septem hebdomadis festum Pentecostes distabat; modo solemnitas messis, quia illo tempore messis triticeæ ad maturitatem pervenerat; modo denique dies primitiarum ab oblatis Deo novarum frugum primitiis. In Novo autem Testamento Græco nomine nuncupatur* πεντεκοςή quinquagesima, *scilicet* dies, *quia quinquagesimo die a Paschate hoc festum agitur. Porro primitiarum oblatio facienda postridie Paschatis constabat ex manipulis spicarum, facienda vero die Pentecostes ex panibus novarum frugum. Ratio autem numerandi diem quinquagesimum ab illa diversa erat, quam Christi fideles usurpant. Hebræi enim ab altero die Paschatis, nos vero ab ipso Paschate numerandi initium ducimus.* Numerabitis ab altero die Sabbati, quo obtulistis manipulum primitiarum, septem hebdomadas plenas, usque ad alteram diem expletionis hebdomadæ septimæ, id est, quinquaginta dies. Levit. 23. v. 15. & 16. *Quamobrem nos festum Pentecostes lato modo sic appellamus, cum juxta veram numerandi consuetudinem non quinquagesimus dies a Paschate sit, sed quadragesimus nonus. Ceterum Judæi præceptum hoc de septem hebdomadis numerandis inter sexcenta, & tredecim præcepta ex Lege Mosis ab ipsis elicita recensent. Institutum vero fuit hoc festum a Deo, ut Israelitis in memoriam veniret, se Legem ab ipso Deo tabulis insculptam lapideis die quinquagesimo ab exitu Ægypti in monte Sinai inter fulgura, & tonitrua accepisse, illique propterea maxime obstrictos esse. Propter hoc festum a primo die Paschatis usque ad trigesimum tristitiam præ se ferunt, a celebrandis nuptiis, subeundis balneis, capillis tondendis se abstinent; hæc vero omnia agunt in memoriam viginti quatuor millium discipulorum R. Akibæ id temporis mortuorum. Cum autem omnes a fœminis conditi sepulcro fuerint, datum ipsis post Solis occasum totis triginta*

diebus ab omni opere vacare. Jam vero quemadmodum festo Purim Estheræ librum, die nono mensis Julii Threnos, festo Tabernaculorum Ecclesiasten, festo Paschatis Canticum Canticorum in synagogis legunt; ita festo Pentecostes libri Ruth, & quorumdam textuum de oblationibus agentium lectioni vacant. Ut autem tempus exprimant, quo Legem a Deo acceperunt, ædes, synagogam, fenestras gramine, & fasciculis viridibus ipsi capita corollis florentibus revincti ornant.

נִשְׁבַּע *Niphal* Jurare, polliceri, spondere, promittere, abjurare, adjurare: dejerare, ejurare, pejerare. Genes. 22. v. 16. & c. 24. v. 7. Jos. 2. v. 12. Soph. 1. v. 5. Isa. 65. v. 16. *Primus, qui legitur jurasse, & juramentum septem agnarum dono confirmasse, fuit Abraham.* Gen. 21. v. 28. *Hiphil* הִשְׁבִּיעַ adjurare, jurare facere. Gen. 50. v. 6. Exod. 13. v. 19. Numer. 5. v. 21. Jud. 2. v. 17. Cant. 7. v. 2. Nehem. 5. v. 2.

שָׁבוּעַ m. Juramentum, jusjurandum. *Plur. constr. masc.* שְׁבֻעֵי jurati. *Plur. constr. fæm.* שְׁבֻעוֹת juramenta. Ezech. 21. v. 23. *ubi etiam genus masculinum supra allatum reperitur.*

שְׁבוּעָה f. Juramentum, sacramentum, jusjurandum, adjuratio: promissio. Genes. 26. v. 3. Num. 5. v. 21. Jud. 21. v. 5. Neh. 6. v. 18. *Constr.* שְׁבֻעַת Exod. 22. v. 10. Num. 30. v. 13. Eccles. 8. v. 1. Zach. 8. v. 17. 2. Sam. 21. v. 7. *Cum affixo* מִשְּׁבֻעָתִי a juramento meo. Genes. 24. v. 8. וּשְׁבוּעָתוֹ & juramenti sui. Psal. 105. v. 9. *Plur.* שְׁבֻעוֹת juramenta. Habac. 3. v. 9.

שָׂבַע Satiari, saturari, saturum esse, expleri. Levit. 26. v. 26. Deut. 6. v. 11. & c. 31. v. 20. Habac. 2. v. 16. Joel. 2. v. 19. Psal. 88. v. 4. Ruth 2. v. 14. Prov. 13. v. 14. *Pihel* שִׂבַּע saturare, exsaturare, satiare, explere, implere. Psal. 90. v. 14. Ezech. 7. v. 19. *Hiphil* הִשְׂבִּיעַ idem. Psal. 107. v. 9. & 145. v. 16.

שָׂבֵעַ m. Satur, expletus. Genes. 25. v. 8. *Constr.* שְׂבַע Genes. 35. v. 29. Job 10. v. 15. *Plur.* שְׂבֵעִים repleti: 1. Sam. 2. v. 5. *Fæm.* שְׂבֵעָה saturata. Prov. 27. v. 7.

שָׂבָע m. Satietas, saturitas, abundantia, copia, fertilitas, ubertas. Genes. 41. v. 28. & 30. & 31. & 34. & 47. Prov. 3. v. 10. fertilitas. Genes. 41. v. 53. Eccl. 5. v. 11.

שֹׂבַע m. Idem. Exod. 16. v. 3. Levit. 25. v. 19. & c. 26. v. 5. Prov. 13. v. 25. Psal. 16. v. 11. *Cum affixo* שָׂבְעֲךָ saturitatem tuam. Deuter. 23. v. 24. מִשָּׂבְעָהּ de saturitate sua. Ruth 2. v. 18.

שָׂבְעָה f. Idem. Agg. 1. v. 6. Isa. 23. v. 18. & c. 56. v. 11. *Cum affixo* שָׂבְעָתֵךְ saturitate tua. Ezech. 16. v. 28.

שִׂבְעָה f. Idem. *Constr.* שִׂבְעַת Ezech. 16. v. 49.

שבץ *Pihel* שִׁבֵּץ Facere aliquid ocellatum opere Phrygionico, tessellatum, ocellatum, intertextum opus facere, ocellare; stringere *D. Hieronymo*. Exod.

28. v. 39. *Puhal Part.* מְשֻׁבָּצִים intexti, inclusi, inserti. Ibidem v. 20.

שָׁבָץ m. Chlamys ocellata, tunica ocellata: *aliis* angustiæ, *sicut D. Hieronymo*: *aliis* vertigo, scotomia. 2. Sam. 1. v. 9.

מִשְׁבֶּצֶה f. Ocellatio: pala, capsula, funda anuli. *Plur.* מִשְׁבְּצוֹת palæ anuli, palæ aureæ, *sedes, in quibus gemmæ inseruntur;* scutulatæ vestes, uncini. Exod. 28. v. 14. fasciæ aureæ *D. Hieronymo;* fimbriæ aureæ *Septuaginta*. Psal. 45. v. 141.

תַּשְׁבֵּץ m. Tessella, ocellatio: opus ocellatum, & intextum; vestis scutulata; stricta *D. Hieronymo*. Exod. 28. v. 4.

שָׁבַר Frangere, rumpere, illidere, confringere, diffringere, effringere, perfringere, refringere, conterere, deterere. Exod. 12. v. 46. Levit. 11. v. 33. Isa. 14. v. 5. Dan. 11. v. 26. Thren. 1. v. 15. Amos 1. v. 5. Jerem. 49. v. 35. 1. Reg. 13. v. 28. emere, comparare annonam. Genes. 41. v. 57. & c. 43. v. 2. Deuter. 2. v. 6. vendere. Genes. 41. v. 56. statuere, decernere; circumdare *D. Hieronymo;* ponere *Septuaginta*. Job 38. v. 10. expectare: *D. Hieronymo* reficere. Psal. 104. v. 11. *Niphal* נִשְׁבַּר frangi, confringi, conteri. Isa. 14. v. 29. Ezech. 6. v. 9. *Pihel* שִׁבֵּר frangere, effringere, terere, conterere, disrumpere, comminuere. *Auget nonnihil significationem Conjugationis Kal.* Exod. 9. v. 25. & c. 23. v. 24. & c. 34. v. 13. Jerem. 43. v. 3. Psal. 48. v. 8. & 107. v. 16. 1. Reg. 19. v. 11. *Hiphil* הִשְׁבִּיר vendere. Genes. 42. v. 6. Prov. 11. v. 26. Deuter. 2. v. 28. effringere: facere parere *D. Hieronymo*. Isa. 66. v. 9. *Hophal* הָשְׁבַּר confringi, conteri. Jerem. 8. v. 1.

שֶׁבֶר & שֵׁבֶר m. Fractura, fractio, confractio, contritio, disruptio. Amos 6. v. 6. Isa. 30. v. 14. Thren. 4. v. 10. Prov. 17. v. 19. annona, cibus, esca, alimentum, frumentum. Genes. 42. v. 1. & 19. & c. 44. v. 2. Psal. 104. v. 11. Amos 8. v. 5. *Cum affixo* שִׁבְרוֹ annonæ suæ, frumenti sui. Genes. 44. v. 2. אֶת־שִׁבְרָם frumentum suum. Gen. 42. v. 26. *Juxta aliam significationem* וְאֶת־שִׁבְרוֹ & expositionem, interpretationem, enucleationem ejus. Judic. 7. v. 15. לְשִׁבְרֵךְ contritio tua. Jerem. 30. v. 12. *ubi* ל *abundat*: שִׁבְרֵךְ contritio tua. Thren. 2. v. 13. *Plur.* שְׁבָרִים contritiones, confractiones, fracturæ. Job 41. v. 16. *Est & nomen loci*. Jos. 7. v. 5. *Cum affixo* שְׁבָרֶיהָ contritiones ejus. Psal. 60. v. 4.

שִׁבָּרוֹן m. Fractio, contritio. Jerem. 17. v. 18. *Constr.* שִׁבְרוֹן Ezech. 21. v. 6.

מַשְׁבֵּר m. Vulva, matrix, *sic appellata propter fracturam mulieris parientis*, *& dolores ejus*. 2. Regum 19. v. 3. Isa. 37. v. 3. *aliis* sella parientis: partus *D. Hieronymo*.

מִשְׁבָּר m. Contritio: *aliis* vulva. *Constr.* מִשְׁבַּר Hos. 13. v. 13. *Plur.* מִשְׁבָּרִים fluctus, *quia se invicem conterunt*, *& collidunt*. *Constr.* מִשְׁבְּרֵי מָוֶת fluctus mortis, *sc.* dolores. 2. Sam. 22. v. 5. *Cum affixo* מִשְׁבָּרֶיךָ fluctus tui; gurgites tui *D. Hieronymo*. Jon. 2. v. 4. מִשְׁבָּרֶיךָ fluctibus tuis. Psal. 88. v. 8.

שָׂבַר *In Benoni Kal* considerare. Neh. 2. v. 15. *Pihel* שִׂבֵּר sperare, spectare, expectare. *Construitur cum* אֶל *vel* לְ. Ruth 1. v. 13. Psal. 104. v. 28. & 119. v. 166. & 145. v. 15. arbitrari, putare, existimare, opinari, cogitare. Esth. 9. v. 1. Isa. 38. v. 18.

שֶׂבֶר m. Expectatio, fiducia, spes, cogitatio. *Cum affixo* מִשִּׂבְרִי ab expectatione mea. Psal. 119. v. 116. שִׂבְרוֹ spes ejus. Psal. 146. v. 5.

שָׁבַת Quiescere, requiescere, desinere, feriari, cessare, vacare, otiari, requiem sumere, desidere. Genes. 2. v. 2. & c. 20. v. 2. & 3. Levit. 25. v. 2. & c. 26. v. 34. Hos. 7. v. 4. Thren. 5. v. 14. Isa. 14. v. 4. *Niphal* נִשְׁבַּת idem. Isa. 17. v. 3. Ezech. 6. v. 6. & c. 30. v. 18. *Hiphil* הִשְׁבִּית cessare facere, abolere, amovere, removere, tollere, summovere. Deuter. 32. v. 26. Isa. 13. v. 11. 2. Reg. 23. v. 5. Psal. 89. v. 45. reputare, computare. Psal. 119. v. 119.

שַׁבָּת c. Cessatio, vacatio, otium, feria, requies, sabbatum, hebdomada. Exod. 16. v. 29. & c. 20. v. 10. Levit. 25. v. 6. Neh. 13. v. 15. Isa. 56. v. 2. 2. Reg. 11. v. 5. *Constr.* שַׁבַּת Levit. 25. v. 6. *Cum affixo* בְּשַׁבַּתּוֹ in sabbato suo. Numer. 28. v. 10. *ubi legitur etiam* שַׁבַּת *in statu absoluto cum Pathach in fine, sicuti* 1. Paral. 9. v. 32. וְשַׁבַּתָּהּ & sabbatum ejus. Hos. 2. v. 11. *Plur.* שַׁבָּתוֹת sabbata, septimanæ. Levit. 23. v. 15. Nehem. 10. v. 33. *Constr.* שַׁבְּתוֹת Levit. 23. v. 38. & c. 25. v. 8. *Cum affixo* אֶת־שַׁבְּתֹתֶיהָ sabbata sua. 2. Paral. 36. v. 21. Levit. 26. v. 34. וְאֶת־שַׁבְּתוֹתַי & sabbata mea. Ezech. 23. v. 38.

Sabbatum in Sacris literis varias habet significationes. Ut plurimum enim Sabbati nomine omnia festa, & solemnitates a Deo institutæ appellantur; deinde totus annus Sabbaticus intelligitur; præterea tota hebdomada; tandem proprie, & peculiariter septima quælibet dies cujusque hebdomadæ. A vespera autem ad vesperam Sabbatum celebratur, ejusque solemnitas consistit in cessatione ab omni opere, ritibus quibusdam, & cæremoniis, & in itinere Sabbatico, quod spatio bis mille cubitorum a Judæis solet definiri. Opera Judæis vetita die Sabbati præcipua, & generalia, a quibus aliæ deinde derivantur, habentur in Misnâ sect. 2. c. 39. Tanta autem religione, atque adeo superstitione Sabbati quies, & cessatio ab omni opere semper a Judæis observata fuit, ut res suas diripi, urbes incendi, se demum in captivitatem abduci sæpius passi sint, ne hujusmodi præceptum violarent. Ritus die Sabbati peragendi sunt clangor buccinæ, lucernarum accensio, mensarum instructio, & Sacræ Scripturæ lectio. Itaque mane Sabbati tardius profestis diebus e lecto surgentes, & vestibus a quotidianis diversis induti, postquam in synagogam convenerunt, præpositis quibusdam psalmis, & precibus absconditum sacrum codicem extrahunt, unamque Sacræ Scripturæ sectionem ab ipsis appellatam פרשה Parascâ *legunt cum ejus compendio* Aphta-

rà

râ dicto. Poſt hæc toti cœtui benedicitur, duæque preces adduntur, in quarum altera oratur pro Principe, cui ſerviunt; in altera vero ſacrificium ſtante Templo die Sabbati offerri ſolitum recitatur. Tam ante, quam poſt meridiem nonnulla a Rabbinis dicuntur ad explicationem, interpretationemque eorum, quæ lecta ſunt, pertinentia. His expletis, epulantes, genioque indulgentes diutius, quam reliquis hebdomadæ diebus, menſæ accumbunt, & in cibum, potumque multi adeo ſe ingurgitant, ut crapula ſæpe crapulam excipiat. Solent etiam hoc die fere nuptias celebrare læta omina futuræ prolis inde capientes. In celebrandis nuptiis die Sabbati vetitum ipſis inſtrumenta muſica pulſare; conceſſum tamen Chriſti fidelium opera ad edendum ſonum uti. De lucernarum accenſione vide dictionem נָשִׁים p. 300.

שֶׁבֶת m. Ceſſatio, quies, vacatio, otium. Pſal. 127. v. 2. 2. Sam. 23. v. 7. Iſa. 30. v. 7. Prov. 20. v. 3. *Cum affixo* שִׁבְתּוֹ ceſſationem ejus. Exod. 21. v. 19. operas ejus *D. Hieronymo.*

שַׁבָּתוֹן m. Quies, requies, ceſſatio, Sabbatum. Exod. 16. v. 23. & c. 31. v. 15. & c. 35. v. 2. Levit. 16. v. 31. & c. 23. v. 24. & 39. & c. 25. v. 4. & 5.

מִשְׁבַּתִּים m. *Plur.* Ceſſationes, feriæ, vacationes, otia, ſabbata: requies. *Cum affixo* עַל־מִשְׁבַּתֶּהָ ſabbata ejus, feriæ ejus. Thren. 1. v. 7.

שָׂגָא Multiplicari, augeri, creſcere, accreſcere. Job 8. v. 7. & 11. *Hiphil* הִשְׂגִּיא multiplicare, augere, amplificare, magnificare, exaggerare. Pſal. 73. v. 12. Job 12. v. 23. & c. 36. v. 24. *Ex Pihel geminato* תְּשַׂגְשֵׂגִי creſces: *D. Hieronymo* labruſca, *ſed qua ratione ita verterit, omnes ſe ignorare fatentur.* Iſa. 17. v. 11.

שַׂגִּיא m. Amplus, magnus. Job 36. v. 26. & c. 37. v. 23.

שָׂגַב Exaltari, elevari, extolli, altum, editum eſſe: roborari, robuſtum eſſe. Deuter. 2. v. 36. erigere. Job 5. v. 11. *Niphal* נִשְׂגַּב exaltari. Iſa. 2. v. 11. & c. 12. v. 4. Prov. 18. v. 10. *Pihel* שִׂגֵּב exaltare, elevare, extollere, roborare. Pſal. 91. v. 14. & 59. v. 2. & 69. v. 30 & 107. v. 41. Iſa. 9. v. 11. protegere. Pſal. 20. v. 2. ſuſcipere. Pſal. 69. v. 30. *Puhal* שֻׂגַּב in loco edito, & excelſo collocari: ſublevari *D. Hieronymo.* Prov. 29. v. 25. *Hiphil* הִשְׂגִּיב roborare, confirmare, extollere. Job 36. v. 22.

מִשְׂגָּב m. Exaltatio, elevatio, refugium, locus editus, munitio, arx edita. Pſal. 46. v. 8. *ubi* מִשְׂגָּב לָנוּ *a Septuaginta exponitur* ſuſceptor noſter; *a D. Hieronymo* protector noſter. *Eſt nomen proprium* Jerem. 48. v. 1. *Conſtr.* מִשְׂגַּב Iſa. 25. v. 12. *Cum affixo* מִשְׂגַּבּוֹ refugium ejus. Iſa. 33. v. 16. מִשְׂגַּבִּי refugium meum. Pſal. 59. v. 10.

שָׁגַג Errare, ignorare, ignoranter agere. Levit. 5. v. 18. Numer. 15. v. 28. Pſal. 119. v. 67. Job 12. v. 16.

שְׁגָגָה f. Error, erratum, ignorantia, inconsideratio. Levit. 4. v. 2. & c. 22. v. 14. Num. 15. v. 28. Eccles. 10. v. 5. *Cum affixo* שִׁגְגָתָם errore suo, ignorantia sua, *sc.* peccato ignorantiæ suæ. Numer. 16 v. 25.

מְשׁוּגָה f. Idem. *Cum affixo* מְשׁוּגָתִי error meus. Job 19. v. 4.

שָׁגָה Errare, aberrare, oberrare, per ignorantiam peccare. Levit. 4. v. 13. Num. 15. v. 22. Isa. 28. v. 7. Job 6. v. 24. Ezech. 45. v. 20. Proverb. 5. v. 19. & c. 20. v. 1. *Hiphil* הִשְׁגָּה errare facere, seducere. Deuter. 27. v. 18. Prov. 28. v. 10. *Part.* מַשְׁגֶּה seductor. Job 12. v. 16.

מִשְׁגֶּה m. Error, erratum. Genes. 43. v. 12.

שְׁגִיאוֹת f. *Plur.* Errores, errata, ignorantiæ. Psal. 19. v. 13.

שִׁגָּיוֹן m. Ignoratio. Psal. 7. v. 1. *aliis* species psalmodiæ, *aut* cantus; concentus, modulatio poetica: *aliis* occupatio, cura, studium: *aliis* delectatio, lætitia, jucunditas. *Plur. fœm.* שִׁגְיֹנוֹת ignorantiæ; *aliis* odæ erraticæ, *vel* mixtæ. Habac. 3. v. 1. ignorantiæ *D. Hieronymo.*

שגח *Hiphil* הִשְׁגִּיחַ Aspicere, intueri, prospicere, providere, respicere, considerare: præscire, præsagire, præsentire, prævidere. Cant. 2. v. 9. Psal. 33. v. 14. Isa. 14. v. 16.

שָׁגַל Vitiare, violare, subagitare mulierem, coire, rem habere, futuere. Deuter. 28. v. 30. dormire *D. Hieronymo. Niphal* נִשְׁגַּל vitiari, violari, subigi. Isa. 13. v. 16 Zach. 14. v. 2. *Puhal* שֻׁגַּל prosterni, subagitari. Jerem. 3. v. 2.

שֵׁגָל f. Conjux, uxor. Psal. 45. v. 10. Neh. 2. v. 6. *Usurpatur solum de conjuge regia, sc.* regina.

שגע *Puhal Part.* מְשֻׁגָּע Amens, demens, lunaticus, insanus, furiosus, arreptitius, rabidus, mente captus, vesanus. Hos. 9. v. 7. Deuter. 28. v. 34. *Plur.* מְשֻׁגָּעִים insani. 1. Sam. 21. v. 15. *Hithpahel* הִשְׁתַּגֵּעַ insanum, amentem agere: furibundum esse: insanire. 1. Sam. 21. v. 14. & 15.

שִׁגָּעוֹן m. Amentia, insania, dementia, furor, rabies, vesania. Deuter. 28. v. 28. Zach. 12. v. 4. בְּשִׁגָּעוֹן dementer, insane, furiose. 2. Reg. 9. v. 20. præceps *D. Hieronymo.*

שגר שָׁגָר m. Fœtus, primitivum, emissio: *de partu brutorum solummodo usurpatur. Constr.* שְׁגַר Deuter. 7. v. 13.

שֶׁגֶר m. Idem. Exod. 13. v. 12.

שגשג *in Pihel semel legitur,* תְּשַׂגְשֵׂגִי cresces, multiplicaberis: *vel* succrescere facies. Isa. 17. v. 11. *D. Hieronymo.* labrusca, *ut supra dictum est.*

שַׁד

שַׁד m. Mamilla, mamma, uber. Thren. 4. v. 3. *Dual.* שָׁדַיִם ubera. Genes. 49. v. 25. Joel. 2. v. 16. Job 3. v. 12. Cant. 8. v. 8. *Constr.* שְׁדֵי Psal. 22. v. 10. Cant. 8. v. 1. *Cum affixo* שָׁדַי ubera mea. Cant. 1. v. 13. & c. 8. v. 10. שְׁדֵיהֶן ubera illarum. Ezech. 23. v. 3. שָׁדֶיהָ ubera ejus. Hos. 2. v. 2. שָׁדַיִךְ ubera tua. Cant. 7. v. 3.

שֹׁד m. Idem. Isa. 60. v. 16. & c. 66. v. 11. Job 24. v. 9.

שָׁדַד Vastare, devastare, perdere, destruere: rapere, spoliare, diripere, populari, depopulari, prædari, vastare. Isa. 16. v. 4. Jer. 49. v. 10. & 28. Mich. 2. v. 4. Ezech. 32. v. 12. & c. 47. v. 4. Psal. 17. v. 9. & 91. v. 6. *Part.* שׁוֹדֵד & שֹׁדֵד depopulator, prædator, prædo, vastator. Isa. 21. v. 2. Jerem. 6. v. 26. *Plur.* שֹׁדְדִים prædatores, vastatores, prædones. Job 12. v. 6. *Niphal* נָשַׁד vastari, devastari. *Anomalum* נְשַׁדֻּנוּ vastati sumus. Mich. 2. v. 4. *cum Kibbutz loco Cholem; est enim pro* נְשַׁדּוֹנוּ: *quidam autem volunt* נוּ *esse affixum, quasi idem ac* נְשַׁדּוּ מִמֶּנּוּ vastati sunt a nobis; *sed hoc sensui incongruum. Pihel* שׁוֹדֵד vastare, depopulari: affligere. Hos. 10. v. 2. Jerem. 5. v. 6. Prov. 19. v. 26 & c. 24. v. 15. *Puhal* שֻׁדַּד vastari. Isa. 15. v. 1. Nah. 3. v. 7. Zach. 11. v. 2. & 3. Jerem. 4. v. 20. Joelis 1. v. 10. *Hophal Futurum* יוּשַּׁד vastabitur. Hos. 10. v. 14. Isa. 33. v. 1. *Cum Vau, & Daghes, ut observat R. David in libro Radicum.*

שֹׁד m. Vastator, prædo, depopulator. Isa. 16. v. 4. vastitas, vastatio, direptio, depopulatio, perditio, præda. Isa. 13. v. 6. & c. 22. v. 4. Amos 3. v. 10. Joelis 1. v. 15. Hos. 7. v. 13. mamilla, mamma, uber. Isa. 60. v. 16. Job 24. v. 9.

שֵׁד m. Dæmon, spiritus malus, diabolus, cacodæmon. *Plur.* שֵׁדִים cacodæmones, diaboli. Deuter. 32. v. 17. Psal. 106. v. 37.

שִׁדָּה f. Symphonia, organum, musicum instrumentum: *aliis* scyphus, urceolus, *sicuti etiam D. Hieronymo; aliis* puella, mulier; *Septuaginta* ancillæ pincernæ. Eccles. 2. v. 8.

שַׁדַּי m. Præpotens, potens, omnipotens, victor, fortis, invictus. Genes. 17. v. 1. Exod. 6. v. 3. Job 13. v. 3. Ezech. 1. v. 24. & c. 10. v. 5. *Usurpatur tam de Deo, quam de aliis juxta nonnullorum sententiam, ut* Ezech. 10. v. 5.

Hoc nomen Dei שַׁדַּי *inscribitur ab Hebræis Mezuzà, quam posti affigunt. Proprie* מְזוּזָה *Mezuzà est canna, cui inserunt membranam quosdam Veteris Testamenti versus complectentem. Cum itaque aversæ parti hujus cannæ hoc nomen* שַׁדַּי *inscribatur, ab omnibus ingredientibus domum per foramen in medio cannæ factum conspicitur. Quemadmodum autem Christi fideles Templum introeuntes aqua benedicta solent se signare, ita ex Hebræis religiosiores domum ingredientes, vel ab ea egredientes manu Mezuzam tangunt.*

שדד *Pihel* שִׂדֵּד Occare, confringere glebas agro arato, complanare, contundere: pastinare. Hos. 10. v. 11. Isa. 28. v. 24. Job 39. v. 13.

שִׂדִּים m. *Plur.* Siddim, *nomen vallis*. Genes. 14. v. 3. *aliquando* Paradisus; *D. Hieronymo* sylvestris.

שָׂדֶה m. Ager, rus, arvum, territorium, fundus, possessio, prædium, terra, regio: *pars terræ culta arvis, pascuis, pratis, hortis, plantis &c.* Genes. 4. v. 8. & c. 25. v. 27. Num. 20. v. 17. Judic. 9. v. 32. Jos. 8. v. 24. Ezech. 17. v. 8. *Constr.* שְׂדֵה Genes. 14. v. 7. & c. 36. v. 35. Hos. 12. v. 12. Prov. 27. v. 26. *Cum affixo* שָׂדֵהוּ agri sui. Genes. 23. v. 9. שָׂדְךָ agrum tuum. Levit. 19. v. 19. שָׂדִי agrum meum. Jerem. 32. v. 7. שָׂדָהּ agrum suum. 2. Reg. 8. v. 3. *Reperitur etiam* שָׂדַי *pro* שָׂדֶה Psal. 8. v. 8. & 50. v. 11. & 80. v. 14. & 96. v. 12. & 104. v. 11. Hos. 10. v. 4. Isa. 56. v. 9. Jerem. 18. v. 4. Deuter. 32. v. 13. Thren. 4. v. 9. *Plur.* שָׂדִים agri. *Constr.* שְׂדֵי Isa. 32. v. 12. Psal. 132. v. 6. *Cum affixo* שָׂדֶיךָ agros tuos. 1. Reg. 2. v. 26. שָׂדֵינוּ agros nostros. Mich. 2. v. 4. *Fœm.* שָׂדוֹת agri. Exod. 8. v. 13. Psal. 107. v. 37. Mich. 2. v. 2. Jerem. 6. v. 12. & c. 32. v. 15. *Constr.* שְׂדוֹת Nehem. 12. v. 29. Jerem. 8. v. 10. 1. Sam. 8. v. 14. *Cum affixo* וְאֶת־שְׂדוֹתֵיכֶם & agros vestros. 1. Sam. 8. v. 14. בִּשְׂדֹתָם in agris eorum. Nehem. 11. v. 25. וּשְׂדֹתֵינוּ & agri nostri. Nehem. 5. v. 5.

שדם שְׂדֵמָה f. Ager, ager incultus, arvum uredine tactum; herba arida; vitis. Isa. 37. v. 27. *Plur.* שְׂדֵמוֹת regiones, campestria. Habac. 3. v. 17. Jerem. 31. v. 40. 2. Reg. 23. v. 5. *Constr.* שַׁדְמוֹת vites, arva frugifera. Isa. 16. v. 8. convallis. 2. Reg. 23. v. 4. suburbana. Deut. 32. v. 32.

שדף שְׁדֻפוֹת f. Adustæ, uredine tactæ, arefactæ vento Orientali. Genes. 41. v. 27.

שְׁדֵפָה f. Uredo segetum, herba percussa ariditate, rubigo. 2. Reg. 19. v. 26.

שִׁדָּפוֹן m. Percussio segetum, ariditas, rubigo: ventus urens. Deuter. 28. v. 22. Amos 4. v. 9. 1. Reg. 8. v. 37. 2. Paral. 6. v. 28.

שֶׂה c. *sed* m. *sæpius*. Pecus; agnus, hædus. Gen. 30. v. 32. Exod. 12. v. 5. & c. 22. v. 1. Levit. 5. v. 7. & c. 12. v. 8. Numer. 15. v. 11. grex. Jerem. 50. v. 17. aries. Ezech. 45. v. 15. victima. Gen 22. v. 7. *Constr.* שֵׂה Deuter. 14. v. 14. *Cum affixo* שֵׂיוֹ pecus ejus. Deuter. 22. v. 1. שֵׂיהוּ 1. Sam. 14. v. 34.

Agnus festo Paschatis immolandus, & comedendus anniculus, sine macula, sexusque masculini esse debuit. Separabatur autem a reliquo grege, fulcroque lecti alligatus servabatur a die decimo Martii usque ad diem decimum quartum, ut inter duas vesperas juxta sacrum codicem post peractum sacrificium juge, suffitum, & accensas lucernas mactaretur. Mactatio fiebat in atrio ab Israelitis, Levitis interim canentibus, Sacerdotibusque sanguinem excipientibus ad basim altaris effundendum. Porro mactando agno non idem

sem-

semper locus fuit assignatus. In Ægypto enim ejus mactationi nullus locus publicus fuit definitus; in terra promissa mactatio fiebat prope Tabernaculum; Hierosolymis vero in atrio Templi peragebatur; quem ritum postea etiam Christi parentes quotannis Hierosolymam se conferentes Luc. 2. v. 41. pie, ac religiose servarunt. Hic diligenter animadvertendum, præceptum illud Deuter. 16. non poteris immolare Pascha in qualibet urbium tuarum, sed in loco, quem elegerit Dominus Deus tuus; *intelligendum esse de publica agni immolatione a toto Israelitarum cœtu facienda; alioquin, cum Hierosolymam non ascenderent mulieres, servi, claudi, cæci, ægroti, senes, parvuli, surdi, stulti, hujusmodi præcepto satisfacere non potuissent, quod tamen omnibus sine ullo discrimine exacte implendum præscribitur. Agno excoriato, ablegmina in altari comburebantur; deinde agnus assabatur, ejus visceribus eductis, & in furno suspensis. Vetitum ossa confringere, vel aliquid asportare, sed totus cum pane azymo, & oleribus amaris comedendus a domino, & ipsius convivis, qui nec infra decem, nec supra viginti advocabantur. Comedebant autem illum renes accincti, calceis instructi, & baculos manibus tenentes. Quæ ex eo supererant, postridie mane igne consumenda. Id temporis etiam mensa vasis, lancibusque insignibus, ac præclaris ornata instruitur, cui duæ patinæ imponuntur, altera cum tribus placentis, & ovo sub cinere obdurato, altera cum pulmento, pomis, pyris, nucibus, ficubus, amygdalis, malis citreis, quibus vasculum aceto plenum additur cum lactucis, hedera, raphanis, petroselino, carophyllo, & nasturtio. Solent autem singuli Judæi quatuor vini cyathos exhaurire in memoriam liberationis, quam Deus ex captivitate Ægyptiaca se facturum quater pollicitus est* Exod. *6.* Educam vos de ergastulo Ægyptiorum; eruam de servitute; redimam in brachio excelso, & judiciis magnis; assumam vos mihi in populum. *De festo Paschatis vide dictionem* פֶּסַח p. 383.

שהד שָׂהֵד m. Testis. *Cum affixo* וְשָׂהֲדִי & testis meus. Job 16. v. 19.

שֹׁהַם m. Beryllus; sardonyx; *aliis* onyx; *lapis pretiosus candorem habens unguis humani*. Exod. 25. v. 7. & c. 28. v. 10. Job 28. v. 16. Ezech. 28. v. 13.

שהר שַׂהֲרֹנִים m. *Plur.* Lunulæ. Jud. 8. v. 21. & 26. Isa. 3. v. 18.

שָׁוְא m. Falsitas, vanitas, mendacium, nihil. Deuter. 5. v. 20. Hos. 10. v. 4. Jon. 2. v. 9. Isa. 59. v. 4. gratis, frustra, incassum, temere. Exod. 20. v. 7. Jerem. 2. v. 30. Hos. 12. v. 11. Psal. 12. v. 3. & 60. v. 13. & 139. v. 20.

שׁוּב Reverti, regredi, remeare, redire, convertere se, converti: avertere se, averti, recedere, retroagi. *Construitur absolute, & cum* אַחֲרֵי, ל, אֶל, מִן, *vel* מֵאַחֲרֵי Genes. 3. v. 20. & c. 28. v. 21. Numer. 14. v. 43. Deuter. 5. v. 30. Ruth 1. v. 8. Ezech.

zech. 46. v. 17. Jerem. 8. v. 4. 2. Reg. 9. v. 18. resipiscere, pœnitentiam agere. Ezech. 18. v. 26. Isa. 6. v. 10. Jerem. 31. v. 19. reddere, restituere, reducere, redire facere, convertere. Nah. 2. v. 2. Soph. 2. v. 7. Job 42. v. 10. *Anomalum* שׁוּבֵינוּ reduc nos. Psal. 85. v. 2. *Est Imperativus cum Jod redundante*. *Item* quietum esse, requiescere, inhabitare. Numer. 10. v. 36. Psal. 23. v. 6. Jerem. 42. v. 10. Hos. 12. v. 6. *Anomalum* וְשָׁבַת & revertetur. Ezech. 46. v. 17. *ad formam Chaldaicam desinit in* ת, *pro* וְשָׁבָה. *Pihel* שׁוֹבֵב convertere, restituere, reducere: avertere, pervertere, seducere, perversum reddere: circumagere. Isa. 47. v. 10. & c. 50. v. 19. & c. 58. v. 11. Jerem. 50. v. 6. Mich. 2. v. 4. Psal. 22. v. 3. & 60. v. 3. *Puhal Part.* מְשׁוֹבֶבֶת מֵחֶרֶב reducem a gladio. Ezech. 38. v. 8. *Hiphil* הֵשִׁיב redire, reverti facere, reducere, referre, reportare, reponere, retinere, revocare; reddere, redigere, restituere, retrahere, rependere, largiri; retorquere, retundere; convertere, avertere. Genes. 14. v. 16. Exod. 4. v. 7. Deuter. 4. v. 39. Judic. 9. v. 57. Psal. 85. v. 4. Mal. 2. v. 6. 2. Sam. 6. v. 18. Zach. 10. v. 6. respondere. Numer. 22. v. 8. Prov. 26. v. 16. 2. Sam. 3. v. 11. respondere facere, *seu* cogere. Job 20. v. 2. *Hophal* הוּשַׁב reddi, reduci, reportari. Genes. 42. v. 28. & c. 43. v. 12. Exod. 10. v. 8.

שׁוּבָה f. Reversio, conversio, reditus, quies, requies. Isa. 30. v. 15.

שׁוֹבָב m. Aversus, seductus, rebellis: vagus *D. Hieronymo*. Isa. 47. v. 17. *Plur.* שׁוֹבָבִים rebelles. Jerem. 3. v. 14. & 22. *Fœm. sing. ab alia forma* שׁוֹבֵבָה rebellis: vaga *D. Hieronymo*. Jerem. 49. v. 4.

מְשׁוּבָה f. Aversa: aversatrix *D. Hieronymo*. Jerem. 3. v. 2. aversio, rebellio. Jerem. 8. v. 5. *Constr.* מְשׁוּבַת aversio. Prov. 1. v. 32. *Cum affixo* לִמְשׁוּבָתִי propter rebellionem meam, *sc. contra me factam*. Hos. 11. v. 7. *Plur. cum affixo* מְשֻׁבֹתֵיהֶם aversiones ipsorum. Jerem. 5. v. 6. מְשׁוּבֹתֵיכֶם aversiones vestras. Jer. 3. v. 22.

תְּשׁוּבָה f. Reditus, regressio, responsio, conversio, pœnitentia. *Constr.* תְּשׁוּבַת 2. Sam. 11. v. 11. 2. Paral. 36. v. 10. *Plur. cum affixo* תְּשׁוּבֹתֵיכֶם responsiones vestræ. Job 21. v. 34.

שׂוּב

שׂוּב Canescere, canum fieri. 1. Sam. 12. v. 2.

שָׂב m. Canus, longævus, veteranus. Job 15. v. 10.

שֵׂיב m. Canities, senectus. *Cum affixo* מִשֵּׂיבוֹ propter canitiem ejus; *D. Hieronymus* præ senectute ejus. 1. Reg. 14. v. 4. *Fœm.* שֵׂיבָה senectus, canities. Gen. 15. v. 15. Levit. 19. v. 32. Job 41. v. 23. *Cum affixo* אֶת־שֵׂיבָתוֹ canitiem ejus. 1. Reg. 2. v. 9. אֶת־שֵׂיבָתְךָ canitiem tuam. Ruth 4. v. 15. אֶת־שֵׂיבָתִי canitiem meam, senectutem meam. Genes. 42. v. 38.

שׂוּד Linere, oblinere, linire, incrustare calce. Deuter. 27. v. 2. & 4.

שִׂיד m. Calx: cinis. Amos 2. v. 1.

שָׁוָה Æquari, adæquari, coæquari, comparari; æquale, æquabile, simile, par esse. Isa. 40. v. 25. Prov. 3. v. 15. & c. 8. v. 11. & c. 26. v. 4. Esth. 7. v. 4. utile, dignum esse, prodesse, convenire, expedire, conducere. *Construitur cum* בְּ, *&* לְ. Job 33. v. 27. Esth. 3. v. 8. & c. 5. v. 13. *Pihel* שִׁוָּה æquare, adæquare, coæquare, complanare, conformare, planum, simile reddere. Isa. 28. v. 25. & c. 38. v. 13. ponere, componere, disponere, proponere. Psal. 16. v. 18. & 89. v. 20. Hos. 10. v. 1. 2. Sam. 22. v. 34. *Hiphil* הִשְׁוָה æquare, æquiparare. Thren. 2. v. 13. Isa. 46. v. 5. *Hithpahel* נִשְׁתַּוָּה æquari. Prov. 27. v. 15. *formam compositam habet ex Niphal, & Hithpahel: ex Niphal enim assumptum est* נִ: *prius autem Kametz est euphoniæ caussa pro Pathach & Daghes: dicendum enim erat* הִשְׁתַּוָּה.

שָׁוֶה m. Æquus, planus, æqualis, parilis. Esth. 3. v. 8. לֹא שֹׁוֶה impar, inæqualis.

שָׁו m. Æquus, rectus. Job 15. v. 31. *Alii tamen volunt* שָׁו *idem esse, ac* שָׁוְא mendacium: gratis, frustra, temere.

שׁוּחַ Inclinari, incurvari, deprimi, dejici, propendere. Prov. 2. v. 18. Isa. 51. v. 23.

שׁוּחָה f. Fossa, fovea, scrobs. Jerem. 18. v. 20. Prov. 22. v. 14. & c. 23. v. 27. desolatio, solitudo. Jerem. 2. v. 6.

שִׁיחָה f. Idem. Psal. 57. v. 7. Jerem. 18. v. 22. *Plur.* שִׁיחוֹת foveæ. Psal. 119. v. 85.

שַׁחַת f. Fovea, sepulcrum: corruptio, interitus. Psal. 16. v. 10. & 94. v. 13. Job 9. v. 31. *Cum affixo* בְּשַׁחְתָּם in fovea eorum. Ezech. 19. v. 4.

שׂוּחַ Meditari, orare, loqui, eloqui, confabulari. Genes. 24. v. 63. *Pihel* שׂוֹחֵחַ idem. Isa. 53. v. 8. Psal. 143. v. 5. *Hiphil* הֵשִׂיחַ meditari, colloqui, eloqui, confabulari. Job 12. v. 8. Psal. 105. v. 2. & 119. v. 78.

שִׂיחַ m. Meditatio, oratio, sermo, locutio, colloquium, eloquium: negotium, occupatio; opus: querimonia, querela, oratio querula. Job 21. v. 4. & c. 23. v. 2. & c. 55. v. 3. Prov. 23. v. 29. 1. Reg. 18. v. 27. stirps, frutex, arbustum, virgultum. Genes. 2. v. 5. *Cum affixo* שִׂיחוֹ eloquium suum. Psal. 102. v. 1. *Plur.* שִׂיחִים virgulta. Job 30. v. 4. & 7.

שֵׂחַ m. Idem. *Cum affixo* מַה־שֵּׂחוֹ quæ meditatio ejus? Amos 4. v. 13.

שִׂיחָה f. Idem. Psal. 119. v. 99. Job 15. v. 4. *Cum affixo* שִׂיחָתִי meditatio mea. Psal. 119. v. 97.

שׁוּט Itare, circuire, remigare, peragrare, discurrere, percurrere, cursitare, indagare, explorare, scrutari, investigare. Numer. 11. v. 8. Job 1. v. 7. & c. 2.

v.2. & c.5. v.20. perambulare; lustrare. 2. Sam. 24. v.2. & 8. *Pihel* שׁוֹטֵט peragrare, circuire, percurrere, investigare, lustrare, explorare: contemplari. Zach. 4. v. 10. Amos. 8. v. 12. Jerem. 5. v. 1. *Hithpahel Imperat.* וְהִתְשׁוֹטַטְנָה & circuite, *id est* ite huc & illuc. Jerem. 49. v. 5. *ubi non fit Metathesis* ת *post* ש.

שׁוֹט m. Flagellum, scutica, virga, baculus. Isa. 28. v. 15. & 18. Prov. 26. v. 3. Job 5. v. 21. & c. 9. v. 23. *Plur.* שׁוֹטִים flagella. 1. Reg. 12. v. 11.

Flagellatio duplex olim fuit, altera virgis, altera flagello inflicta. Utraque apud Romanos fuit in usu, apud Judæos tantummodo ultima. Extra fines terræ Chanaan aliam pœnam baculis exactam fuisse legimus, nullumque in ea plagarum numerum definitum, ut in flagellatione, atque adeo Judicis arbitrio aliquando ad necem usque irrogatam. Pœna autem flagellationis, seu verberum apud Orientales quemadmodum olim, ita etiam hodie sæpissime usurpatur. His additur alia pœna gravissima per scorpiones aculeis, tribulisque instructos, de qua fit mentio lib. 1. *Reg.* 12. *v.* 11. Pater meus castigavit vos flagellis, ego autem castigabo vos scorpionibus. *Hoc autem pacto flagellatio apud Judæos peragebatur. Reus flagellandus non stans juxta vulgarem pictorum consuetudinem puniebatur, sed, ad columnam ligneam altitudinis sesquicubiti terræ infixam manibus alligatis, humi procumbebat. Scissis ejus vestibus, & corpore ad femora denudato, carnifex lapidem ascendebat post sontem erectum, ut commodius ipsum inter scapulas flagello tribus loris instructo percuteret. Tredecim ictibus triginta novem plagas infligebat, ne numerum quadraginta plagarum lege præscriptum excederet. Peragebatur autem flagellatio coram tribus judicibus, quorum prior lictorem ad cædendum excitabat; alter ictus recensebat; tertius vero post varios Scripturæ textus versiculum trigesimum octavum Psalmi septuagesimi octavi ex tredecim vocibus constantem sensim recitabat, ut post singulas dictiones lictor ictum incuteret, ne erraret. Porro verba a judice prolata erant hæc:* וְהוּא רַחוּם יְכַפֵּר עָוֹן וְלֹא יַשְׁחִית וְהִרְבָּה לְהָשִׁיב אַפּוֹ וְלֹא יָעִיר כָּל־חֲמָתוֹ׃ sed ipse misericors expiabat delicta, & non destruebat, & sæpius revocabat iram suam, & non excitabat totum ardorem suum. *Ita sonant verba Hebraica, si verbum verbo reddatur. Animadvertendum est, dictionum Hebraicarum, quæ sunt numero tredecim, rationem habendam esse, non in Latinum versarum, quæ talem numerum excedunt. Sciendum præterea diverso modo citari textus Hebræos, ac apud Latinos, v. g. in allato exemplo verba illa apud Hebræos habentur Psal. 78. v. 38. in Vulgata autem Psal. 77. v. 38. Sic Regum historia apud Latinos citatur per primum, secundum, tertium, & quartum librum; apud Hebræos autem primi duo libri primus, & secundus Samuelis nuncupantur, reliqui duo primus, & secundus Regum.*

שׁוֹטֵט m. Idem. Isa. 23. v. 3.

שַׁט m. Remex: *Plur.* שָׁטִים remiges. Ezech. 27. v. 8. & 26.

שַׁיִט m. Remus. Isa. 33. v. 21.

מָשׁוֹט m. Remus. Ezech. 27. v. 29.

מְשׁוֹטִים m. *Plur.* Remi. *Cum affixo* מְשׁוֹטַיִךְ remos tuos. Ezech. 27. v. 6.

שׁוּט Declinare, divertere: circumire, lustrare, pererrare. Psal. 40. v. 5. *ubi* שָׂטֵי *Septuaginta vertunt* insanias; *D. Hieronymus* pompas; *Targum* loquentes; *alii* declinantes.

שׂוּךְ Sepire, obsepire *proprie vepribus*: vallare. Job 1. v. 10. Hos. 2. v. 6.

שׂוֹךְ m. Sepes, sepimentum. *Cum affixo* שֻׂכּוֹ sepem suam. Thren. 2. v. 6. *Cum Daghes loco vocalis longæ; vel a radice* סָכַךְ, ס *in* שׂ *commutato.*

שׂוֹכָה f. Ramus. *Constr.* שׂוֹכַת Judic. 9. v. 48. *Cum affixo* שׂוֹכֹה ramum suum, *per crasin, pro* שׂוֹכָתוֹ, *sicuti* צוּרָם *pro* צוּרָתָם. Jud. 9. v. 49.

מְשׂוּכָה, & מְסוּכָה f. Sepimentum, sepes, maceria, senticetum, dumetum, vepretum. Mich. 7. v. 4. *Constr.* מְשֻׂכַת Prov. 15. v. 19. *Cum affixo* מְשׂוּכָּתוֹ sepem ejus spineam. Isa. 5. v. 5. *Caph est cum Daghes juxta R. David.* מְסֻכָתֶךָ sepes tua. Ezech. 28. v. 13. operimentum tuum *D. Hieronymo.*

שִׂכִּים m. *Plur.* Vepres, spinæ: cultri: clavi *D. Hieronymo*; aculei *Septuaginta*; sudes *aliis*. *Fœm.* שֻׂכּוֹת spinæ: hami, harpagones, missilia. Job 40. v. 26.

שׁוּל m. Fimbria, *pars inferior vestis. Plur. constr.* שׁוּלֵי fimbriæ. Exod. 28. v. 34. *Cum affixo* שׁוּלָיו fimbrias ejus. Exod. 28. v. 33. שׁוּלַיִךְ fimbriæ tuæ; *D. Hieronymo* verecundiora tua. Jerem. 13. v. 25. בְּשׁוּלֶיהָ in fimbriis ejus. Thren. 1. v. 9. שׁוּלַיִךְ pudenda tua *D. Hieronymo*; posteriora tua *Septuaginta*.

שׁוּם m. Allium. *Plur.* שׁוּמִים allia. Numer. 11. v. 5. *Alii volunt, vocem hanc Ægyptiacam esse; alii cognatam esse* נְשָׁמָה halitus, flatus, respiratio, *quod allium gravem odorem exhalet, & gustui ingratum sit.*

שׂוּם Ponere, apponere, componere, disponere, imponere, interponere, proponere, reponere: statuere, constituere, collocare: irrogare. *Construitur cum præpositione* עַל, אֶל, ל, *&* ב. Genes. 21. v. 14. & c. 45. v. 9. Exod. 2. v. 14. & c. 4. v. 15. Deuter. 10. v. 2. Isa. 28. v. 15. Ezech. 17. v. 4. Jer. 2. v. 7. Cant. 6. v. 11. 1. Sam. 15. v. 2. שׂוּם תַּחַת supponere: שׂוּם בֵּין interponere: שׂוּם לְבָדָד seponere. *Hiphil* הֵשִׂים idem. Genes. 43. v. 11. Num. 23. v. 1. Job 4. v. 20. 2. Sam. 14. v. 7. Mich. 2. v. 12. Isa. 41. v. 22. *Ex Hophal* וַיּוּשַׂם & positum est, *ubi Masorethæ Vau, quod erat contractum in Jod, pristinæ formæ restituunt, efficiuntque* וַיּוּשַׂם. Gen. 24. v. 33. וַיִּישֶׂם & positus est, *pro* וַיּוּשַׂם. Gen.

50. v. 26. *ChireK enim ponitur pro SureK, & Sægol pro Pathach juxta R. David in libro Radicum.*

תְּשׂוּמֶת f. Positio. Levit. 5. v. 21. *In aliquibus exemplaribus reperitur cum Pathach in fine.*

שׁוּעַ Vociferari, clamare. Isa. 29. v. 9. *Pihel* שִׁוַּע idem. *Construitur cum* אֶל. Psal. 18. v. 17. & 22. v. 25. & 72. v. 12. & 88. v. 14. Thren. 3. v. 8. Job 38. v. 41. Jon. 2. v. 2. Habac. 1. v. 2. *Hiphil* הָשִׁיעַ linere, illinere, oblinere, incrustare: claudere, obstruere, reprimere, restringere. Isa. 6. v. 10. Psal. 39. v. 14. *Ex Hithpahel* הִשְׁתַּעַשְׁעוּ וָשֹׁעוּ clamaverunt, & vociferati sunt. *Juxta R. David in libro Radicum.* Isa. 29. v. 9. *Vult tamen esse Imperativum*, clamate, & vociferamini. *Alii volunt significare* reprimite vos.

שֶׁוַע m. Vociferatio, clamor. *Cum affixo* שַׁוְעִי clamoris mei. Psal. 5. v. 3.

שׁוּעַ m. Clamor, oratio. Job 30. v. 24. nobilitas, dignitas, opes. *Cum affixo* שׁוּעֲךָ opes tuas. Job 36. v. 19.

שׁוֹעַ m. Vociferatio. Isa. 22. v. 5. liberalis, nobilis, dives, prodigus. Isa. 32. v. 5. Job 34. v. 19.

שַׁוְעָה f. Clamor; vociferatio, acclamatio. *Constr.* שַׁוְעַת 1. Sam. 5. v. 12. Jerem. 8. v. 19. *Cum affixo* שַׁוְעָתָם clamor eorum. Exod. 2. v. 23. לְשַׁוְעָתִי ad clamorem meum. Thren. 3. v. 56.

שׁוּף Percutere, conterere, contundere, frangere, comminuere, conculcare. Genes. 3. v. 15. Job 9. v. 17. Psal. 139. v. 11.

שׁוּק *Pihel* שׁוֹקֵק Appetere, avere, expetere, desiderare, optare, concupiscere: irrigare *D. Hieronymo*. Psal. 65. v. 10. *Hiphil* הֵשִׁיק excurrere, exundare, redundare, effluere. Joel. 2. v. 24. & c. 3. v. 13.

שׁוּק m. Platea, vicus, forum: angiportus. Eccles. 12. v. 4. & 5. Prov. 7. v. 8. *Plur.* שְׁוָקִים *cum* ו *mobili*. Cant. 3. v. 2.

שׁוֹק f. Armus, crus, coxa, sura, tibia. Exod. 29. v. 22. & 27. Num. 18. v. 18. Judic. 15. v. 8. Isa. 47. v. 2. 1. Sam. 9. v. 24. *Dual.* שֹׁקַיִם coxæ. Deut. 28. v. 35. Prov. 26. v. 7. *Constr.* שׁוֹקֵי Psal. 147. v. 10. *Cum affixo* שׁוֹקָיו coxæ ejus. Cant. 5. v. 15.

שׁוֹקֵקָה f. Appetens, desiderans, optans: inanis, vacua *D. Hieronymo*. Isa. 29. v. 8. Psal. 107. v. 9.

תְּשׁוּקָה f. Appetitus, concupiscentia, desiderium: obedientia. *Cum affixo* תְּשׁוּקָתֵךְ appetitus tuus. Genes. 3. v. 16. תְּשׁוּקָתוֹ appetitus ejus. Gen. 4. v. 7. conversio ejus *D. Hieronymo, & Septuaginta*. Cant. 7. v. 11.

שׁוּר Canere, cantare, cantillare, decantare, psallere. Psal. 7. v. 1. & 68. v. 26. Eccles. 2. v. 8. Prov. 25. v. 20. Ezech. 27. v. 15. 2. Sam. 19. v. 35. intueri, aspicere, prospicere, contemplari. Job 7. v. 8. & c. 34. v. 29. Num. 24. v. 15. dirigere. Hos. 13. v. 7. insidiari. Job 35. v. 5. respicere. Job 33. v. 27. coronari. Cant. 4. v. 8. *Pihel* שׁוֹרֵר idem. Soph. 2. v. 14. Esdr. 2. v. 65. Job 36. v. 24. 1. Paral. 6. v. 33. 2. Paral. 29. v. 28. *Part.* מְשׁוֹרֵר cantor. 2. Paral. 29. v. 28. *Hiphil* הֵשִׁיר idem. Psal. 33. v. 3. & 59. v. 17. Judic. 5. v. 1. 1. Sam. 18. v. 6.

שִׁיר m. Canticum, cantus, cantio, cantilena: poesis, carmen, versus. Eccles. 12. v. 4. Judic. 5. v. 12. Nehem. 12. v. 46. Psal. 137. v. 3. *Cum affixo* שִׁירוֹ canticum ejus. 1. Reg. 4. v. 32. שִׁירֹה canticum ejus. Psal. 42. v. 9. *cum* ה *pro Vau*. *Plur.* שִׁירִים cantica. Cant. 1. v. 1. 1. Paral. 13. v. 8. Genes. 31 v. 27. Prov. 25. v. 20. *Cum affixo* שִׁירֶיךָ canticorum tuorum. Amos 5. v. 23. שִׁירֵיכֶם cantica vestra. Amos 8. v. 10. *Fœm.* שִׁירָה idem. Deuter. 31. v. 21. & 30. Exod. 15. v. 1. *Constr.* שִׁירַת Isa. 5. v. 1. & c. 23. v. 15. *Plur.* שִׁירוֹת cantica. Amos 8. v. 3.

שׁוּר m. Inimicus, hostis: *ita appellatur inimicus, quia aspicit, ut malefaciat*: murus. Genes. 49. v. 22. Jerem. 5. v. 11. 2. Sam. 22. v. 30. *Plur. cum affixo* שׁוּרַי inimici mei. Psal. 92. v. 12. *Fœm. plur.* בֵּין שׁוּרֹתָם inter muros suos. Job 24. v. 11. *cum Kametz sub* שׁ. Jerem. 5. v. 10.

שׁוֹר m. Bos, taurus. Genes. 32. v. 5. Exod. 11. v. 28. Num. 15. v. 11. Prov. 15. v. 17. Nehem. 5. v. 18. *Illud autem* Genes. 49. v. 22. *plerique* murum *exponunt, ut supra*. *Cum affixo* שׁוֹרְךָ bos tuus. Exod. 23. v. 12. Deuter. 5. v. 14. Job 21. v. 10. *Plur.* שְׁוָרִים boves, *cum Vau mobili*. Hos. 12. v. 11.

שׁוֹרֵר m. Inimicus. *Plur. cum affixo* שׁוֹרְרָי inimici mei. Psal. 5. v. 9. & 54. v. 7.

תְּשׁוּרָה f. Munus, donum. 1. Sam. 9. v. 7.

שׂוּר Principem esse, principem agere, principatum obtinere, dominari, imperare, dominium exercere. *Construitur absolute, & cum* עַל, *&* אֶל. Judic. 9. v. 22. Hos. 12. v. 4. Prov. 8. v. 16. Isa. 32. v. 1. *Hiphil* הֵשִׂיר principem, dominum constituere. Hos. 8. v. 4.

שַׂר m. Princeps: patricius. Hos. 3. v. 4. 1. Sam. 17. v. 19. 1. Paral. 11. v. 6. 2. Reg. 9. v. 5. שַׂר עֲשָׂרָה decanus, decurio: שַׂר צָבָא imperator. *Plur.* שָׂרִים principes. 2. Sam. 19. v. 6. Jerem. 37. v. 14. & c. 49. v. 38. 1. Par. 12. v. 22. Psal. 45. v. 17. *Constr.* שָׂרֵי Numer. 23. v. 6. 2. Paral. 21. v. 4. 1. Sam. 22. v. 7. Jerem. 40. v. 7. *invenitur etiam cum* ס, סָרֵי principes, optimates. Jerem. 6. v. 28. *Cum affixo* שָׂרֶיהָ principes ejus. Thren. 2. v. 9. שָׂרַיִךְ principes tui. Eccles. 10. v. 16. שָׂרָיו principes ejus. Isa. 30. v. 4. שָׂרַי principes mei. Jud. 5. v. 15.

15. שָׂרֵינוּ principes nostri. Nehem. 9. v. 32. *Fam. cum* י *paragogico*, שָׂרָתִי princeps, domina, dominatrix. Thren. 1. v. 1. *Plur.* שָׂרוֹת principes. 1. Reg. 11. v. 3. Esth. 1. v. 18. *Cum affixo* שָׂרוֹתֶיהָ principes ejus. Jud. 5. v. 29. וְשָׂרוֹתֵיהֶם & principes eorum. Isa. 49. v. 23.

שׂוֹרָה f. Principale, *ut* Isa. 28. v. 35. חִטָּה שׂוֹרָה triticum pulchrum, laudabile, *quasi* principe dignum, bonum, optimum: *D. Hieronymus explicat* triticum per ordinem; *R. David* triticum mensuratum.

מְשׂוּרָה f. Mensura. Levit. 19. v. 35. 1. Paral. 23. v. 29. Ezech. 4. v. 11.

שׂוּשׂ Lætari, gaudere, gaudio affici, gratulari, exultare, voluptate perfundi. *Construitur absolute*, *& cum* עַל, *&* ב. Deut. 28. v. 63. Isa. 65. v. 19. Thren. 1. v. 21. Jerem. 32. v. 41. Psal. 119. v. 14. & 162. *Hiphil* הֵשִׂישׂ idem. Isa. 65. v. 18. Thren. 4. v. 21. Job 39. v. 24. Soph. 3. v. 17.

שָׂשׂוֹן m. Gaudium, lætitia, Jerem. 15. v. 16. Esth. 8. v. 16. Isa. 35. v. 10. *Constr.* שְׂשׂוֹן Psal. 51. v. 14.

מָשׂוֹשׂ m. Idem. Isa. 32. v. 13. & c. 65. v. 18. *Constr.* מְשׂוֹשׂ Isa. 8. v. 6. & c. 62. v. 5. *Cum affixo* מְשׂוֹשָׂהּ gaudium ejus. Hos. 2. v. 11. מְשׂוֹשִׂי gaudii mei. Jerem. 49. v. 25.

שׁוּת Ponere, disponere, reponere, apponere, imponere: componere, concinnare. *Construitur cum Accusativo, & præposit.* עַל, אֶל, ל, *&* ב. Genes. 4. v. 25. & c. 30. v. 40. Exod. 7. v. 23. & c. 23. v. 31. Hos. 2. v. 3. & c. 6. v. 11. Isa. 22. v. 7. Psal. 8. v. 7. *Anomalum* שַׁתּוּ posuerunt. Psal. 49. v. 15. *vocalis longa conversa est in Pathach, & Daghes, pro* שָׁתוּ, *aut forma assumpta est a deficientibus secunda, quasi a* שׁתת. *Item anomalum* שָׁת־לִי posuit mihi. Genes. 4. v. 25. *cum Kametz longo ante MaKaph præter morem. Hiphil* הֵשִׁית idem. Gen. 46. v. 4. Jerem. 2. v. 15. Job 30. v. 1. Prov. 27. v. 23. Psal. 12. v. 6. & 21. v. 4. desinere. Job 10. v. 20. dare. Job 22. v. 24. *Hophal fut.* יוּשַׁת impositum erit. Exod. 21. v. 30.

שִׁית m. Ornatus, ornamentum, compositio, dispositio, status. Prov. 7. v. 10. Psal. 73. v. 6.

שֵׁת m. Fundamentum; nates, podex. Isa. 20. v. 4. *Plur. cum affixo* שְׁתוֹתֵיהֶם nates ipsorum. 2. Sam. 10. v. 4. *quemadmodum a* שֵׁם nomen *fit* שֵׁמוֹת nomina.

שָׁתוֹת f. *Plur.* Fundamenta: retia; perfugia: hami, aggeres: leges *D. Hieronymo*. Psal. 11. v. 3. *Cum affixo* שָׁתֹתֶיהָ retia ejus; irrigua ejus *D. Hieronymo*. Isa. 19. v. 20.

שׁוּף Videre, aspicere, contueri, intueri, conspicere. Job 20. v. 9. & c. 28. v. 7. decolorare *D. Hieronymo*. Cant. 1. v. 6.

שזר מָשְׁזָר m. Tortus, contortus, retortus, duplicatus. Exod. 26. v. 1. & c. 39. v. 24.

שחד Donare, largiri, munerare, munus exhibere: honorare. Ezech. 16. v. 33. *ubi* וַתִּשְׁחֳדִי אוֹתָם & donasti illis: *Septuaginta* & honorabas illos: *D. Hieronymus* & dona donabas eis. *Anomalum* שִׁחֲדוּ munera date. Job 6. v. 22. *cum ChireK ante gutturalem Sceva composito notatam.*

שֹׁחַד m. Munus, donum. Exod. 23. v. 8. Deuter. 10. v. 17. & c. 16. v. 19. & c. 27. v. 25. Job 15. v. 34. Prov. 17. v. 8. Isa. 1. v. 23. Mich. 3. v. 11.

שחה Abjicere, prosternere, deprimere, inclinare, incurvare se, humiliari. Prov. 2. v. 18. Isa. 51. v. 23. *Hiphil* הִשְׁחָה idem. Prov. 12. v. 25. Mich. 6. v. 14. *Hithpahel* הִשְׁתַּחֲוָה procumbere, incurvare se adorationis, *vel* honoris caussa. *Construitur cum* עַל, אֶל, לְ, לִפְנֵי. Genes. 18. v. 2. & c. 37. v. 9. Deuter. 11. v. 11. 1. Reg. 22. v. 54. 2. Regum 4. v. 37. Soph. 1. v. 5. Jos. 23. v. 7. *Anomalum* מִשְׁתַּחֲוִיתֶם procumbentes. Ezech. 8. v. 16. *est formæ composita a Participio* מִשְׁתַּחֲוִים, *& a Præterito* הִשְׁתַּחֲוִיתֶם.

שְׁחוּת f. Fovea, fossa. *Cum affixo* בִּשְׁחוּתוֹ in foveam suam. Prov. 28. v. 10.

שְׁחִית f. Laqueus, rete: fovea: sepulchrum. *Plur. cum affixo* בִּשְׁחִיתוֹתָם retibus eorum; *D. Hieronymus* pro peccatis nostris; *Septuaginta* in corruptionibus nostris, *quia deducunt a radice* שחת. Thren. 4. v. 20. מִשְּׁחִיתוֹתָם de retibus eorum; *vel* foveis eorum; *vel* sepulchris eorum. Psal. 107. v. 20.

הִשְׁתַּחֲוָיָה f. Incurvatio, adoratio, supplicatio. *Cum affixo* בְּהִשְׁתַּחֲוָיָתִי propter incurvationem meam. 2. Reg. 5. v. 18.

שחה Natare, nare, adnare, innatare, urinari. Isa. 25. v. 11. *Hiphil* הִשְׂחָה natare facere, inundare: lavare. Psal. 6. v. 7.

שָׂחוּ f. Natatio: profunditas. Ezech. 47. v. 5.

שחח Curvari, incurvari, incurvare se, deprimi, prosterni, dejici, humiliari. Isa. 2. v. 11. & 17. & c. 60. v. 14. Habac. 3. v. 6. Psal. 10. v. 10. & 35. v. 14. Prov. 14. v. 19. Job 9. v. 13. & c. 38. v. 40. tabescere. Thren. 3. v. 20. *Niphal* נָשַׁח idem. Isa. 2. v. 9. & c. 29. v. 4. obsurdescere *D. Hieronymo*. Eccles. 12. v. 4. *Hiphil* הֵשַׁח deprimere, humiliare, prosternere, incurvare. Isa. 25. v. 12. *Hithpahel* הִשְׁתּוֹחַח dejicere se, humiliare se. Psal. 42. v. 6. & 7.

שַׁח m. Humilis, demissus, depressus. Job 22. v. 29.

שְׁחוֹחַ m. Inclinatio, demissio, prostratio, depressio, incurvatio, humiliatio, supplicatio. Isa. 60. v. 14. *ubi* ambulabunt ad te incurvatione, & supplicatione, *h. e.* incurvi, & supplices.

שָׁחַט Mactare, jugulare, perimere, interficere, trucidare, obtruncare, cædere, occidere, immolare. Genes. 22. v. 10. & c. 37. v. 30. Exod. 12. v. 6. & c. 29. v. 11. Levit. 3. v. 2. & c. 4. v. 33. & c. 8. & c. 17. v. 3. Hos. 5. v. 2. Isa. 57. v. 5. Jerem. 3. v. 6. & c. 39. v. 6. vulnerare. Jerem. 9. v. 8. 2. Paral. 29. v. 22. trahere, acuere. Levit. 1. v. 5. *Niphal* נִשְׁחַט jugulari, occidi. Num. 11. v. 22. Levit. 6. v. 25.

שָׁחוּט m. Ductum, tractum, productum: ductile. 2. Paral. 9. v. 5. Jerem. 9. v. 8.

שְׁחִטָה f. Mactatio. Hos. 5. v. 2. *ubi* וְשַׁחֲטָה שֵׂטִים *R. David explicat* & ad jugulandum declinantes, *quia vult esse Infinitivum; D. Hieronymus* & victimas declinastis.

שְׁחִיטָה f. Jugulatio, mactatio. *Constr.* שְׁחִיטַת 2. Paral. 30. v. 17.

שָׂחַט Exprimere succum, *vel* humorem. Genes. 40. v. 11.

שַׁחַל Leo ferox, immanis, leopardus: leæna: *aliis* aspis. Job 4. v. 10. v. 16. & c. 28. v. 8. Prov. 26. v. 13. Hos. 5. v. 14. & c. 13. v. 7. Psal. 91. v. 13.

שְׁחֵלֶת f. Onyx. Exod. 30. v. 34.

שחן שְׁחִין m. Ulcus ex caliditate oriens, inflammatio, apostema. Exod. 9. v. 10. & 11. Levit. 13. v. 18. & 19. & 20. & 23. Isa. 38. v 21. 2. Reg. 20. v. 7. Deut. 28. v. 27.

שחס שָׁחִיס m. Sponte nascens: frumentum repullulans. Isa. 37. v. 30. poma *D. Hieronymo*.

שַׁחַף m. Æsalon, *species accipitris; aliis* larus, fulica, cuculus. Levit. 11. v. 16. Deut. 14. v. 15.

שַׁחֶפֶת f. Tabes, phthisis, *infirmitas, qua corpus macilentum, & debile redditur*: egestas *D. Hieronymo*. Levit. 26. v. 16. Deuter. 28. v. 22.

שחף שְׂחִיף m. Tectorium, clausura; opertura. Ezech. 41. v. 16.

שחץ m. Fera, leo: superbia, fastus, fortitudo, robur, ferocia. Job 28. v. 8. & c. 41. v. 25.

שָׁחַק Molere, contundere, conterere, comminuere, confringere. Exod. 30. v. 36. Job 14. v. 15. & 19. Psal. 18. v. 43. 2. Sam. 22. v. 43.

שַׁחַק m. Pulvis contusus, & tenuis, pulvisculus: momentum. Isa. 40. v. 15. nubes; cœlum, æther. Psal. 89. v. 7. & 38. *Plur.* שְׁחָקִים cœli: nubes. Deuter. 33. v. 26. Psal. 18. v. 12. & 36. v. 6. & 57. v. 11. & 68. v. 35. & 108. v. 5. 2. Sam. 22. v. 12. Prov. 8. v. 28. Job 37. v. 20.

שָׂחַק Ludere, colludere, illudere, deludere, ridere, lætari, deridere, irridere, subsannare, jocari, insultare. *Construitur cum præpos.* עַל, *&* לְ. Prov. 1. v. 26. & c. 29. v. 9. & c. 31. v. 22. 2. Sam. 6. v. 21. Habac. 1. v. 10. Thren. 1. v. 7. Job 29. v. 24.

24. & c. 30. v. 1. Psal. 37. v. 3. & 59. v. 9. *Pihel* שִׂחֵק idem. Jud. 16. v. 25. Prov. 8. v. 31. & c. 26. v. 19. Job 40. v. 15. 2. Sam. 6. v. 5. & 21. Psal. 104. v. 26. Zach. 8. v. 5. *Hiphil* הִשְׂחִיק idem. 2. Paral. 30. v. 10.

שְׂחֹק m. Ludus, alea, lætitia, lusus, cachinnus, risus, derisio, irrisio, delusio, illusio, subsannatio, jocus. Thren. 3. v. 5. & 14. Job 12. v. 4. & c. 48. v. 27. Jerem. 20. v. 7. & c. 48. v. 26. Psal. 126. v. 2. Prov. 10. v. 23. Eccles. 7. v. 5.

מִשְׂחָק m. Idem. Habac. 1. v. 10.

שָׁחַר Obscurari, denigrari, nigrescere, nigrum, obscurum esse, in nigredinem verti. Job 30. v. 30. *In Benoni* שֹׁחֵר quærens mane. Prov. 11. v. 5. *Pihel* שִׁחֵר diluculo, mane, sedulo, tempestive, studiose quærere, requirere, investigare, pervestigare. Isa. 26. v. 9. Prov. 7. v. 15. & c. 11. v. 27. & c. 12. v. 24. & c. 13. v. 24. Job 7. v. 21. & c. 24. v. 5. Psal. 78. v. 34. Hos. 5. v. 15.

שַׁחַר m. Aurora, lucifer, mane, diluculum: matuta: lux. Genes. 19. v. 15. Isa. 8. v. 20. & c. 14. v. 12. Amos 4. v. 13. Cant. 6. v. 10. Psal. 22. v. 1. Joel. 2. v. 2. *Cum affixo* שַׁחְרָהּ lucem ejus. Isa. 47. v. 11.

שָׁחֹר m. Niger, ater, furvus, fuscus, obscurus: nigrum, nigricans. Levit. 13. v. 31. & 37. *Plur.* שְׁחֹרִים nigri. Zach. 6. v. 2. & 6. *Fœm.* שְׁחֹרָה nigra, fusca. Cant. 1. v. 5. *Plur.* שְׁחֹרוֹת Cant. 5. v. 11.

שְׁחוֹר m. Nigredo, carbo. Thren. 4. v. 8.

שִׁיחוֹר m. Nilus, *nomen fluvii in Ægypto sic appellati ab aquarum nigredine, quia turbidæ sunt*. Jos. 13. v. 3. Jer. 2. v. 18. Isa. 23. v. 3. 1. Paral. 13. v. 5.

שַׁחֲרוּת f. Adolescentia, juventus: voluptas *D. Hieronymo*. Eccles. 11. v. 10.

שְׁחַרְחֹרֶת f. Nigra, subnigra, fusca. Cant. 1. v. 6.

מִשְׁחָר m. Aurora. Psal. 110. v. 3.

שחת *Pihel* שִׁחֵת Corrumpere, destruere, perdere, delere, perimere, interficere, perdite agere, peccare: dissipare, disperdere, demoliri. Genes. 6. v. 17. & c. 13. v. 10. Exod. 32. v. 7. Deuter. 9. v. 12. & c. 32. v. 5. Nah. 2. v. 3. Jerem. 48. v. 18. Hos. 9. v. 9. irritum facere. Mal. 2. v. 8. violare. Amos 1. v. 11. *Niphal* נִשְׁחַת corrumpi, perdi, deleri. Genes. 6. v. 12. Jer. 13. v. 7. Exod. 8. v. 24. *Hiphil* הִשְׁחִית corrumpere, vitiare, destruere, perdere: degenerare. Genes. 6. v. 12. & c. 19. v. 34. Jerem. 11. v. 19. & c. 36. v. 29. Jud. 2. v. 19. *Hophal Part.* מָשְׁחָת corruptum. Prov. 25. v. 6. Mal. 1. v. 14.

שַׁחַת m. Corruptio, perditio, destructio, obitus. Psal. 16. v. 10. fovea, sepulchrum. Psal. 7. v. 16. & 94. v. 13. Job 9. v. 31. & c. 33. v. 22. Prov. 26. v. 26. *Cum affixo* בְּשַׁחְתָּם in fovea illorum. Ezech. 19. v. 4.

מַשְׁחִית & מַשְׁחִית m. Perdens, corruptor, vastator. Jerem. 2. v. 30. interfector. Isa. 54. v. 16. perditio, destructio, internecio, vastatio, corruptio, exitium. Exod. 12. v. 13. 2. Reg. 23. v. 13. Ezech. 9. v. 6. & c. 21. v. 31. laqueus. Jerem. 5. v. 26. *Cum affixo* מַשְׁחִיתָם disperdens eos. Gen. 6. v. 13. מַשְׁחֵתוֹ perditionis suæ. Ezech. 9. v. 1. *ubi est cum Tzere.*

מָשְׁחָת m. Corruptum: corruptio, destructio, corruptela. Mal. 1. v. 14. *Cum affixo* מָשְׁחָתָם corruptio eorum. Levit. 22. v. 25.

מִשְׁחַת m. Corruptus, destructus, perditus. Isa. 52. v. 14.

שָׂטָה Declinare, divertere, deflectere. Num. 5. v. 19. & 30. Prov. 4. v. 15. & c. 7. v. 25. Hos. 5. v. 2. Psal. 40. v. 5. & 101. v. 3.

Mulier שׂוֹטָה *in Lege veteri dicebatur illa, quam ejus vir adulterium perpetrasse suspicabatur. Ut igitur in cognitionem veniret, utrum adultera esset, nec ne, eam ducebat ad Sacerdotem cum* קָרְבָּנָהּ oblatione sua, *quæ constabat ex* עֲשִׂירִית הָאֵפָה קֶמַח שְׂעֹרִים decima Ephæ farinæ hordeaceæ, *sine oleo, & thure offerenda. Hujusmodi fœmina a Sacerdote ad portam Nicanoris sistebatur. Tum ab eodem Sacerdote aqua ex labro æneo hauriebatur, quam cum pulvere e pavimento Tabernaculi desumpto mistam in vas fictile conjiciebat. Postea mulieris capite nudato, & munere ejus manibus imposito, hac formula schedulæ inscripta ipsam adjurabat ipse interim tenens aquas amarissimas, in quas maledicta, & execrationes congesserat:* אִם לֹא שָׁכַב אִישׁ אֹתָךְ וְאִם לֹא שָׂטִית טֻמְאָה תַּחַת אִישֵׁךְ הִנָּקִי מִמֵּי הַמָּרִים הַמְאָרְרִים הָאֵלֶּה׃ וְאַתְּ כִּי שָׂטִית תַּחַת אִישֵׁךְ וְכִי נִטְמֵאת וַיִּתֵּן אִישׁ בָּךְ אֶת־שְׁכָבְתּוֹ מִבַּלְעֲדֵי אִישֵׁךְ׃ יִתֵּן יְהוָה אוֹתָךְ לְאָלָה וְלִשְׁבֻעָה בְּתוֹךְ עַמֵּךְ בְּתֵת יְהוָה אֶת־יְרֵכֵךְ נֹפֶלֶת וְאֶת־בִּטְנֵךְ צָבָה׃ *Quæ verba Hebraica ita D. Hieronymus reddit.* Si non dormivit vir alienus tecum, & si non polluta es deserto mariti toro, non te nocebunt aquæ istæ amarissimæ. Sin autem declinasti a viro tuo, atque polluta es, & concubuisti cum altero viro: det te Dominus in maledictionem, exemplumque cunctorum in populo suo: putrescere faciat femur tuum, & tumens uterus tuus disrumpatur. *Post hæc Sacerdos e manu mulieris sacrificium zelotypiæ tollebat, munusque sancto vasi inditum agitabat, & ad altaris angulum deponebat, pugillumque farinæ ex sacrificio sublatum in altaris ignem conjiciebat. Interea uxor aquas amarissimas bibebat; quæ innocenti nullum detrimentum afferebant, reæ vero adulterii mortem afferebant ventrem tumidum, femurque tabidum reddendo.*

שֵׂטִים m. *Plur.* Declinantes, *scil. a via recta; vel colentes Idola: vel est nomen*, declinationes. Hos. 5. v. 2. & סֵטִים Psal. 101. v. 3.

שָׁטַח Expandere, extendere, dilatare; siccare. Numer. 11. v. 32. Job 12. v. 23. Jerem. 8. v. 2. 2. Sam. 17. v. 19. *Pihel* שִׁטַּח late extendere: *auget nonnihil*

sen-

sensum conjugationis Kal. Psal. 88. v. 10.

מִשְׁטָח m. Expansio, extensio, dilatatio. *Constr.* מִשְׁטַח Ezech. 26. 2. 5. & 14.

מִשְׁטוֹחַ m. Idem: siccatio *D. Hieronymo.* Ezech. 47. v. 10.

שטט שִׁטָּה m. Cedrus. Isa. 41. v. 19. *Plur.* שִׁטִּים cedri. Exod. 25. v. 5. & 9. & c. 26. v. 32. & 37. & c. 27. v. 1. & 6.

שֹׁטֵט m. Virga, baculus, flagellum. Jos. 23. v. 13.

שָׂטַם Odisse, odio prosequi, adversari, inimicari, inimicum esse: invidere. Genes. 27. v. 41. & c. 49. v. 23. & c. 50. v. 15. Job 16. v. 9. & c. 30. v. 21. Psal. 55. v. 4.

מַשְׂטֵמָה f. Odium, inimicitiæ, adversatio. Hos. 9. v. 7. & 8. *primum locum D. Hieronymus* amentiam *vertit, alterum* insaniam.

שָׂטַן Satanam agere, odisse, odio habere, adversari, obsistere, obstare. Psal. 38. v. 21. & 71. v. 13. & 109. v. 20. & 29. Zach. 3. v. 1.

שָׂטָן m. Satan, satanas, diabolus, adversarius, contrarius, osor, inimicus. Num. 22. v. 22. & 32. Job 1. v. 7. 1. Reg. 5. v. 4. & c. 11. v. 14. & 25. Zach. 3. v. 2. 2. Sam. 19. v. 23.

שִׂטְנָה f. Adversatio, accusatio, odium, simultas, simulatio, inimicitiæ. Genes. 26. v. 21. Esdr. 4. v. 6.

שָׁטַף Abluere, diluere, eluere, lavare; exundare, inundare, redundare, demergere, immergere, immergendo abluere: alluere, madefacere. Levit. 15. v. 11. Isa. 8. v. 8. Ezech. 13. v. 13. & c. 16. v. 10. Dan. 11. v. 26. Cant. 8. v. 7. præcipitem ruere. Jerem. 8. v. 6. & c. 47. v. 2. Ezech. 16. v. 9. *Niphal* נִשְׁטַף immergi, ablui, madere, madefieri. Lev. 15. v. 12. expugnari. Dan. 11. v. 22. *Puhal* שֻׁטַּף immergi, inundari, defricari, lavari, ablui. Levit. 6. v. 28.

שֶׁטֶף & שֵׁטֶף m. Inundatio, diluvium. Psal. 32. v. 6. Job 38. v. 25. Dan. 9. v. 27. Nah. 1. v. 8. Prov. 27. v. 4. Psal. 32. v. 6.

שטר שֹׁטֵר m. Præfectus, tribunus, censor, scriba, apparitor, lictor, moderator, præses, dominus, prætor, satrapa: præceptor *D. Hieronymo.* Prov. 8. v. 7. dator. 1. Paral. 26. v. 11. *Plur.* שֹׁטְרִים præfecti. Deuter. 1. v. 15. & c. 16. v. 10. & c. 20. v. 5. Jos. 8. v. 33. 1. Paral. 23. v. 4. præcones. Jos. 3. v. 2. *Constr.* שֹׁטְרֵי præfecti. Exod. 5. v. 14. & 15. Jos. 1. v. 10. *Cum affixo* וְשֹׁטְרֵיהֶם & præfecti eorum. 1. Paral. 27. v. 1. וְאֶת־שֹׁטְרָיו & præfectis ejus. Exod. 5. v. 6. וְשֹׁטְרֵיכֶם & præfecti vestri. Deut. 29. v. 10.

מִשְׁטָר m. Præfectura, censura, gubernatio, dominatus, dominium: descriptio, scriptura. *Cum affixo* מִשְׁטָרוֹ præfecturam ejus; *D. Hieronymus* rationem ejus. Job 38. v. 33.

שי m. Munus, oblatio, donum. Psal. 68. v. 30. & 76. v. 12. Isa. 18. v. 7.

שִׂיחַ m. Stirps, frutex, herba, arbustum, arbor: virgultum *D. Hieronymo*. Genes. 2. v. 5. *Plur.* שִׂיחִים arbores. Genes. 21. v. 15. Job 30. v. 7.

שין שֵׁינִים m. *Plur.* Urinæ: lotium. *Cum affixo* שֵׁינֵיהֶם urinas suas. Isa. 36. v. 12. 2. Reg. 18. v. 27. *Honestatis caussa Hebræi solent legere* מֵימֵי רַגְלֵיהֶם aquas pedum suorum; *quemadmodum pro* חֲרֵיהֶם foramina sua *legunt* צוֹאָתָם sordes suas.

שיר שֵׁירוֹת f. *Plur.* Catenulæ, torques, monilia, armillæ. Isa. 3. v. 19.

שַׁיִשׁ m. Marmor: alabastrum: marmoreus. 1. Paral. 29. v. 2. *contracte* שֵׁשׁ Esth. 1. v. 6. Cant. 5. v. 15.

שַׁיִת m. Vepres, vepretum, spina. Isa. 5. v. 6. & c. 7. v. 23. & c. 9. v. 18. & c. 27. v. 4. *Cum affixo* שִׁיתוֹ vepres ejus, *cum ChireK*. Isa. 10. v. 17.

שָׁכַב Jacere, adjacere, recubare, cubare, dormire, requiescere, accumbere, concumbere, rem habere, coire, decumbere, discumbere, incumbere, occumbere, recumbere: *de hominibus usurpatur, ut* רָבַץ *de brutis*. *Construitur cum* ב, ל, אֵצֶל, אֵת, עַל, עִם. Genes. 19. v. 32. & 33. & c. 26. v. 10. & c. 28. v. 13. Num. 5. v. 13. Levit. 14. v. 47. Amos 6. v. 4. Mich. 7. v. 5. Job 7. v. 4. Thren. 2. v. 21 mori. Genes. 47. v. 30. Job 27. v. 19. 2. Sam. 7. v. 12. Isa. 14. v. 8. coire. Exod. 22. v. 19. *Niphal* נִשְׁכַּב subagitari, subigi. Zach. 14. v. 2. *Hiphil* הִשְׁכִּיב jacere, *vel* cubare facere, collocare, deponere, dejicere, prosternere. 1. Reg. 30. v. 20. 2. Sam. 8. v. 2. Job 38. v. 37. Hos. 2. v. 18. *Hophal* הָשְׁכַּב prosterni, collocari. Ezech. 32. v. 32. 2. Reg. 4 v. 32.

שְׁכָבָה f. Cubatio, concubitus, stratum; descensio, effusio. *Constr.* שִׁכְבַת Exod. 16. v. 13. descensio, effusio. Levit. 15. v. 17. & c. 19. v. 20.

שְׁכֹבֶת f. Coitus. *Cum affixo* שְׁכָבְתְּךָ coitum tuum. Levit. 18. v. 23. שְׁכָבְתּוֹ coitum suum. Num. 5. v. 20.

מִשְׁכָּב m. Accubitus, lectus, culcitra, lodex, stratum, cubile, cubatus, dormitio. Exod. 21. v. 18. Num. 31. v. 17. Isa. 57. v. 8. 1. Reg. 1. v. 47. Isa. 57. v. 8. Job 33. v. 19. 2. Paral. 16 v. 14. concubitus, coitus. Num. 31. v. 18. urceolus, gutturnium, *vas, ex quo aqua guttatim effunditur ad abluendas manus*. 2. Sam. 17. v. 28. *Constr.* מִשְׁכַּב Num. 31. v. 18. Ezech. 23. v. 17. 2. Sam. 4. v. 5. *Cum affixo* מִשְׁכָּבִי lecto meo. Cant. 3. v. 1. מִשְׁכָּבְךָ cubilis tui. Exod. 8. v. 3. מִשְׁכָּבֶךָ cubile tuum. Isa. 57. v. 7. *Plur. constr.* מִשְׁכְּבֵי Genes. 49. v. 4. Levit. 18. v. 22. *Plur. fœm. cum affixo* מִשְׁכְּבוֹתָם cubilibus suis. Isa. 57. v. 2. Psal. 149. v. 5. Mich. 2. v. 1.

שָׂכָה Aſpicere, proſpicere, perſpicere; pingere. *Proprie eſt Verbum Chaldaicum. Cum ad animum refertur, ſignificat* cogitare, imaginari.

שְׂכִיָּה f. Imago, effigies, figura, pictura. *Plur.* שְׂכִיּוֹת picturæ: *quibuſdam* palatia depicta. Iſa. 2. v. 16.

שֶׂכְוִי m. Cor, intellectus, mens, cogitatio. Job 38. v. 36. *quidam exponunt* gallum, *ſicuti etiam D. Hieronymus.*

מַשְׂכִּית f. Imago, imaginatio, cogitatio, figura, effigies: reticulatio; pavimentum. Levit. 26. v. 1. *Cum affixo* מַשְׂכִּתוֹ picturæ ſuæ: *ſine Jod.* Ezech. 8. v. 12. *ut* Prov. 18. v. 11. בְּמַשְׂכִּיתוֹ in cogitatione ejus, *cum Jod.* *Plur.* מַשְׂכִּיּוֹת picturæ, cælaturæ; imagines, ſculpturæ: lecti argentei *D. Hieronymo.* Prov. 25. v. 11. cogitationes, imaginationes, viſiones. Pſal. 73. v. 7. *Cum affixo* מַשְׂכִּיֹּתָם picturas eorum. Num. 33. v. 52. tituli *D. Hieronymo.*

שָׁכַח Oblivifci. Gen. 27. v. 45. Deut. 8. v. 14. & c. 32. v. 18. Job 8. v. 13. & c. 11. v. 16. Iſa. 17. v. 10. Pſal. 9. v. 13. Jerem. 44. v. 9. & c. 49. v. 14. Thren. 2. v. 6. Prov. 31. v. 2. *Part.* שָׁכֵחַ immemor. *Niphal* נִשְׁכַּח oblivioni tradi. Gen. 41. v. 30. Iſa. 23. v. 16. Eccleſ. 9. v. 5. & c. 2. v. 16. Jerem. 20. v. 11. *Pihel* שִׁכַּח oblivifci facere, oblivioni tradere. Thren. 2. v. 6. *Hiphil* הִשְׁכִּיחַ oblivifci facere. Jerem. 23. v. 27. *Hithpahel* הִשְׁתַּכַּח oblivioni tradi. Eccleſ. 8. v. 10.

שָׁכֵחַ m. Obliviſcens, oblitus, immemor. *Plur.* שְׁכֵחִים obliti. Iſa. 65. v. 11. *Conſtr.* שִׁכְחֵי Pſal. 9. v. 18.

שָׁכַךְ Ceſſare, reſidere, quieſcere, remitti, ſedari, quietum reddi, poni, ponere ſe. Gen. 8. v. 1. Eſth. 2. v. 1. & c. 7. v. 10. ponere laqueos. Jerem. 5. v. 26. *Hiphil* הֵשַׁךְ ſeponere, quieſcere facere, cohibere. Num. 17. v. 5.

שָׁכַל Orbari, liberis privari. Gen. 43. v. 14. & c. 27. v. 45. Cant. 4. v. 2. & c. 6. v. 6. 1. Sam. 15. v. 32. Iſa. 49. v. 21. *Pihel* שִׁכֵּל orbare, orbum facere, privare liberis. Gen. 42. v. 36. Exod. 23. v. 26. Levit. 26. v. 2. 2. Reg. 2. v. 20. Job 21. v. 10. Hoſ. 9. v. 12. 1. Sam. 15. v. 33. interimere, interficere. Thren. 1. v. 20. Jerem. 15. v. 7. abortire. Gen. 31. v. 38. Mal. 3. v. 11. Exod. 23. v. 26. trucidare: conſumere. Levit. 26. v. 22. vaſtare. Deut. 32. v. 25. *Hiphil* הִשְׁכִּיל orbare, abortire, orbum facere. Hoſ. 9. v. 14. Jerem. 50. v. 9.

שַׁכּוּל m. Orbatus. Hoſ. 13. v. 8. Prov. 17. v. 2. 2. Sam. 17. v. 8. *Fœm.* שַׁכֻּלָה abortiens. Cant. 4. v. 2. *Plur.* שַׁכֻּלוֹת abortientes. Jerem. 18 v. 21.

שְׁכוֹל m. Orbitas: ſterilitas *D. Hieronymo.* Iſa. 47. v. 8. & 9. Pſal. 35. v. 12.

שִׁכֻּלִים m. *Plur.* Orbitates. *Cum affixo* שִׁכֻּלָיִךְ orbitatum tuarum; *D. Hieronymus* ſteri-

ſterilitatis tuæ. Iſa. 49. v. 20.

אֶשְׁכּוֹל m. Botrus, bacca, racemus, *quia his abſciſſis vitis redditur quaſi orba*. Num. 13. v. 24. & 25. Cant. 1. v. 4. Mich. 7. v. 1. Iſa. 65. v. 9. *Plur. fœm.* אַשְׁכְּלוֹת botri. Cant. 7. v. 8. & אַשְׁכְּלֹת Deut. 32. v. 32. *cum Pathach ab initio*, & אֶשְׁכְּלוֹת Cant. 7. v. 7. *Cum affixo* אַשְׁכְּלֹתֶיהָ botros ſuos. Geneſ. 40. v. 10.

שׂכל Secundari, proſperari: conſiderare, providere, intelligere, aſpicere, proſpicere, prudentem eſſe; prudenter ſe gerere *D. Hieronymo*. 1. Sam. 18. v. 30. *Pihel* שִׂכֵּל intelligere facere, intelligenter, prudenter agere, prudentiam, intellectum habere. Gen. 48. v. 14. *Hiphil* הִשְׂכִּיל intelligere, intelligentia imbutum eſſe; animadvertere, conſiderare, perpendere, perſpicere, attendere, animum advertere. Gen. 3. v. 6. Deuter. 32. v. 29. Pſal. 14. v. 2. & 119 v. 99. Dan. 1. v. 7. & c. 9. v. 13. Neh. 8. v. 14. Job 34. v. 27. *active* intelligentia imbuere, erudire, inſtruere, informare. 1. Paral. 28. v. 19. Pſal. 32. v. 8. ſecundari, proſperari, feliciter ſe gerere. Pſal. 14. v. 2. Prov. 17. v. 8. 1. Sam. 18. v. 5. prudenter agere. 1. Sam. 18. v. 14. orbare, filios interimere. Hoſ. 9. v. 14. Jerem. 50. v. 9.

שֶׂכֶל & שֵׂכֶל m. Intellectus, intelligentia, prudentia, perſpicacitas, ingenium, ſolertia, attentio, induſtria. Prov. 13. v. 15. & c. 19. v. 11. Pſal. 111. v. 10. Job 17. v. 4. 1. Sam. 25. v. 3. Eſdr. 8. v. 18. Neh. 8. v. 9. *Cum affixo* שִׂכְלוֹ intelligentiam ſuam. Prov. 12. v. 8. Dan. 8. v. 25.

שִׂכְלוּת f. Prudentia, intellectus, intelligentia. Eccl. 1. v. 17.

הַשְׂכֵּל m. Intellectus, intelligentia. Prov. 1. v. 3. & c. 21. v. 16. *cum* י, הַשְׂכֵּיל Job 34. v. 35. *Aliquando eſt adverbium* conſiderate, attente.

מַשְׂכִּיל m. Intelligens, perſpicax, ingenioſus, ſolers, prudens: conſiderandus, induſtrius. Amos 5. v. 13. Prov. 17. v. 2. & c. 21. v. 12. Pſal. 14. v. 2. aſpiciens, attentus. Pſal. 41. v. 2. proſperans. 1. Sam. 18. v. 14. *eſt etiam* intelligentia, doctrina, intellectus. Pſal. 32. v. 1. & 42. v. 1. & 52. v. 1. *Adverbium etiam eſt* conſiderate. Pſal. 47. v. 8. *A multis in iiſdem titulis Pſalmorum explicatur* carmen erudiens, ode didaſcalica, intellectum dans, intelligentiam afferens. Pſal. 32. v. 1. *Plur.* מַשְׂכִּילִים intelligentes. Dan. 11. v. 35.

שׁכם *Hiphil* הִשְׁכִּים Mane ſurgere, matutinare, matutino tempore ſurgere, diluculo ſurgere, mature parare, *vel* expedire ſe, maturare. Geneſ. 19. v. 2. & c. 20. v. 8. Num. 14. v. 40. Jerem. 25. v. 3. Job 1. v. 5. Hoſ. 6. v. 4. Iſa. 9. v. 11. 2. Sam. 15. v. 2. Cant. 7. v. 12. Soph. 3. v. 7. Joſ. 6. v. 15. Pſal. 127. v. 2. *Anomalum* אַשְׁכֵּים mane ſurgere. Jerem. 25. v. 3. *habet* א *loco* ה *ad formam Chaldaicam, pro* הַשְׁכֵּים, *cum epentheſi etiam litera Jod*.

שְׁכֶם m. Humerus, dorſum. Geneſ. 9. v. 23. Pſal. 21. v. 13. *cum* ה *paragogico* שִׁכְמָה Geneſ. 21. v. 14. Hoſ. 6. v. 10. cor, conſenſus, voluntas, animus. Soph. 3. v. 9. pars, portio. Geneſ. 48. v. 22. latus, angulus, tumulus, agger. Pſal. 21. v. 13. *Cum affixo* שִׁכְמוֹ humerum ſuum. Gen. 49. v. 15. Joſ. 4. v. 5. שִׁכְמְךָ humero tuo. Iſa. 10. v. 27. שִׁכְמָם humerum ſuum. Exod. 12. v. 34. מִשִּׁכְמוֹ ab humero ſuo. 1. Sam. 9. v. 2. *nomen oppidi*. Gen. 12. v. 6.

שָׁכַן Habitare, inhabitare, cohabitare, colere, incolere, degere, manere, reſidere, commorari, immorari. *Conſtruitur abſolute, & cum* עִם, עַל, & ב. Geneſ. 14. v. 9. & c. 26. v. 2. & c. 49. v. 13. Exod. 25. v. 8. & c. 40. v. 35. Deuter. 33. v. 12. & 28. Nah. 3. v. 18. Mich. 4. v. 10. Job 4. v. 19. Jerem. 23. v. 6. & c. 33. v. 15. *Pihel* שִׁכֵּן collocare, inhabitare facere. Num. 14. v. 30. Deut. 12. v. 11. Pſal. 78. v. 60. Jerem. 7. v. 3. & 8. & 12. *Hiphil* הִשְׁכִּין habitare facere, collocare. Geneſ. 3. v. 24. Ezech. 32. v. 4. Job 11. v. 14. Joſ. 18. v. 1. Pſal. 7. v. 6. & 78. v. 55.

שָׁכֵן m. Habitans, habitator, incola, proximus, vicinus. Prov. 27. v. 10. *Conſtr.* שְׁכַן habitator. Hoſ. 10. v. 5. *Cum affixo* וּשְׁכֵנוֹ & vicinum ſuum. Exod. 12. v. 4. *Plur. cum affixo* שְׁכֵנָיו vicinos ejus. Deut. 1. v. 7. וְלִשְׁכֵנַי & vicinis meis. Pſal. 31. v. 12. וְאֶת־שְׁכֵנֶיהָ & vicinos ejus. Jerem. 50. v. 40. שְׁכֵנַיִךְ vicinis tuis. Ezech. 16. v. 26. *Fœm.* שְׁכֵנָה vicina. *Cum affixo* מִשְּׁכֶנְתָּהּ a vicina ſua. Exod. 3. v. 22. *Plur.* שְׁכֵנוֹת vicinæ. Ruth 4. v. 17.

מִשְׁכָּן m. Habitatio, habitaculum, incolatus, manſio, tentorium, tabernaculum. Exod. 26. v. 6. & 12. & c. 40. v. 17. Num. 10. v. 17. *Conſtr.* מִשְׁכַּן Num. 1. v. 53. 2. Paral. 29. v. 6. Pſal. 74. v. 7. *Cum affixo* מִשְׁכָּנוֹ habitaculo ejus. Ezech. 22. v. 29. מִשְׁכָּנִי habitaculum meum. Levit. 26. v. 11. Joſ. 22. v. 29. *Plur. maſc. conſtr.* מִשְׁכְּנֵי Pſal. 46. v. 5. מִשְׁכְּנֵיהֶם habitacula ſua. Ezech. 25. v. 4. *Plur. fœm.* מִשְׁכָּנוֹת habitacula. Abac. 1. v. 6. *Conſtr.* מִשְׁכְּנוֹת Cant. 1. v. 8. Iſa. 32. v. 18. Job 18. v. 21. & c. 21. v. 28. *Cum affixo* מִשְׁכְּנוֹתַיִךְ habitaculorum tuorum. Iſa. 54. v. 2. לְמִשְׁכְּנוֹתָיו in habitacula ejus. Num. 24. v. 5. מִשְׁכְּנוֹתֵינוּ habitacula noſtra. Jerem. 9. v. 19.

שכן שַׂכִּין m. Culter, cultellus. Prov. 23. v. 2. *Multi volunt, nomen hoc non numeri Pluralis, ſed ſingularis eſſe, ideoque* cultrum *vertunt. Sic apud Hebræos doctores paſſim pro* cultro *adhibetur*.

שָׁכַר Inebriari, ebrium, temulentum eſſe, largius bibere, vino ſe replere, largiori potui indulgere. Gen. 9. v. 21. Nah. 3. v. 11. Thren. 4. v. 21. Cant. 5. v. 1. Iſa. 29. v. 9. *Pihel* שִׁכֵּר inebriare. Iſa. 63. v. 6. Hab. 2. v. 15. 2. Sam. 11. v. 3. Jerem. 51. v. 7. *Hiphil* הִשְׁכִּיר inebriare, inebriare facere, vino, temeto, ſicera replere. Deut. 32. v. 42. Jer. 48. v. 26. & c. 51. v. 39. & 57. *Hithpahel* הִשְׁתַּכֵּר ebrium agere, ebrium eſſe, oſten-

dere se ebrium. 1. Sam. 1. v. 14.

שֵׁכָר m. Potus inebrians, sicera, cervisia, temetum. Levit. 19. v. 9. Num. 6. v. 3. & c. 28. v. 7. Deut. 14. v. 26. Mich. 2. v. 11. Prov. 20. v. 1. & c. 31. v. 3. Psal. 69. v. 3. Isa. 28. v. 7. 1. Sam. 1. v. 15.

שִׁכֹּר m. Ebrius, temulentus, vinolentus, vino repletus. Isa. 24. v. 20. 1. Sam. 25. v. 36. Jerem. 23. v. 9. *Plur.* שִׁכֹּרִים ebrii. Joel. 1. v. 5. *Constr.* שִׁכֹּרֵי Isa. 28. v. 1. & 3. *Fœm.* שִׁכֹּרָה ebria. 1. Sam. 1. v. 13.

שִׁכָּרוֹן m. Ebrietas, temulentia. Jerem. 13. v. 13. Ezech. 23. v. 33. & c. 39. v. 19.

אֶשְׁכָּר m. Donarium, munus, donum. Psal. 72. v. 10. *Cum affixo* אֶשְׁכָּרֵךְ munus tuum. Ezech. 27. v. 15. *Septuaginta* mercedes tuas; *D. Hieronymus* in pretio tuo.

שָׂכַר Mercari, locare, mercede conducere, mercedem dare. Gen. 30. v. 16. Deut. 23. v. 5. 2. Reg. 7. v. 6. Prov. 26. v. 10. Nehem. 6. v. 13. Isa. 46. v. 6. Judic. 9. v. 4. & c. 18. v. 4. 2. Sam. 10. v. 6. 2. Paral. 25. v. 7. *Niphal* נִשְׂכַּר mercede conduci: se locare. 1. Sam. 2. v. 5. *Hithpahel* הִשְׂתַּכֵּר mercedem operæ reportare. Hag. 1. v. 6. *ubi verba* וְהַמִּשְׂתַּכֵּר מִשְׂתַּכֵּר אֶל־צְרוֹר נָקוּב *D. Hieronymus explicat* & qui mercedes congregavit, misit eas in sacculum pertusum.

שָׂכִיר m. Mercenarius, mercede conductus: proselytus mercenarius: miles. Exod. 12. v. 45. & c. 22. v. 15. Levit. 22. v. 10. & c. 25. v. 50. Job 7. v. 2. Mal. 3. v. 5. *Plur. cum affixo* שְׂכִירֶיהָ mercenarii ejus. Jerem. 46. v. 21. *Fœm.* שְׂכִירָה mercenaria: *aliis* magna. Isa. 7. v. 20.

Nomine שָׂכִיר, תּוֹשָׁב, *&* גֵּר *in textu Hebraico Proselyti ut plurimum intelliguntur. Itaque Hebræorum populus in duo hominum genera olim sejunctus erat. Alii enim ex Hebræis vocabantur indigenæ, Græce* αὐτόχθονες, *alii advenæ, sive Græco vocabulo* προσήλυτοι, *quod deinde Proselytorum nomen ab omnibus retentum, qui in Latinum sermonem Græcas historias verterunt. Indigenæ itaque ii omnes erant, qui ab Israele ortum ducentes circumcisioni a Deo Abrahæ Geneseos capite decimo octavo præceptæ se subjiciebant; Proselyti vero, qui Idololatria, & Gentium, unde nascebantur, disciplina rejecta, vero Dei cultui se mancipabant, circumcisique pro indigenis ex Dei mandato Exodi duodecimo habebantur. Quomodo autem ex Gentibus ad Judæos per circumcisionem transirent, habemus exemplum tum in Genesi de Sichimitis, tum in Judith de Achior. Porro maximo studio, & contentione Proselytos a Judæis fuisse conquisitos, colligitur ex Matthæi capite vigesimo tertio versiculo decimo quinto, ubi Christus sic Judæos alloquitur.* Οὐαὶ ὑμῖν γραμματεῖς, καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταὶ, ὅτι περιάγετε τὴν θάλασσαν, καὶ τὴν ξηρὰν, ποιῆσαι ἕνα προσήλυτον· καὶ ὅταν γένηται, ποιεῖτε αὐτὸν υἱὸν γεέννης διπλότερον ὑμῶν; *h. e.* væ vobis Scribæ, & Pharisæi hypocritæ, quia

cir-

circuitis mare, & aridam, ut faciatis unum proselytum: & cum fuerit factus, facitis eum filium gehennæ duplo, quam vos. *Erant igitur Proselyti, ut colligitur ex voce Græca, unde hoc nomen derivatur, advenæ primis temporibus ex Gentibus, postea etiam ex Christi fidelibus ad Judæos desciscentes religionis variandæ caussa, vel domicilii, artisque addiscendæ, vel exercendæ gratia ad eos transeuntes. In exordio vero nascentis Ecclesiæ ab Ethnicis, vel Judæis ad veram, germanamque Christi religionem venientes alio vocabulo Neophyti, scilicet* recens plantati *ob id unum vocabantur, ut a Proselytis Judaicam religionem amplectentibus sejungerentur. Quod attinet ad Proselytorum divisionem, alii dicebantur Proselyti justitiæ, alii Proselyti inquilini, alii Proselyti mercenarii. De his omnibus mentio fit Exod. cap. 12. v. 44. & 45.* וְכָל־עֶבֶד אִישׁ מִקְנַת־כָּסֶף וּמַלְתָּה אותו אָז יאכַל בּוֹ׃ & omnis servus emptitius, *sc. Proselytus justitiæ*, & circumcides illum, tunc comedet ex eo, *sc. ex agno Paschali:* תּוֹשָׁב וְשָׂכִיר לֹא־יֹאכַל בּוֹ advena, *sc. Proselytus inquilinus*, & mercenarius non edet ex eo. *Itaque Proselyti justitiæ erant, qui sponte, nulloque impellente Judaicæ religioni se addicebant, & ad omnia ejus præcepta toto vitæ curriculo servanda se obstringebant. Ex his, qui solius religionis caussa ad Judæos transierant, cultuique divino studiosius, & impensius dabant operam, Judæis natis fere æquales censebantur; qui vero divitiarum, vel honorum cupiditate incensi nihil præter quæstum, & superbiam spectabant, licet Proselytis justitiæ adscripti ab omnibus despiciebantur. Si quæras, quomodo in Judæorum numerum recipiantur, hodie mares abluuntur, & circumciduntur, fœminæ vero tantummodo abluuntur. Olim autem a senioribus interrogatus Proselytus, quonam consilio ad Judaicam religionem accederet, diligenter examinabatur, an ob honores acquirendos, quæstumque faciendum, an pulchritudine alicuius virginis Judaicæ irretitus, an metu coactus nomen daret. Postea, gravioribus legis mandatis ob oculos positis, pœnisque, ac præmiis commonstratis, quæ scelestos, & pios homines in æterna vita manent, circumcidebatur, & sanguine circumcisionis aspergebatur. Post circumcisionis vulnus obductum, adhuc ipso stante in aqua, a tribus multa præcepta legis recitabantur. Quod si mulier erat, a mulieribus aquæ immergebatur ad collum, judicibus interea foris legis præcepta ipsi proponentibus. Demum, jumento, aut duobus turturibus, vel duobus pullis columbarum in holocaustum oblatis, Judæorum numero adscriptus censebatur. De ablutione illud notandum, eam neque noctu, neque die solemni, neque Sabbato potuisse fieri. Gaudebant autem Proselyti justitiæ jure civitatis, & jure sacrorum, a quibus Gentes, & Proselyti inquilini excludebantur; esui agni Paschalis cum Hebræis intererant, sacrificia pacifica, & expiatoria offerebant, dimidium siclum solvebant, mutua connubia inibant, exceptis Sacerdotibus, quibus proselytam in matrimonium ducere nunquam permissum erat. Quod*

vero attinet ad ſacra, illud diſcrimen inter Proſelytos juſtitiæ, & inquilinos intercedebat, quod Proſelyti juſtitiæ ceteris Judæis commixti in Templo orabant, & qualibet ſacrificia offerre poterant; inquilinis vero tantummodo in atrio Templi preces effundere, ſoliſque holocauſtis a Deo veniam, & miſericordiam depoſcere dabatur. Hinc vides, quænam ſacrificia Hieroſolymis Heliodorus lib. 2. Machabæorum c. 3. v. 35. obtulerit precibus Oniæ Pontificis priſtinæ incolumitati reſtitutus.

Proſelyti inquilini erant, quibus venia dabatur habitandi in omnibus terræ ſanctæ locis, exceptis Hieroſolymis, ea conditione, ut ſibi caverent ab Idololatria, ab homicidiis, fornicatione, & rapina, magiſtratus colerent, membrumque animalis vivi non comederent. Hi vero neque circumcidebantur, neque abluebantur, neque ullum ſacrificium præter holocauſta offerebant. Ceterum Judæi, donec Palæſtinam incoluerunt, locum Proſelytis inquilinis conceſſerunt, a Palæſtina autem expulſi hoc nomine neminem proprie nuncuparunt, vel eodem loco, & conditione habuerunt.

Proſelyti mercenarii inquilinis inferiores erant advenæ, qui Judæis commixti artes mechanicas addiſcebant, ſuamque operam ipſis locabant ſub quibuſdam conditionibus, ac legibus ipſis præſcriptis. Licet autem apud ſcriptores de hac Proſelytorum ſpecie altum ſilentium ſit, ut propterea nonnulli dubitent, utrum revera fuerint; cum tamen de iis Moſes Exodi capite duodecimo clare meminerit, pro certo habemus, eos extitiſſe. Ceterum quemadmodum Proſelyti juſtitiæ religionem ſectantes apud Judæos ſemper magno in honore fuerunt, ita ceteri contemptui ut plurimum habiti. Hinc vulgo de Proſelytis male ſentientes illis vituli aurei conflandi cauſſam tribuebant, plagamque Iſraelitis inflictam criminabantur, propterea quod ad poſtulandas impudenter carnes eos in deſerto compulerant; eorum liberos plerunque averſabantur propter Abſalonem ex matre proſelyta natum, qui patrem regno ſpoliare conatus ipſius uxores impie cognoverat; denique eorum conſuetudinem, & familiaritatem effugiebant illis verbis ſe invicem admonentes: vel ad decimam uſque generationem a Proſelytis cave.

שָׂכָר m. Merces, pretium, naulum, præmium, ſtipendium, ſtips. Num. 18. v. 31. Eccleſ. 9. v. 5. Ezech. 29. v. 18. *Conſtr.* שְׂכַר Deut. 15. v. 18. Mal. 3. v. 5. Zach. 8. v. 10. *Cum affixo* שְׂכָרְךָ merces tua. Geneſ. 15. v. 1. שְׂכָרָהּ mercedem ejus. Jon. 1. v. 3. אֶת־שְׂכָרֵךְ mercedem tuam. Exod. 2. v. 9.

שֶׂכֶר m. Merces, pretium, naulum, ſtipendium, præmium, ſtips. Prov. 11. v. 17. recte. Iſa. 19. v. 10. lacunæ *D. Hieronymo*.

מַשְׂכֹּרֶת f. Idem. *Cum affixo* מַשְׂכֻּרְתֶּךָ merces tua. Gen. 29. v. 15. מַשְׂכֻּרְתִּי mercedem meam. Gen. 31. v. 7.

של *Apud Rabbinos Genitivum denotat ; apud Hebræos* בְּשֶׁל *cum* ב *ab initio significat* propter. Jon. 1. v. 7. בְּשֶׁל אֲשֶׁר propter quod. Eccles. 8. v. 17. בְּשֶׁלִּי propter me. Jon. 1. v. 12. מִשֶּׁלָּנוּ ex nostris. 2. Reg. 6 v. 11.

שלב שְׁלַבִּים m. *Plur.* Gradus, scalæ, connexiones : prominentiæ gradatæ : *D. Hieronymo* juncturæ. 1. Reg. 7. v. 28. *Puhal Part.* מְשֻׁלָּב instar gradus scalæ dispositum, connexum, & commissum. *Plur. fœm.* מְשֻׁלָּבוֹת dispositæ ut gradus scalæ: *aliis* altera contra alteram. Exod. 26. v. 17. & c. 36. v. 22.

שלג m. Nix. Exod. 4. v. 6. Psal. 51. v. 9. & 147. v. 16. & 148. v. 8. Job 9. v. 30. & c. 24. v. 19. Num. 12. v. 10. Jer. 18. v. 14. Prov. 26. v. 1. & c. 31. v. 18. Thren. 4. v. 7. 2. Sam. 23. v. 20. Isa. 55. v. 10.

הִשְׁלִיג *Hiphil* Nivis instar albescere, ningere ; dealbare. Psal. 68. v. 15.

שלה Salvum, pacificum, quietum, tranquillum, fortunatum, felicem esse, quiescere, vacare: bene esse. Job 12. v. 6. Jerem. 12. v. 1. & 7. Psal. 30. v. 7. & 122. v. 6. locupletari. Thren. 1. v. 5. *Anomalum* שָׁלַוְתִּי tranquillus fui : dissimulavi *D. Hieronymo*. Job 3. v. 26. *tertia radicali* ה *in* ו *commutata, pro* שָׁלִיתִי. *Niphal* נִשְׁלָה errare : remissum esse. 2. Paral. 29. v. 11. *Hiphil* הִשְׁלָה errare facere, fallere, decipere, circumvenire : illudere *D. Hieronymo*. 2. Reg. 4. v. 28.

שָׁלֵיו & שָׁלֵו m. Pacificus, felix, quietus, tranquillus : opulentus. Job 16. v. 12. & c. 20. v. 20. & c. 21. v. 23. exultans. Ezech. 23. v. 42. *cum Sceva* שְׁלֵיו Jerem. 49. v. 31. *Plur. constr.* שַׁלְוֵי quieti, pacifici. *Psal.* 73. v. 12. *Fœm.* שְׁלֵוָה Zach. 7. v. 7. 1. Paral. 4. v. 40.

שְׁלִי m. Tranquillitas: dolus *D. Hieronymo*. 2. Sam. 3. v. 27.

שַׁל m. Error, imprudentia; temeritas *D. Hieronymo*. 2. Sam. 6. v. 7.

שַׁלְוָה f. Tranquillitas, prosperitas, abundantia, pacatio, pax, quies, requies, salus, felicitas. Dan. 8. v. 25. & c. 11. v. 21. & 24. Prov. 17. v. 1. Psal. 122. v. 7. *Constr.* שַׁלְוַת abundantia. Ezech. 16. v. 49. prosperitas. Prov. 1. v. 32. *Cum affixo* בְּשַׁלְוִי in tranquillitate mea, *per crasin, pro* בְּשַׁלְוָתִי. Psal. 30. v. 7. *Plur. cum affixo* בְּשַׁלְוֹתַיִךְ in requiebus tuis ; *D. Hieronymus* in abundantia tua. Jerem. 22. v. 21.

שִׁלְיָה f. Secundina, secundæ, *membrana illa, qua partus obvolutus ex utero prodit. Cum affixo* בְּשִׁלְיָתָהּ & in secundinas suas ; *Targum* & in parvulum filium suum. Deut. 28. v. 57.

שִׁילֹה m. Schilo. *Quibusdam est a* שִׁיל secundina : *metonymice* fœtus, filius. *Cum affixo* ה *loco* ו filius ejus. Gen. 49. v. 10. *Nomine autem* Schilo *intelligendum esse* Messiam, *colligitur ex triplici Targum, sive Paraphrasi Chaldaica, Onkeli, Jonathanis, & Hieroso-*

ly-

lymitana, in quibus pro Schilo habetur rex Messias; quod probarunt etiam in libris suis R. Salomò, Kimchì, Bechai, & alii.

שַׁלְהֶבֶת f. Flamma. Job 15. v. 30. Ezech. 20. v. 47.

שַׁלְהֶבֶתְיָה f. Flamma divina, flamma vehementissima. Cant. 8. v. 6. *Loco citato reperitur scriptum etiam divisim* שַׁלְהֶבֶת יָהּ.

שְׂלָו f. Coturnix. Exod. 16. v. 13. Num. 11. v. 31. Psal. 105. v. 40. *Plur.* שַׂלְוִים coturnices. Num. 11. v. 31.

שָׁלַח Mittere, admittere, dimittere, emittere, immittere, præmittere, remittere, transmittere, relegare, ablegare, protendere. *Construitur cum Accusativo, & præposit.* עַל, אֶל, ל, & ב. Genes. 45. v. 5. Exod. 4. v. 4. & c. 9. v. 15. Num. 24. v. 12. Judic. 5. v. 26. Psal. 43. v. 3. & 105. v. 20. & 26. Esth. 9. v. 10. Isa. 6. v. 8. Ezech. 8. v. 16. Neh. 6. v. 19. 2. Sam. 15. v. 36. *Cum* יָד *conjunctum* extendere. Gen. 3. v. 23. & c. 22. v. 12. injicere. Esth. 2. v. 20. 1. Sam. 20. v. 9. שַׁלַּח חָפְשִׁי emancipare. *Pahul* שָׁלוּחַ missus. 1. Reg. 14. v. 6. *Niphal* נִשְׁלַח mitti. *Infinit.* נִשְׁלֹחַ mittendo, *pro* הִשָּׁלֵחַ *juxta regulam communem.* Esth. 3. v. 13. *Pihel* שִׁלַּח dimittere, emittere, ejicere, expellere, impellere, deducere. Gen. 28. v. 6. Exod. 9. v. 7. Levit. 14. v. 7. Jud. 1. v. 8. Job 30. v. 35. 1. Reg. 11. v. 22. subvertere. Job 30. v. 12. nutrire. Ezech. 44. v. 20. amandare. Gen. 3. v. 24. Jerem. 3. v. 1. Ezech. 13. v. 20. Judic. 12. v. 9. *Puhal* שֻׁלַּח mitti, emitti, dimitti. Gen. 44. v. 3. Prov. 29. v. 15. Jud. 5. v. 15. Dan. 10. v. 11. Job 18. v. 8. *Hiphil* הִשְׁלִיחַ immittere. Levit. 26. v. 22. mittere. Exod. 8. v. 21. Amos 8. v. 11. Ezech. 14. v. 13. 2. Reg. 15. v. 37.

שֶׁלַח m. Missile, arma missilia. 2. Paral. 32. v. 5. telum, gladius, ensis. Joel. 2. v. 8. Job 33. v. 18. & c. 36. v. 12. pomarium, viridarium, locus arboribus fructiferis consitus; aquæductus. Nehem. 3. v. 15. Siloe *D. Hieronymo. Cum affixo* שִׁלְחוֹ gladium suum. Nehem. 4. v. 23. שִׁלְחוֹ gladius ejus. 2. Paral. 23. v. 10. *Plur. cum affixo* שְׁלָחַיִךְ propagines tuæ, plantationes tuæ, pomaria tua, viridaria tua. Cant. 4. v. 13.

שִׁלּוּחַ m. Munus, donum, *ita dictum, quod alicui mittatur. Plur.* שִׁלּוּחִים emissarii: munera, dona. Mich. 1. v. 14. dos. 1. Reg. 9. v. 16. *Cum affixo* שִׁלּוּחֶיהָ dona, dotes, dimissiones ejus. Exod. 18. v. 2.

שֻׁלְחָן m. Mensa. Exod. 25. v. 23. Isa. 21. v. 5. Ezech. 23. v. 41. 1. Reg. 18. v. 19. convivium. Psal. 23. v. 5. *Constr.* שֻׁלְחַן Exod. 35. v. 13. Dan. 11. v. 27. 1. Sam. 20. v. 28. *Cum affixo* שֻׁלְחָנוֹ mensæ ejus. 1. Reg. 10. v. 5. שֻׁלְחָנִי mensa mea. Jud. 1. v. 7. שֻׁלְחָנָהּ mensam suam. Prov. 9. v. 2. שֻׁלְחָנָם mensa eorum. Psal. 69. v. 23. *Plur.* שֻׁלְחָנוֹת mensæ.

Isa. 28. v. 8. *Constr.* שֻׁלְחֲנוֹת 1. Paral. 28. v. 16. Ezech. 40. v. 43.

Mensa panum propositionis confecta erat ex lignis Settim, & auro undique obducta; longitudine duos cubitos æquabat, latitudine unum, altitudine sesquicubitum. Pedibus quatuor incumbebat, quorum singuli annulo aureo erant instructi, cui vectis inserebatur, ut commodius, ac facilius portaretur. Hæc mensa inserviebat sustinendis decem panibus propositionis, ad quos recipiendos duodecim scutellæ super ea ordinatim erant dispositæ. De panibus propositionis vide dictionem פָּנִים p. 382.

שְׁלוּחוֹת f. *Plur.* Propagines, rami. *Cum affixo* שְׁלוּחֹתֶיהָ propagines ejus. Isa. 16. v. 8.

מִשְׁלָח m. Missio, extensio, emissio, immissio. *Constr.* מִשְׁלַח Deut. 12. v. 7. Isa. 7. v. 25.

מִשְׁלֹחַ m. Missus, missio, immissio, extensio. Isa. 11. v. 14. Esth. 9. v. 19.

מִשְׁלַחַת f. Missio, immissio. Psal. 78. v. 49. missile, gladius. Eccl. 8. v. 8.

שָׁלַט Præesse, præsidere, dominari, dominium, potestatem exercere, dominium habere. *Construitur cum præposit.* עַל, & ב. Eccl. 2. v. 19. & c. 7. v. 21. & c. 8. v. 9. Esth. 9. v. 1. & 6. Neh. 5. v. 15. *Hiphil* הִשְׁלִיט præficere, dominari facere, dominium concedere. Eccles. 5. v. 18. & c. 6. v. 2. dominari. Psal. 119. v. 133.

שַׁלִּיט m. Dominator, potens, prætor, præsul, princeps, præses, dynastes, dominus; dominium, potestatem habens. Genes. 42. v. 6. Eccles. 8. v. 8. & c. 10. v. 5. *Plur.* שַׁלִּיטִים præsides. Eccles. 7. v. 10. *Fœm.* שַׁלֶּטֶת dominatrix; procax *D. Hieronymo.* Ezech. 16. v. 30.

שִׁלְטוֹן m. Dominatio, potestas, dominium, potentia, autoritas. Eccles. 8. v. 4. & 8.

שְׁלָטִים m. *Plur.* Scuta, clypei, peltæ, umbones: arma. 2. Reg. 11. v. 10. 2. Paral. 23. v. 9. Jerem. 51. v. 11. *Constr.* שִׁלְטֵי Cant. 4. v. 4. 2. Sam. 8. v. 7. 1. Paral. 18. v. 7. *Cum affixo* שִׁלְטֵיהֶם scuta eorum. Ezech. 27. v. 11.

שלך *Hiphil* הִשְׁלִיךְ Jacere, abjicere, conjicere, dejicere, disjicere, injicere, objicere, projicere. *Construitur cum* עַל, אֶל, מִן, ל, ב. Genes. 37. v. 21. Exod. 4. v. 3. Lev. 14. v. 40. Num. 35. v. 20. Neh. 9. v. 11. Jerem. 22. v. 19. Amos 4. v. 3. Eccles. 3. v. 5. Dan. 8. v. 7. Psal. 2. v. 3. & 102. v. 11. Jos. 10. v. 11. *Hophal* הָשְׁלַךְ & הֻשְׁלַךְ abjectum, dejectum esse, projici. Jerem. 22. v. 28. Dan. 8. v. 11. Isa. 14. v. 19. & c. 34. v. 3. 2. Sam. 20. v. 21. Ezech. 19. v. 12. Psal. 22. v. 11.

שָׁלָךְ m. Mergus; *avis, quæ sic appellatur, quia ad capiendos pisces in aquam se projicit.* Levit. 11. v. 17. Deuter. 14. v. 16.

שַׁלֶּכֶת f. *Nomen portæ Hierosolymis, per quam sordes projiciebantur.* Isa. 6. v. 13. 1. Paral. 26. v. 16.

שָׁלַל Spoliare, expoliare, prædari, deprædari. Habac. 2. v. 8. Zach. 2. v. 8. Isa. 10. v. 6. Ruth 2. v. 17. 2. Sam. 6. v. 7. Ezech. 29. v. 19. & c. 38. v. 13. & c. 39. v. 10. *Niphal* נִשַׁל spoliari: Deut. 28. v. 40. negligere: remissum esse. 2. Paral. 29. v. 11. *Hithpahel* הִשְׁתּוֹלֵל dedere se in prædam, prædæ se exponere, spoliandum se præbere: diripi: prædæ patere. Psal. 76. v. 6. Isa. 59. v. 15. *Anomalum* אֶשְׁתּוֹלְלוּ in prædam dederunt se, *cum* א *pro* ה *ad formam Chaldæis usitatam*.

שׁוֹלָל m. Spoliatus. Mich. 1. v. 8. insanus, amens. Job 12. v. 17. & 19.

שָׁלָל m. Præda, spolium, exuviæ: manubiæ. Gen. 49. v. 27. Num. 31. v. 11. Zach. 2. v. 13. Psal. 68. v. 13. Jer. 21. v. 9. Dan. 11. v. 24. 1. Sam. 30. v. 16. supellex, facultates, divitiæ. Isa. 53. v. 12. *Constr.* שְׁלַל Deut. 3. v. 7. & c. 20. v. 14. 1. Sam. 14. v. 30. 2. Reg. 3. v. 23. *Cum affixo* שְׁלָלָהּ spolium ejus. Deut. 13. v. 16. וּשְׁלָלָם & spolium eorum. Esth. 8. v. 11. שְׁלַלְכֶם spolium vestrum. Isa. 33. v. 4. שְׁלָלֵךְ spolium tuum. Zach. 14. v. 1.

שָׁלַם Integrum, perfectum, absolutum esse, compleri, perfici, finiri. Genes. 15. v. 6. Ruth 2. v. 12. Isa. 60. v. 20. 1. Reg. 7. v. 25. Neh. 6. v. 15. retribuere, rependere. Psal. 7. v. 5. salutare. 2. Reg. 10. v. 13. pacificum esse, pacem habere, pacem colere, pace, prosperitate frui. Job 9. v. 4. & c. 22. v. 21. *Pihel* שִׁלֵּם absolvere, efficere, perficere, complere, explere, finire. Job 8. v. 6. 1. Reg. 9. v. 25. reddere, rependere, retribuere, pertexere, concordare, navare, solvere, persolvere, compensare, remunerare, redintegrare. Exod. 21. v. 34. & c. 22. v. 5. & 11. Lev. 5. v. 24. Judic. 1. v. 7. Job 41. v. 3. Psal. 50. v. 14. Prov. 13. v. 11. Hos. 14. v. 3. Isa. 59. v. 18. & c. 67. v. 5. Jerem. 32. v. 18. pacificum reddere. Job 8. v. 6. *Puhal* שֻׁלַּם perfici, reddi, retribui. Prov. 11. v. 31. & c. 13. v. 13. Jerem. 18. v. 20. Psal. 65. v. 2. Isa. 42. v. 19. *Hiphil* הִשְׁלִים perficere, exequi, absolvere, peragere, complere: defungi. Isa. 44. v. 26. Job 23. v. 14. pacem facere, inire. Deut. 20. v. 12. Jos. 10. v. 1. & 4. & c. 11. v. 19. 1. Reg. 22. v. 45. pacificare, reconciliare. Prov. 16. v. 7. *Hophal* הָשְׁלַם pacatum effici, pacari. Job 5. v. 23.

שִׁלֻּם *&* שִׁלּוּם m. Retributio. Mich. 7. v. 3. Hos. 9. v. 7. *Plur.* שִׁלּוּמִים retributiones. Isa. 34. v. 8. *Fœm. constr.* שִׁלְמַת Psal. 91. v. 8.

שִׁלֵּם m. Retributio. Deut. 32. v. 35. *D. Hieronymus* וְשִׁלֵּם & ego retribuam.

שָׁלֵם m. Integer, perfectus, completus, salvus, sospes, incolumis, pacificus. Gen. 15. v. 16. & c. 33. v. 18. 1. Reg. 7. v. 51. & c. 8. v. 61. 1. Paral. 29. v. 19. *nomen urbis, quæ postea* Jerusalem *dicta*. Gen. 14. v. 18. Psal. 76. v. 3. *Plur.* שְׁלֵמִים pacifici. Gen. 34. v. 21. Nah. 1. v. 12. *Constr.* שְׁלֵמֵי 2. Sam. 20. v. 19. *Fœm.* שְׁלֵמָה perfecta, completa, finita: pacifica. Gen. 15. v. 16. Deut. 25. v. 15. Amos 1. v. 6. 1. Reg. 6. v. 7. *Plur.* שְׁלֵמוֹת Deut. 27. v. 6.

שֶׁלֶם m. Sacrificium euchariſticum, *ſive* pacificum, *quod pro pace, & ſalute, ſive pro beneficiis acceptis offerebatur*. Amos 5. v. 22. *Plur.* שְׁלָמִים pacifica. Exod. 24. v. 5. & c. 32. v. 6. Levit. 7. v. 4. Deut. 27. v. 7. *Cum affixo* שְׁלָמָיו pacificorum ejus. Levit. 7. v. 15. וּבִשְׁלָמֵינוּ & in pacificis noſtris. Joſ. 22. v. 27. וְלִשְׁלָמֵיכֶם & ad pacifica veſtra. Num. 29. v. 39. וְאֶת־שְׁלָמֶיךָ & pacifica tua. Exod. 20. v. 24.

שָׁלוֹם m. Pax, proſperitas, concordia, ſalus, incolumitas, tranquillitas: integritas. Gen. 15. v. 15. & c. 43. v. 23. Deut. 20. v. 10. Job 15. v. 21. Jerem. 12. v. 5. 1. Reg. 22. v. 27. 1. Sam. 1. v. 17. *adjective* pacificus. Gen. 43. v. 27. 1. Sam. 25. v. 6. *Conſtr.* שְׁלוֹם 2. Sam. 11. v. 7. 2. Reg. 10. v. 13. Pſal. 35. v. 27. *Cum affixo* שְׁלֹמִי pacis meæ. Jerem. 20. v. 10. בִּשְׁלוֹמָהּ in pace ejus. Jerem. 29. v. 7. שְׁלוֹמֶךָ pax tua. Iſa. 48. v. 18. *Plur.* שְׁלוֹמִים perfectiones. Jer. 13. v. 19. retributiones. Pſal. 69. v. 23. *Cum affixo* בִּשְׁלָמָיו in paces ejus; *Septuaginta* in retribuendo; *D. Hieronymus* ad pacifica ſua. Pſal. 55. v. 21.

שַׁלְמֹנִים m. *Plur.* Retributiones. Iſa. 1. v. 23.

שלם שַׂלְמָה f. Veſtis, veſtimentum, indumentum, amictus, toga. Exod. 22. v. 9. Mich. 2. v. 8. Pſal. 104. v. 2. 1. Reg. 11. v. 29. *Conſtr.* שַׂלְמַת Exod. 22. v. 26. *Cum affixo* בְּשַׂלְמָתוֹ in veſte ſua. Deut. 24. v. 13. *Plur.* שַׂלְמוֹת veſtes. 2. Paral. 9. v. 24. Joſ. 22. v. 8. & שְׂלָמוֹת Joſ. 9. v. 5. *Cum affixo* שִׂמְלֹתֵיכֶם veſtes veſtræ. Deut. 29. v. 5. שַׂלְמֹתַי veſtimenta mea. Job 9. v. 31. שַׂלְמֹתֶיךָ veſtimentorum tuorum. Cant. 4. v. 11. שַׂלְמוֹתֵינוּ veſtes noſtræ. Joſ. 9. v. 13.

שָׁלַף Evaginare, educere, extrahere, detrahere, exuere, ſtringere. *De gladio proprie uſurpatur*. Num. 22. v. 23. & 31. Jud. 4. v. 14. & c. 8. v. 20. Pſal. 129. v. 6. 1. Sam. 17. v. 52. *Aliquando ſignificat* calceos detrahere, excalceare. Ruth 4. v. 8.

שָׁלשׁ f. Tres. Exod. 23. v. 17. Num. 33. v. 39. Deut. 19. v. 2. Iſa. 16. v. 14. 1. Paral. 21. v. 10. שָׁלשׁ שָׁנִים triennis. *Conſtr.* שְׁלשׁ Exod. 27. v. 1. Levit. 25. v. 21. Ezech. 40. v. 48. *Maſc.* שְׁלשָׁה Gen. 6. v. 10. Neh. 7. v. 29. Ezech. 40. v. 10. שְׁלשָׁה יָמִים triduum. *Communiter* שְׁלשֶׁת Gen. 7. v. 13. & c. 30. v. 36. Exod. 32. v. 28. 2. Sam. 23. v. 16. *Cum affixo* שְׁלָשְׁתְּכֶם vos tres. Num. 12. v. 4. לִשְׁלָשְׁתָּם tribus ipſis. Ezech. 40. v. 10. & c. 41. v. 16. *Plur.* שְׁלשִׁים c. triginta: trigeſimus. Gen. 5. v. 16. & c. 46. v. 15. 1. Sam. 9. v. 22. 2. Sam. 5. v. 5. 1. Reg. 2. v. 11.

שְׁלִישִׁי m. Tertius. Gen. 1. v. 13. Deut. 23. v. 9. 1. Paral. 3. v. 2. Joſ. 19. v. 10. *Plur.* שְׁלִשִׁים & שְׁלִישִׁים tertii, tertiani: tertiæ manſiones, triſtega. Gen. 6. v. 16. Num. 2. v. 24. 2. Reg. 1. v. 13. *Fœm.* שְׁלִשִׁית & שְׁלִישִׁית tertia; tertia pars. Num. 15. v. 6. Deut. 26. v. 12. Zach. 6. v. 3. Neh. 10. v. 13. tertio. 1. Sam. 3. v. 8. *cum* ה *redundante* שְׁלִישִׁתָה tertia, *ſc. vice*. Ezech. 21. v. 14. *ut infra*. *Cum affixo* שְׁלִשְׁתֵּךְ tertia pars tui. Ezech. 5. v. 12.

שְׁלִישִׁיָּה f. Tertia pars. Isa. 19. v. 24. triennis, trimus; triarius. Jerem. 48. v. 34. Isa. 15. v. 5.

שִׁלֵּשִׁים m. *Plur.* Tertiani, abnepotes, filii tertiæ generationis: tertii. Gen. 50. v. 23. Exod. 20. v. 5. & c. 34. v. 7.

שְׁלִישִׁיתָה Tertio, tribus vicibus, ter. Ezech. 21. v. 14.

שִׁלְשׁוֹם Dies tertius, nudius tertius, tertio abhinc die: antea. Gen. 31. v. 2. Exod. 21. v. 29. Deut. 19. v. 6. 1. Sam. 4. v. 7. & c. 10. v. 11. Jos. 3. v. 4. & c. 4. v. 18. Ruth 2. v. 11.

שָׁלִישׁ m. Tribunus, dux, princeps, tertius a rege, triarius: ternarius. 2. Reg. 7. v. 2. & c. 7. v. 17. & c. 9. v. 25. triens, triental, *mensura magna aridorum, & liquidorum*. Psal. 80. v. 6. Isa. 40. v. 12. *Cum affixo* שָׁלִישׁוֹ dux ejus. 2. Reg. 15. v. 25. *Plur.* שָׁלִשִׁים tribuni, duces, principes. Exod. 14. v. 7. 2. Reg. 10. v. 25. Ezech. 23. v. 23. *instrumenta musica ex tribus chordis constantia*. 1. Sam. 18. v. 6. magna, mirabilia, carmina: tripliciter *D. Hieronymo*. Prov. 22. v. 20. *Cum affixo* שָׁלִשָׁיו principum ejus. Exod. 15. v. 4. 2. Paral. 8. v. 9. וְשָׁלִשָׁיו & duces ejus. 1. Reg. 9. v. 22.

שָׁלִישִׁי m. Tribunitius, triarius. 2. Sam. 23. v. 8.

מִשְׁלֹשׁ m. Tertiatio: tres. Gen. 38. v. 24. *ubi* כְּמִשְׁלֹשׁ חֳדָשִׁים circiter tres menses.

שִׁלֵּשׁ *Pihel* Tertiare, tripartiri, tertio facere, triplicare, in tres partes dividere. Deut. 19. v. 3. 1. Sam. 20. v. 19. 1. Reg. 18. v. 34. *Puhal Part.* מְשֻׁלָּשׁ triennis; triplex. *Fœm.* מְשֻׁלֶּשֶׁת triennis. Gen. 15. v. 9. *R. Salomon totum versiculum citatum sic explicat*: cape mihi vitulas tres, & capras tres, & arietes tres. *Plur. fœm.* מְשֻׁלָּשׁוֹת triplicatæ. Ezech. 42. v. 6.

שֵׁם m. Nomen, vocabulum: fama, decus, gloria. Gen. 2. v. 11. & c. 6. v. 4. Psal. 20. v. 8. אִישׁ שֵׁם celebris: אַנְשֵׁי הַשֵּׁם viri celeberrimi. Deut. 26. v. 19. Prov. 22. v. 1. & c. 15. v. 17. κατ' ἐξοχὴν שֵׁם *dicitur* Deus. *Tunc autem semper habet præfixum* ה, הַשֵּׁם Levit. 24. v. 11. בְּלִי שֵׁם ignobilis. Deut. 28. v. 58. *Cum affixo* בִּשְׁמָם in nomine eorum. Hos. 2. v. 17. שְׁמָהּ nomen ejus. Gen. 17. v. 15. שְׁמֵנוּ nomen nostrum. Jos. 7. v. 9. בִּשְׁמִי in nomine meo. Isa. 43. v. 7. שִׁמְךָ nomen tuum. Psal. 8. v. 2. שְׁמֵךְ nomen tuum. Ezech. 16. v. 15. *Plur.* שֵׁמוֹת nomina. Gen. 2. v. 20. Num. 4. v. 32. 1. Paral. 4. v. 38. & 41. *Constr.* שְׁמוֹת Exod. 1. v. 1. Zach. 13. v. 12. Hos. 2. v. 17. *Cum affixo* שְׁמֹתָם nomina eorum. Gen. 25. v. 16. Exod. 28. v. 13. וּשְׁמוֹתָן & nomina earum. Ezech. 23. v. 4.

שָׁם Ibi, illic, hic: inibi: huc, illuc, isthuc; eo, illo. Gen. 2. v. 11. Psal. 14. v. 5. Ezech. 39. v. 28. *Cum* ה *paragogico* שָׁמָּה ibi, illic. Isa. 34. v. 15. Gen. 49. v. 31. eo: illuc. Job 1. v. 21. Deut. 12. v. 5. & 6. 2. Reg. 17. v. 27. מִשָּׁם inde, exinde, abhinc, illinc: posthac. Gen. 2. v. 10. & c. 49. v. 24. 2. Reg. 7. v. 2. tunc. Psal. 36. v. *ultimo*. Job

35.

35. v. 12. Psal. 14. v. 5. אֲשֶׁר שָׁם ubi. Gen. 2. v. 11. *Invenitur etiam cum* שׁ *conjunctum* שָׁם quod illic. Psal. 122. v. 4.

שָׁמַיִם m. *Dual.* Cœlum; cœli. Gen. 1. v. 1. & 8. & c. 15. v. 5. Jerem. 10. v. 2. 1. Zach. 8. v. 12. Gen. 24. v. 3. Deuter. 28. v. 12. יֹשֵׁב בַּשָּׁמַיִם cœlicola. *Constr.* שְׁמֵי cœli. Psal. 20. v. 7. & 148. v. 4. Thren. 3. v. 22. *Cum affixo* שְׁמֵיכֶם cœlos vestros. Levit. 26. v. 19. שָׁמָיו cœli ejus. Deut. 33. v. 28. שָׁמֶיךָ cœli tui. Deut. 28. v. 23.

שמד *Hiphil* הִשְׁמִיד Perdere, disperdere, delere, consumere, atterere, abolere, dissipare, dissolvere. Lev. 26. v. 30. Deut. 2. v. 22. & c. 4. v. 3. Jos. 23. v. 15. Mich. 5. v. 14. Amos 9. v. 8. 2. Sam. 14. v. 7. *Niphal* נִשְׁמַד perdi, disperdi, dissipari, consumi: perire, deficere, Gen. 34. v. 30. Deut. 4. v. 26. Jerem. 28. v. 8. Psal. 37. v. 38. Hos. 10. v. 8.

שָׂמַח Lætari, lætum, hilarem esse, gaudere: gratari, gratulari. *Construitur cum* בְּ, לְ, מִן, אֶל, עַל, לִפְנֵי. Exod. 4. v. 14. Deut. 14. v. 26. Mich. 7. v. 8. Isa. 14. v. 8. 2. Par. 6. v. 21. Psal. 16. v. 19. Zach. 10. v. 7. lucere, clarere. Prov. 13. v. 9. *Pihel* שִׂמַּח lætificare, lætitia afficere, exhilarare. Deut. 24. v. 5. Jud. 9. v. 13. Jerem. 31. v. 13. Hos. 7. v. 3. Prov. 10. v. 1. Thren. 2. v. 17. *Hiphil* הִשְׂמִיחַ idem. Psal. 89. v. 43.

שָׂמֵחַ m. Lætus, hilaris, alacer. Deut. 16. v. 15. Prov. 15. v. 13. *Plur.* שְׂמֵחִים læti. 1. Reg. 1. v. 45. *Constr.* שְׂמֵחֵי & שִׂמְחֵי Psal. 35. v. 26. Isa. 24. v. 7.

שִׂמְחָה f. Lætitia, gratulatio, hilaritas, alacritas, gaudium. Psal. 4. v. 8. Eccles. 2. v. 26. 1. Reg. 1. v. 40. Prov. 15. v. 21. *constr.* שִׂמְחַת Isa. 9. v. 3. Cant. 3. v. 11. Psal. 43. v. 4. & 45. v. 16. Jerem. 15. v. 16. *Cum affixo* בְּשִׂמְחַתְכֶם in lætitia vestra. Isa. 66. v. 5. שִׂמְחָתִי lætitiæ meæ. Psal. 137. v. 6. *Plur.* שְׂמָחוֹת lætitiæ. Num. 10. v. 10. Prov. 40. v. 10. Psal. 16. v. 11.

Nono Tabernaculorum die celebratur festum שִׂמְחַת תּוֹרָה lætitiæ legis, *eoque imponitur finis lectioni Pentateuchi, & a prima sectione rursus initium ducitur. Ut vero pueris quoque aliquod lætitiæ argumentum suppetat, poma, pyra, nuces, aliæque cupediæ, & bellaria a senioribus in synagoga iis tribuuntur. Deinde venditione munerum Ecclesiasticorum ad lectionem legis spectantium publice in synagogis per auctionem facta, festum Tabernaculorum omnino absolvitur.*

שָׁמַט Intermittere, remittere, intermissionem facere, relinquere, libere dimittere. Exod. 23. v. 11. Deut. 15. v. 2. relinqui. Jerem. 17. v. 4. demittere, deturbare, deorsum mittere, projicere, præcipitare. 2. Reg. 9. v. 33. calcitrare. 2. Sam. 6. v. 6. *Niphal* נִשְׁמַט dimovere se, dimitti, relinqui. Psal. 141. v. 6. absorberi *Septuaginta*; tolli *D. Hieronymo*. *Hiphil* הִשְׁמִיט remittere, intermittere, dimittere: præcipi-

tare. Deuter. 15. v. 3.

שְׁמִטָּה f. Dimissio, remissio, intermissio, relictio. Deut. 15. v. 1. & 2. & c. 31. v. 10. *Cum annus quilibet septimus vocaretur* שְׁמִטָּה Scemittà, *sciendum est, annum apud Hebræos vulgo vocatum Judaicum in annum Sabbaticum, & Jubilæum divisum fuisse. Itaque annus Sabbaticus dicebatur annus* שְׁמִטָּה Scemittà, *sc.* intermissionis, *quia eo anno vetitum Judæis debita exigere, servos retinere, & terram colere. Quamobrem singuli anni septimi erant Sabbata terræ, non secus, ac singuli dies septimi hebdomadæ Sabbata. Hinc apud Judæos triplicis generis Sabbata dabantur, alia dierum, alia hebdomadarum, alia annorum. Quod pertinet ad servos libertate anno Sabbatico donandos, id intelligendum de servis Hebræis, cum alienigenæ in libertatem non vindicarentur. Debitorum vero exactio illo tantummodo anno intermittebatur, debito manente, & salvo jure creditori illud sequentibus annis repetendi, & tradendi chirographi Synedrio magno ad jus exigendi renovandum. Quidam tamen volunt, id obtinuisse solummodo in terra Chanaan, in aliis autem locis debitorum remissionem fuisse perpetuam. Annus Jubilæus a die decimo mensis Septembris incipiebat, & ab anno decimo quarto ingressus in terram sanctam numerabatur. De anno Jubilæo vide in dictione* יוֹבֵל p. 175.

שמך שְׂמִיכָה f. Velum, operimentum, pallium, stragulum villosum: gausape. Judic. 4. v. 18.

שמל שְׂמֹאל m. Manus sinistra, læva, latus, *vel* pars sinistra. Gen. 24. v. 49. Isa. 9. v. 20. *cum* א *&* ו שְׂמאוֹל Num. 20. v. 17. Jos. 1. v. 7. 2. Paral. 3. v. 17. septemtrio. Genes. 14. v. 15. *Cum affixo* וְאֶת־שְׂמֹאלוֹ & sinistram suam. Gen. 48. v. 14. שְׂמֹאולָהּ sinistram ejus. Zach. 4. v. 11. שְׂמֹאלֵךְ sinistram tuam. Ezech. 16. v. 46. שְׂמֹאולָם sinistra sua. Jud. 7. v. 20.

שְׂמָאלִי m. Sinister, lævus. Ezech. 4. v. 4. 1. Reg. 7. v. 21. 2. Paral. 3. v. 18. *Fœm.* שְׂמָאלִית sinistra, læva. Levit. 14. v. 15, & 16. 2. Reg. 11. v. 11. 2. Paral. 23. v. 10.

הִשְׂמִיל *Hiphil* Sinistram petere, ad sinistram flectere, tendere, divertere, declinare. Genes. 13. v. 9. Isa. 30. v. 21. Ezech. 21. v. 16. 1. Paral. 12. v. 2. 2. Sam. 14. v. 19.

שִׂמְלָה f. Vestis, vestimentum, indumentum, amictus, cyclas. Isa. 3. v. 7. & c. 9. v. 5. Gen. 9. v. 23. 1. Sam. 21. v. 9. *Constr.* שִׂמְלַת Deut. 22. v. 5. *Cum affixo* וְשִׂמְלָתֵנוּ & vestimento nostro. Isa. 4. v. 1. שִׂמְלָתְךָ vestimentum tuum. Deut. 8. v. 4. *Plur.* שְׂמָלוֹת vestes. Gen. 45. v. 22. Exod. 3. v. 22. *Cum affixo* שִׂמְלֹתֵיכֶם vestimenta vestra. Gen. 35. v. 2. בְּשִׂמְלֹתָם in vestibus suis. Exod. 12. v. 34.

שמם שָׁמֵם *&* שָׁמַם Desolare, desolari, vastum esse, devastari, in desolationem redigi. Lev. 26 v. 32. Thren. 5. v. 18. Psal. 40. v. 16. Isa. 42. v. 14. Jerem. 12. v. 11.

stu-

ſtupere, obſtupeſcere, admirari, demirari. Job 17. v. 8. Iſa. 4. v. 1. & c. 52. v. 14. 1. Reg. 9. v. 10. Ezech. 26. v. 16. *hoc ſenſu conſtruitur cum* עַל. *Anomalum* שְׁמוֹת deſolare. Ezech. 36. v. 3. *Eſt Infinitivus Kal forma petita a Quieſcentibus tertia* ה. *Niphal* נָשַׁם deſolari. Levit. 26. v. 22. Soph. 3. v. 6. Iſa. 33. v. 8. obſtupeſcere. Jerem. 4. v. 9. Ezech. 4. v. 17. *Pihel* שׁוֹמֵם deſolare. Dan. 9. v. 27. & c. 11. v. 31. ſtupere. Eſdr. 9. v. 3. & 4. *Hiphil* הֵשַׁם deſolare, vaſtare, devaſtare. Job 16. v. 7. Mich. 6. v. 13. Num. 21. v. 30. deſolare facere. Levit. 26. v. 31. & 32. Ezech. 20. v. 26. ſtupere. Ezech. 3. v. 15. obſtupefacere. Ezech. 32. v. 10. *Hophal Infinit.* הָשַּׁמָּה deſolari ejus. 2. Paral. 36. v. 21. *ubi in* ה *in fine poſito intelligitur Mappik.* בָּהָשַּׁמָּה מֵהֶם, *pro* בְּהָשַּׁמָּהּ dum eſſet deſolata illis, *punctis transpoſitis.* Levit. 26. v. 34. & 45. *Imperat. plur.* וְהָשַּׁמּוּ & obſtupeſcite. Job 21. v. 5. *Hithpahel* הִשְׁתּוֹמֵם obſtupeſcere. Dan. 8. v. 27. Eccleſ. 7. v. 18. Iſa. 59. v. 16. & c. 63. v. 5. *Part.* מִשְׁתּוֹמֵם ſtupidus.

שֹׁמֵם m. Deſolans, deſolatum; ſtupendum, admirandum: deſolatio *D. Hieronymo.* Dan. 8. v. 13. & c. 9. v. 27. & c. 12. v. 11. deſolatus. Thren. 3. v. 11. *Plur.* שׁוֹמֵמִים perditi. Thren. 1. v. 16. *&* שׁוֹמֵמִין deſtructi: *cum* ן *Chaldæorum more.* v. 4. *Fæm.* שׁוֹמֵמָה deſerta. Iſa. 54. v. 1. deſolata. 2. Sam. 13. v. 20. *Plur.* שׁוֹמֵמוֹת deſolatæ. Iſa. 49. v. 8. *Conſtr.* שֹׁמְמוֹת Iſa. 61. v. 14. *Cum affixo* שֹׁמְמֹתֵינוּ deſolationes noſtras. Dan. 9. v. 18. שֹׁמְמֹתַיִךְ deſolationes tuæ. Iſa. 49. v. 19.

שְׁמָמָה f. Deſolatio, devaſtatio, ſolitudo, vaſtitas. Jer. 4. v. 27. & c. 32. v. 43. Ezech. 23. v. 33. Iſa. 1. v. 7. & c. 6. v. 11. & c. 62. v. 4. Soph. 1. v. 13.

שִׁמְמָה f. Idem. Ezech. 35. v. 7. *Plur.* שְׁמָמוֹת deſolationes. v. 9. *&* שִׁמְמוֹת Jerem. 25. v. 12. Ezech. 35. v. 9.

שִׁמָּמוֹן m. Stupor, admiratio, ecſtaſis, ſtupiditas. Ezech. 4. v. 16. & c. 12. v. 19.

שַׁמָּה f. Res ſtupenda, res admiratione digna. Jer. 5. v. 30. ſtupor, admiratio. Deut. 28. v. 37. Jerem. 8. v. 21. deſolatio, devaſtatio. Zach. 7. v. 14. Pſal. 73. v. 19. 2. Reg. 22. v. 19. *Plur.* שַׁמּוֹת deſolationes, ſolitudines. Pſal. 46. v. 9.

מְשַׁמָּה f. Stupor, admiratio. Ezech. 5. v. 15. deſolatio, vaſtitas. Ezech. 6. v. 14. *Plur.* מְשַׁמּוֹת deſolationes. Iſa. 15. v. 6. Jerem. 48. v. 34.

שמם שְׂמָמִית f. Araneus, aranea: ſimia: hirundo: ſtellio *D. Hieronymo.* Prov. 30. v. 28.

שָׁמֵן Saginari, impinguari, pinguem eſſe, pinguem evadere. Deut. 32. v. 15. Jerem. 5. v. 28. *Hiphil* הִשְׁמִין ſaginare, impinguare, pinguem reddere: excæcare *D. Hieronymo.* Iſa. 6. v. 10. impinguari. Neh. 9. v. 25.

שֶׁמֶן m. Pinguedo, oleum, unguentum. Gen. 28. v. 18. Levit. 8. v. 2. Prov. 21. v. 17.

2.

2. Reg. 4. v. 6. Isa. 5. v. 1. pinus, oliva. Neh. 8. v. 15. Isa. 41. v. 19. *Cum affixo* שַׁמְנָהּ olei ejus. Num. 4. v. 9. שַׁמְנִי oleum meum. Hos. 2. v. 5. וְשַׁמְנִי & oleum meum. Ezech. 16. v. 18. *Plur.* שְׁמָנִים pinguedines, unguenta. Amos 6. v. 6. Isa. 25. v. 6. *Cum affixo* שְׁמָנֶיךָ unguentorum tuorum. Cant. 1. v. 3. & c. 4. v. 10.

שָׁמֵן m. Pinguis, obesus, fertilis, opiparus, opulentus, dives. Gen. 49. v. 20. Judic. 3. v. 29. & c. 4. v. 18. Isa. 30. v. 23. Abac. 1. v. 16. *Fœm.* שְׁמֵנָה pinguis. Num. 13. v. 20. Neh. 9. v. 25.

שְׁמֹנֶה m. Octo. Exod. 26. v. 25. Num. 29. v. 29. 1. Sam. 17. v. 12. Jerem. 41. v. 15. *Constr.* שְׁמֹנַת Gen. 17. v. 12. Num. 2. v. 24. & c. 29. v. 29. *Fœm.* שְׁמֹנָה Gen. 5. v. 4. Exod. 26. v. 2. Ezech. 40. v. 9. 1. Reg. 7. v. 10. שְׁמוֹנֶה מֵאוֹת octingenti. *Plur. com.* שְׁמֹנִים octoginta. Gen. 5. v. 26. Exod. 7. v. 7. Num. 2. v. 9. 1. Reg. 6. v. 1. 1. Paral. 25. v. 7.

שְׁמִינִי m. Octavus. Levit. 9. v. 1. & c. 23. v. 39. 1. Reg. 6. v. 38. *Fœm.* שְׁמִינִית Lev. 25. v. 22. *instrumentum musicum ex octo chordis constans*. Psal. 6. v. 1. & 12. v. 1.

מִשְׁמָן & מַשְׁמָן m. Pinguedo. Isa. 17. v. 4. *Plur.* מַשְׁמַנֵּי pinguedines. Genes. 27. v. 28. & 39. Dan. 11. v. 24. *Cum affixo* בְּמִשְׁמַנֵּיהֶם pingues eorum. Psal. 78. v. 31. בְּמִשְׁמַנָּיו in pingues ejus. Isa. 10. v. 16.

מַשְׁמַנִּים m. *Plur.* Pinguia, pinguedines. Neh. 8. v. 10.

אַשְׁמַנִּים m. *Plur.* Pinguedines: sepulcra, loca desolata, *quæ concedebantur sepeliendis mortuis*. Isa. 59. v. 10. *ubi* בָּאַשְׁמַנִּים in caliginosis *D. Hieronymo*.

שָׁמַע Audire, exaudire: annuere: sentire. *Construitur cum* אֵת, & אֶל. Gen. 21. v. 12. Exod. 16 v. 9. Deut. 4. v. 33. & c. 12. v. 28. Thren. 3. v. 61. Nah. 3. v. 19. attendere, auscultare, parere, obtemperare, obedire. *Cum* אֶל, & ל. Gen. 3. v. 17. & c. 22. v. 18. & c. 28. v. 7. Isa. 36. v. 16. Prov. 5. v. 13. Jud. 2. v. 20. acquiescere. *Cum* ב, & ל. Gen. 26. v. 5. Levit. 26. v. 11. Jos. 24. v. 10. intelligere. Gen. 11. v. 7. & c. 41. v. 15. & c. 42. v. 23. 1. Reg. 3. v. 10. 2. Reg. 18. v. 26. *Anomalum* כְּשָׁמְעָהוּ cum audiret ipse. Isa. 30. v. 19. *cum* ה *paragogico, sequente affixo, pro* כְּשָׁמְעוֹ. *Niphal* נִשְׁמַע audiri. Jerem. 51. v. 46. Isa. 15. v. 4. & c. 60. v. 18. obtemperare, obedire. Psal. 18. v. 45. *Pihel* שִׁמַּע promulgare, audire facere, convocare. 1. Sam. 15. v. 4. & c. 23. v. 8. præcipere *D. Hieronymo*. *Hiphil* הִשְׁמִיעַ audiendum proponere; sonum edere, sonare, personare, resonare, pronuntiare, enuntiare, promulgare, prædicare, promulgatione convocare. *Construitur cum* אֶל, & עַל. Deuter. 4. v. 10. Jerem. 51. v. 27. Amos 4. v. 5. Isa. 45. v. 21. & c. 50. v. 29. & c. 51. v. 27. Jud. 13. v. 23. Psal. 26. v. 7. personare. 1. Paral. 16. v. 5. congregare facere. Jerem. 50. v. 29. & c. 51. v. 27.

שֵׁמַע, & שֶׁמַע, & שֹׁמַע m. Auditio, auditus, obedientia, rumor, fama, sermo, nun-

nuntium, sonus. Gen. 29. v. 13. Exod. 23. v. 1. Psal. 18. v. 45. Hos. 7. v. 12. Isa. 23. v. 5. *Cum affixo* שִׁמְעֲךָ auditum tuum. Num. 14. v. 15. שִׁמְעִי auditum meum. Isa. 66. v. 19. שִׁמְעָהּ famam ejus. Job 28. v. 22.

שְׁמוּעָה & שְׁמֻעָה f. Fama, rumor. 2. Sam. 13. v. 30. 1. Reg. 2. v. 28. Isa. 28. v. 9. *Constr.* שְׁמֻעַת 2. Sam. 4. v. 4. *Cum affixo* לִשְׁמֻעָתֵנוּ auditui nostro. Isa. 53. v. 1. *Plur.* שְׁמֻעוֹת rumores. Dan. 11. v. 45.

מִשְׁמָע m. Idem. *Constr.* מִשְׁמַע Isa. 11. v. 3.

מִשְׁמַעַת f. Auscultatio, obedientia. *Cum affixo* מִשְׁמַעְתֶּךָ auditum tuum. 1. Sam. 22. v. 14. מִשְׁמַעְתָּם obedientia eorum. Isa. 11. v. 14.

הַשְׁמָעוּת f. Auditus. Ezech. 24. v. 26.

שֶׁמֶץ m. Pars, particula, portiuncula; parum, pauxillum, tantillum, minimum alicujus rei. Job 4. v. 12. & c. 26. v. 14. *D. Hieronymus* venas *explicat*.

שִׁמְצָה f. Ignominia, infamia, vituperium, detractio. Exod. 32. v. 25.

שָׁמַר Custodire, tueri, servare, asservare, conservare, observare, reservare, excubare, excubias agere, vigilare, tenere, retinere, reponere, abscondere. *Construitur cum Accusativo, & interdum cum* אֶל, *&* ל. Genes. 18. v. 19. Deut. 7. v. 12. Amos 1. v. 11. Psal. 89. v. 29. Jerem. 5. v. 24. 1. Reg. 3. v. 6. 1. Sam. 26. v. 15. considerare, convertere, respicere, animadvertere. Genes. 37. v. 11. 2. Sam. 11. v. 16. *Cum* מִן *significat* cavere, custodire se. Jos. 6. v. 18. *Cum* עַל curam gerere. Prov. 6. v. 22. 1. Sam. 26. v. 17. *Cum alio Verbo sequente*, curare. 1. Reg. 2. v. 4. Eccles. 5. v. 12. expectare. Psal. 130. v. 6. Zach. 11. v. 11. *Part.* שֹׁמֵר custos. Genes. 4. v. 9. & c. 4. v. 9. *Plur.* שֹׁמְרִים custodes. Jud. 1. v. 24. *Constr.* שֹׁמְרֵי Jerem. 4. v. 17. Esther. 2. v. 21. *Niphal* נִשְׁמַר servari, cavere sibi, custodire se: præcavere. Exod. 19. v. 12. Jos. 23. v. 11. Mal. 2. v. 15. 2. Sam. 20. v. 10. Hos. 12. v. 13. *Part.* נִשְׁמָר cautus. *Pihel* שִׁמֵּר observare. Jon. 2. v. 8. *Hithpahel* הִשְׁתַּמֵּר cavere sibi, custodiri, observari. 1. Sam. 22. v. 24. Mich. 6. v. 16.

שָׁמִיר m. Sentis, senticetum, spina, vepris, vepretum. Isa. 5. v. 6. & c. 9. v. 18. lapis durissimus, adamas, magnes, silex, ferrum forte; cuprum. Isa. 7. v. 23. Jerem. 17. v. 1. Zach. 7. v. 12. *Cum affixo* וּשְׁמִירוֹ & veprem ejus. Isa. 10. v. 17.

שִׁמֻּרִים m. *Plur.* Custodiæ, observationes, vigiliæ. Exod. 12. v. 42.

שְׁמָרִים m. *Plur.* Fæces, *sic dictæ*, *quia conservant vinum*. Isa. 25. v. 6. *Cum affixo* שְׁמָרֶיהָ fæces ejus. Psal. 75. v. 9. שְׁמָרָיו fæces suas. Jerem. 48. v. 11. שִׁמְרֵיהֶם fæces suas. Soph. 1. v. 12.

שְׁמֻרוֹת f. *Plur.* Vigiliæ: palpebræ, *sic dictæ*, *quia sunt quasi oculorum custodia*. Psal. 77. v. 5.

מִשְׁמָר m. Custodia, carcer: statio. Gen. 40 v. 3. & 4. & c. 42. v. 17. Levit. 24. v. 12. Ezech. 38. v. 7. cautio, observatio. Prov. 4. v. 23. *Constr.* מִשְׁמַר carcer, custodia. Gen. 40. v. 3. *Cum affixo* מִשְׁמַרְכֶם custodiæ vestræ. Genes. 42. v. 19. בְּמִשְׁמָרוֹ in statione sua, Neh. 7. v. 3. *Plur. cum affixo* וּבְמִשְׁמָרָיו & in custodiis suis. Neh. 13. v. 14.

מִשְׁמֶרֶת f. Custodia, observatio, observantia: conservatio. Exod. 12. v. 6. & c. 16. v. 32. Numer. 3. v. 28. officium, munus, statio excubiarum. Numer. 3. v. 25. *Cum affixo* אֶת־מִשְׁמַרְתִּי custodiam meam. Levit. 18. v. 30. מִשְׁמַרְתְּךָ custodiam tuam. Num. 18. v. 3. אֶת־מִשְׁמַרְתּוֹ custodiam ejus. Numer. 3. v. 7. וּמִשְׁמַרְתָּם & custodia illorum. Numer. 3. v. 31. *Plur.* מִשְׁמָרוֹת custodiæ. Neh. 13. v. 30. *Constr.* מִשְׁמְרוֹת Nehem. 7. v. 3. *Cum affixo* בְּמִשְׁמְרֹתָם in custodiis suis. Num. 8. v. 26. מִשְׁמְרֹתָם custodias suas. 2. Paral. 7. v. 6. בְּמִשְׁמְרוֹתֵיהֶם in custodiis suis. 2. Paral. 31. v. 17.

אַשְׁמוּרָה f. Vigilia, custodia, excubiæ. Psal. 90. v. 4. *Plur.* אַשְׁמֻרוֹת vigiliæ. Psal. 63. v. 7. & 119. v. 147. Thren. 2. v. 19.

אַשְׁמֹרֶת f. Idem. Exod. 14. v. 24. Judic. 7. v. 19. 1. Sam. 11. v. 11. אַשְׁמֹרֶת הָרִאשׁוֹנָה concubium.

שֶׁמֶשׁ c. Sol, Titan. Gen. 15. v. 12. & c. 19. v. 23. & c. 28. v. 11. Deut. 24. v. 15. Abac. 3. v. 11. Psal. 84. v. 12. Joel. 2. v. 10. נֶגֶד הַשָּׁמֶשׁ palam, propalam, publice. *Cum affixo* שִׁמְשָׁהּ sol ejus. Jerem. 15. v. 9. שִׁמְשֵׁךְ sol tuus. Isa. 60. v. 20. *Plur. fœm. cum affixo* שִׁמְשֹׁתַיִךְ specularia tua, fenestræ tuæ. Isa. 54. v. 12. *D. Hieronymo* propugnacula tua.

שָׂנֵא Odisse, odio prosequi, odio, contemptui, neglectui habere. Gen. 26. v. 27. Exod. 18. v. 21. Deut. 16. v. 22. & c. 21. v. 15. Prov. 1. v. 29. Esth. 9. v. 16. Psal. 5. v 6 2. Sam. 13. v. 22. *Niphal Futur.* יִשָּׂנֵא odio erit, exosus erit. Prov. 14. v. 17. & 20. *Pihel* שִׂנֵּא odio habere. Numer. 10. v. 35. Psal. 55. v. 13. & 139. v. 21. Prov. 8. v. 36.

שְׂנִיאָה f. Exosa. Deut. 21. v. 15.

שִׂנְאָה f. Odium, malevolentia. Num. 35. v. 20. 2. Sam. 13. v. 15. Psal. 139. v. 22. *Constr.* שִׂנְאַת Deut. 1. v. 27. Psal. 25. v. 19. *Cum affixo* וּמִשִּׂנְאָתוֹ & propter odium ipsius. Deut. 9. v. 28. שִׂנְאָתָם odium eorum. Eccles. 9. v. 6. *Pluralis anomalus* מִשִּׂנְאָתֶךָ præ odio tuo. Ezech. 35. v. 11. Psal. 9. v. 15. Jer. 3. v. 2.

שנב אֶשְׁנָב m. Fenestra, fenestella, conspicillum, cancelli. Judic. 5. v. 28. *Cum affixo* אֶשְׁנַבִּי fenestram meam. Prov. 7. v. 6.

שָׁנָה Iterare, secundo, iterato facere, repetere, mutare, commutare, alterare; mutari, variari. Prov. 26. v. 11. Mal. 3. v. 6. Esth. 1. v. 7. & c. 3. v. 8. Prov. 17. v. 9. 1. Sam. 20. v. 10. Nehem. 13. v. 21. Thren. 4. v. 1. detrahere. Prov. 24. v. 21. *Niphal*

נִשְׁנָה

נִשְׁנָה iterari. Gen. 41. v. 32. *Pihel* שִׁנָּא *cum* א *pro* ה mutare, replicare, variare. 2. Reg. 25. v. 29. & שִׁנָּה. Jerem. 52. v. 32. Prov. 31. v. 2. Job 14. v. 20. *Puhal* שֻׁנָּה mutari, duplicari. Eccles. 7. v. 32. *Hithpahel* הִשְׁתַּנָּה mutare se. 1. Reg. 14. v. 2.

שְׁנַיִם m. *Dual.* Duo, bini. Gen. 6. v. 20. Deut. 19. v. 15. Jud. 12. v. 6. 1. Reg. 17. v. 12. *Constr.* שְׁנֵי Gen. 25. v. 23. Num. 7. v. 3. Ezech. 32. v. 1. *cum* עָשָׂר *vel* עֶשְׂרֵה *sæpe a fine assumit Mem præcedente Tzere, ut* שְׁנֵים עָשָׂר Gen. 17. v. 20. *Cum affixo* שְׁנֵיהֶם uterque, ambo. Gen. 21. v. 31. Exod. 22. v. 9. שְׁנֵינוּ ambo nos. Genes. 31. v. 37. שְׁנֵיכֶם ambo vos. Genes. 27. v. 45. *Fœm.* שְׁתַּיִם duæ, duo: *secundum regulam communem dicendum esset* שְׁנְתַּיִם, *sed euphoniæ gratia Nun elisum est, Daghes leni remanente*. Isa. 6. v. 12. 1. Regum 3. v. 16. *Reperitur etiam* שְׁתַיִם *sine Daghes in* ת. Prov. 30. v. 7. Isa. 51. v. 19. *Constr.* שְׁתֵּי, & שְׁתַּיִם Zach. 4. v. 12. Jud. 16. v. 3. Jon. 4. v. 11. Exod. 24. v. 4. *Cum affixo* שְׁתֵּיהֶן ambæ ipsæ. 1. Sam. 25. v. 43. לִשְׁתֵּיהֶן ambabus ipsis. Ezech. 23. v. 13.

שֵׁנִי m. Secundus, alter. Gen. 1. v. 8. & c. 30. v. 7. Exod. 25. v. 31. Jos. 19. v. 1. *Plur.* שֵׁנִים secundi. Gen. 6. v. 16. Num. 2. v. 16. *Fœm.* שֵׁנִיָה & שֵׁנִית secunda, altera. Zach. 4. v. 12. Gen. 4. v. 19. *Aliquando adverbiascit*, secundo, secunda vice, rursus, iterum. Gen. 41. v. 5. Exod. 27. v. 15. Jos. 5. v. 2. 2. Sam. 14. v. 29. & c. 16. v. 19.

שָׁנָה f. Annus: *ita dictus, vel quia Sol secundo redit ad punctum, unde incœperat; vel quia annus perpetua mutatione, & serie annum sequitur, juxta illud Poetæ*: in se sua per vestigia volvitur annus. *Alii volunt ita annum appellatum fuisse, quia in anno variæ temporum, ac rerum mutationes, vicissitudinesque contingunt.* Gen. 17. v. 21. Exod. 25. v. 29. & c. 30. v. 10. 1. Reg. 10. v. 25. שָׁנָה שָׁנָה *repetitum* annuatim, singulis annis. Deut. 14. v. 22. *Constr.* שְׁנַת Gen. 41. v. 50. Num. 33. v. 38. Dan. 1. v. 21. Isa. 34. v. 8. 1. Reg. 22. v. 41. *Cum affixo* שְׁנָתוֹ anni illius. Levit. 12. v. 6. שְׁנָתָהּ anni ipsius. Num. 15. v. 27. *Dual.* שְׁנָתַיִם biennium. Gen. 45. v. 5. Amos 1. v. 1. Jerem. 28. v. 3. *Plur. constr.* שְׁנוֹת anni. Deut. 32. v. 7. Prov. 4. v. 10. *Cum affixo* שְׁנוֹתַי annorum meorum. Isa. 38. v. 10. שְׁנוֹתֶיךָ anni tui. Psal. 102. v. 25. שְׁנוֹתֵינוּ annorum nostrorum. Psal. 90. v. 10. Ezech. 22. v. 4. *Masc.* שָׁנִים anni. Gen. 1. v. 14. & c. 41. v. 29. Mal. 3. v. 4. Ezech. 38. v. 8. 2. Paral. 14. v. 5. *Constr.* שְׁנֵי Gen. 41. v. 30. & 54. Isa. 21. v. 16. *Cum affixo* שָׁנָיו annos ejus. Levit. 25. v. 52. וּשְׁנֵיהֶם & anni eorum. Job 36. v. 11. שָׁנֵינוּ annos nostros. Psal. 9. v. 9.

Antequam Hebræi Ægyptiis servire misere coacti sunt, unicum tantummodo anni initium in rebus omnibus servaverunt; servitutis autem jugo Dei auxilio depulso, & excusso, quadruplex anni initium habuerunt. Annus enim sacer incipiebat a mense Martio, & inde festa ordinabantur, annique Regum numerabantur; civilis a mense Septembris, quo in contractibus, anno annorum, supputandis Jubilæis, annisque Sabbaticis utebantur. A mense

Augusti decimandorum pecorum initium ducebatur, & a mense Januario decimandorum fructuum ex arboribus collectorum. Itaque cum Judæi arbitrentur, terrarum orbem a Deo conditum fuisse novilunio mensis Septembris, annos ab orbe condito numerare incipiunt ab eodem mense, & Kalendaria sua etiam id temporis juxta ipsum ordinant. Ceterum ad cognoscendos Christianorum annos ex annis Judaicis, ut, quo anno liber aliquis Hebraicus editus sit, innotescat, id observa. Annis Judæorum adde annos mille ducentos, & quadraginta, statimque quæsitus annus æqualis Christianorum consuetudini numerandi annos, & numero annorum apud ipsos emerget. Exempli gratia liber editus est anno apud Judæos quadringentesimo octogesimo octavo, huic numero adjectis annis mille, ducentis, & quadraginta, juxta Christianorum supputationem erit editus anno millesimo septingentesimo vigesimo octavo. Porro varias variis temporibus numerandi annos rationes habuisse Hebræos ex Sacra Scriptura, & aliis scriptoribus colligitur. Primo itaque Israëlitæ an[illegible] numerarunt ab egressu ex Ægypto usque ad Templi Salomonici extructionem; deinde ab ejus extructione; postea ab excidio; denique a regimine Regum exterorum, ut constat ex Prophetis. Hic autem mos usque ad Alexandrum Magnum obtinuit, post quem ab ejus imperio anni supputati, & obsignati contractus per mille, & amplius annos. Tandem consuetudo numerandi annos ab orbe condito paulatim invaluit. Ceterum die primo mensis תִּשְׁרִי *sc. Septembris, qui est initium novi anni, Judæi clangunt tubis, se tondent, & albis vestibus induuntur ad indicandam cordis munditiem, balnea subeunt, in cœmeterio Deum orant, ut sibi velit propitius esse propter justos illic sepultos, & ab omni opere servili abstinent. Festum autem hoc Tubarum appellatur, quia hoc festo tubis, & buccinis clangebant, juxta illud Psalmi* 80: buccinate in Neomenia tuba, in insigni die solemnitatis vestræ, quia præceptum est in Israel. *Rabbini ajunt, hoc die severum a Deo judicium exerceri, & coram illo tres libros aperiri, primum nefariis, & facinorosis hominibus refertum esse, in altero pios, & religiosos contineri, in tertio vero medium quoddam genus hominum, qui ab ipsis Mediocumi appellantur, esse descriptum, propter ambiguam quamdam vivendi rationem nec justorum, nec injustorum numero adscribendorum. De his vero addunt, eos, si ab initio novi anni ad diem decimum ejusdem mensis, in quem festum Expiationis incidit, resipiscant, & religionem ex animo sectantes virtuti se totos dedant, piis annumerari; si vero secus agant, & in vitia præcipites sponte ruant, æternis impiorum cruciatibus reservari.*

Porro inter omnes Interpretes convenit, annum apud Judæos Lunarem fuisse ex mensibus duodecim, scilicet diebus trecentis, & quinquaginta quatuor compositum, eumque duplicem, alterum naturalem, & vulgarem, alterum civilem, & sacrum dictum. Itaque cum an-

annus Solaris ex diebus tercentis, & sexaginta quinque, ac quadrante constet, intercalationem undecim dierum Judæi adhibuerunt, ut annum Lunarem Solari æquarent. De numero duodecim mensium nullus ambigendi locus relinquitur legenti caput quartum Danielis, caput tertium Esthera, & caput quartum libri tertii Regum, ubi de duodecim mensibus expressa mentio. Annum naturalem incipientem a mense Septembri habes ex capite vigesimo tertio Exodi, & institutionem sacri ex capite duodecimo ejusdem libri. Quod attinet ad intercalationem a Deo non præceptam, a Prophetis tamen usurpatam, secundo, & quarto quoque anno eam Judæi inseruerunt post mensem duodecimum ab ipsis אֲדָר Adàr, *hoc est Februarium appellatum. Quamobrem alternis vicibus propter quadrantem decimus tertius mensis dictus* וַאֲדָר Vaadar *ex diebus viginti duobus, & viginti tribus constabat.*

שָׁנִי m. Dibaphum, coccinum, coccineum, color rubeus, *vulgo* cremisì, grana. Gen. 38. v. 28. Exod. 25. v. 26. & 28. Cant. 4. v. 3. 2. Sam. 1. v. 24. filum coccineum. Gen. 38. v. 28. *Constr.* שְׁנִי Lev. 14. v. 4. & 6. Num. 19. v. 6. *Plur.* שָׁנִים vestes coccineæ. Prov. 31. v. 21.

שִׁנְאָן m. Iteratio; duplicitas: *aliis* angelus. Psal. 68. v. 18.

מִשְׁנֶה m. Duplicitas, duplum, duplex, secundus, secunda pars: exemplar, exemplar duplicatum, & iteratum: vicarius, alter, diversus, varius. Gen. 43. v. 15. Esth. 10. v. 3. Jerem. 17. v. 18. collegium; pars urbis secunda, *ubi schola erat.* 2. Reg. 22. v. 14. secundi ordinis. 2. Reg. 23. v. 4. מִשְׁנֵה תוֹרָה Deuteronomium. *Constr.* מִשְׁנֵה Deut. 17. v. 18. *Cum affixo* וּמִשְׁנֵהוּ & secundus *ejus.* 1. Sam. 17. v. 13. *Plur.* מִשְׁנִים secundi, duplices: duplicia. Esdr. 1. v. 10. 1. Sam. 15. v. 9. 1. Paral. 15. v. 18.

מִשְׁנָה f. Misnà *est una ex duabus præcipuis partibus Talmud, quarum altera est* גְּמָרָה Ghemarà. *Itaque Misnà, sive* תּוֹרָה שֶׁבְּעַל פֶּה *est lex, quam Judæi a Deo Mosi in monte Sinai ore traditam dicunt, & a Mose per traditionem integram, atque incorruptam usque ad tempora Antonini Imperatoris servatam credunt. Cum vero R. Jehudà inter Hebræos sapientissimus, ne paulatim oblivioni tradita periret, eam ex schedulis omnibus, quibus memoriæ caussa continebatur, collectam anno Christi centesimo quinquagesimo literis mandasset, Judæi omnes tum terram Sanctam, tum Babyloniam incolentes eam sibi sancte, religioseque servandam decreverunt. Altera pars Ghemarà dicta est supplementum, sive commentarium quoddam variis temporibus a Rabbinis ad explicandam legem ore traditam compositum, & nonnullas disputationes inter Judæos habitas complectens. Si plura de Talmude desideras, vide pag.* 241.

שָׁנַן Acuere, exacuere. Deut. 32. v. 41. Psal. 64. v. 4. Prov. 25. v. 18. Isa. 5. v. 28. *Pahul* שָׁנוּן acutus, Prov. 25. v. 18. *Pihel* שִׁנֵּן acuere, diligenter inculcare,

repetere, ingeminare, iterare: narrare *D. Hieronymo*. Deuter. 6. v. 7. *Hithpahel* הִשְׁתּוֹנֵן seipsum exacuere. Psal. 73. v. 31. *ubi* וְכִלְיוֹתַי אֶשְׁתּוֹנָן *Septuaginta* & lumbi mei commutati sunt; *D. Hieronymus* & lumbi mei velut ignis fumigans.

שֵׁן c. Dens, scopulus acutus, rupes. Exod. 21. v. 24. Amos 3. v. 15. Psal. 45. v. 9. Thr. 2. v. 16. 1. Sam. 14. v. 4. ebur. 1. Reg. 10. v. 18. Ezech. 27. v. 15. 1. Reg. 22. v. 39. *Cum affixo* שִׁנּוֹ dens ejus. Exod. 21. v. 27. *Dual.* שִׁנַּיִם dentes. Gen. 49. v. 12. Amos 4. v. 6. 1. Sam. 2. v. 13. *Constr.* שִׁנֵּי dentes. Psal. 3. v. 8. Jerem. 31. v. 28. *Cum affixo* שִׁנֵּיהֶם dentes eorum. Psal. 57. v. 5. בְּשִׁנָּיו in dentibus ejus. Job 16. v. 9.

שְׁנִינָה f. Dicterium, proverbium, dictum acutum, fabula, ænigma, narratio: sermo jugis, assiduus. Deut. 28. v. 37. 1. Reg. 9. v. 7. Jerem. 24. v. 9. 2. Paral. 7. v. 20.

שֶׁנְהַבִּים m. *Plur.* Dentes elephantum: ebora. 1. Reg. 10. v. 22.

שנס *Pihel* שִׁנֵּס Accingere. 1. Reg. 18. v. 46. *Alibi in Sacris literis non invenies.*

שסה Diripere, prædari, deprædari. Hos. 13. v. 15. Judic. 2. v. 24. Psal. 44. v. 11. 1. Sam. 14. v. 48. & c. 23. v. 1. *& cum* א *pro* ו, שֹׁאסַיִךְ diripientes te. Jerem. 30. v. 16.

שסס Diripere, prædari, deprædari, populari, depopulari. Jud. 2. v. 14. 1. Sam. 17. v. 54. Psal. 89. v. 42. *Niphal* נָשַׁס diripi. Zach. 14. v. 2. Isa. 13. v. 16.

מְשִׁסָּה f. Direptio, præda, depopulatio. Isa. 42. v. 22. Jerem. 30. v. 16. *Plur.* מְשִׁסּוֹת direptiones. Abac. 2. v. 7.

שסע Findere, diffindere, dividere, scindere, discindere; bifidum, diffissum esse. *Usurpatur de animalibus ungulas bifidas habentibus.* Levit. 11. v. 7. & 26. Deuter. 14. v. 6. & 7. *Pihel* שִׁסַּע idem. Levit. 1. v. 17. Judic. 14. v. 6. 1. Sam. 24. v. 8.

שֶׁסַע m. Fissura. Levit. 11. v. 7. Deut. 14. v. 6.

שסף *Pihel* שִׁסֵּף Dilaniare, discerpere, discindere, dissecare; in frusta concidere *D. Hieronymo*. 1. Sam. 15. v. 33.

שעה Aspicere, conspicere, respicere, attendere. *Construitur cum* אֶל. Gen. 4. v. 5. avertere se, desistere, desinere, recedere, dimittere. *Construitur cum* מִן, *vel* מֵעַל. Isa. 22. v. 4. Job 7. v. 19. & c. 14. v. 6. delectari, oblectari re aliqua. Psal. 119. v. 117. *Construitur cum* בּ. caligare, illini, obduci. Isa. 32. v. 2. inniti, incumbere, fidere. *Cum* עַל. Isa. 17. v. 7. & c. 31. v. 1. *Pihel* שִׁעֲשַׁע delectare, oblectare: delectari, oblectare se: jucundari, ludere, lætari. Isa. 1. v. 4. Psal. 94. v. 19. & 119. v. 70. *Puhal Futur.* תְּשָׁעֳשָׁעוּ oblectabimini. Isa. 66. v. 12. *Hiphil* הָשַׁעָה avertere se. Psal. 39. v. 14. *ubi Anomalum* הָשַׁע respice: *formam habet a* שׁוּעַ, *significationem a* שָׁעָה, *pro* הָשַׁע *per apo-*

copem, quod loco הַשְׁעֵה. *Hithpahel* הִשְׁתַּעָה stupere, obstupescere, metuere, pavere: aspicere hinc inde. *Anomalum* נִשְׁתָּעָה obstupescemus; *aliis* narrabimus. Isa. 41. v. 23. *Futurum cum Kametz in fine præter morem, pro* נִשְׁתָּעֶה. *Ex Hithpahel autem geminato* אֶשְׁתַּעֲשָׁע lætabor; *Septuaginta* meditabor. Psal. 119. v. 16.

שַׁעֲשֻׁעִים m. *Plur.* Oblectationes, deliciæ, oblectamenta, lætitiæ. Jerem. 31. v. 20. Prov. 6. v. 30. & c. 8. v. 30. *Cum affixo* שַׁעֲשׁוּעָיו lætitiarum ejus. Isa. 5. v. 7. שַׁעֲשֻׁעָי lætitiæ meæ; *Septuaginta* meditatio mea; *D. Hieronymus* delectatio mea.

מִשְׁעָה m. Aspectus; *aliis* lenitas, mollities. *Cum affixo* לְמִשְׁעִי ad aspectum meum. Ezech. 16. v. 4.

שעט שַׁעֲטָה f. Sonitus, strepitus, plausus, fortis pedum percussio. *Constr.* שַׁעֲטַת Jerem. 47. v. 3.

שַׁעַטְנֵז m. Varie commixtum, vestimentum ex diversis rerum generibus confectum, *veluti ex lana, & lino, quod erat prohibitum; pannus vulgo appellatus* tabì. Levit. 19. v. 19. Deut. 22. v. 11.

שעל שֹׁעַל m. Pugnus, pugillus. *Cum affixo* בְּשָׁעֳלוֹ pugno suo. Isa. 40. v. 12. *Plur.* שְׁעָלִים pugni. 1. Reg. 20. v. 10. *Constr.* שַׁעֲלֵי Ezech. 13. v. 19.

שׁוּעָל m. Vulpes. Nehem. 4. v. 3. *Est etiam villæ nomen ita appellatæ vel a vulpibus, vel a vulpium foveis.* Nehem. 11. v. 27. *Plur.* שׁוּעָלִים vulpes. Thren. 5. v. 18. Psal. 63. v. 11. Ezech. 13. v. 4. Cant. 2. v. 15.

מִשְׁעוֹל m. Trames, semita, iter, callis, via angusta. Num. 22. v. 24.

שען *Niphal* נִשְׁעַן Niti, inniti, fulciri, hærere, conjungi, incumbere. *Construitur absolute, & cum* עַל, *interdum cum* אֶל, ל, *&* תַּחַת. Gen. 18. v. 4. Num. 21. v. 15. Isa. 10. v. 20. & c. 50. v. 10. Prov. 3. v. 15. 2. Sam. 1. v. 6. Judic. 16. v. 26. sperare. 2. Paral. 13. v. 18.

מִשְׁעָן m. Scipio, baculus, bacillus, pedum, sustentaculum, columen, fulcrum, fulcimentum. Psal. 18. v. 19. 2. Sam. 22. v. 19. *Constr.* מִשְׁעַן robur. Isa. 3. v. 1.

מַשְׁעֵן m. Idem. Isa. 3. v. 1.

מַשְׁעֵנָה f. Idem. Isa. 3. v. 1.

מִשְׁעֶנֶת f. Idem. Judic. 6. v. 21. 2. Reg. 4. v. 31. & c. 18. v. 21. Isa. 36. v. 6. *Cum affixo* מִשְׁעַנְתּוֹ baculum suum. Exod. 21. v. 19. Zach. 8. v. 4. מִשְׁעַנְתִּי baculum meum. 2. Reg. 4. v. 29 *Plur. cum affixo* בְּמִשְׁעֲנֹתָם in baculis suis. Num. 21. v. 18.

שָׁעַר Æstimare, existimare, cogitare, animo volvere, conjicere, conjectare. Prov. 23. v. 7.

שַׁעַר m. Porta: fores. *Juxta nonnullorum sententiam hoc nomine portæ appellatæ sunt, quasi*

quasi a שָׂעַר horrere, *vel quia horrendæ erant ob amplitudinem, & munitionem; vel quia in illis judicia exercebantur. Atque hinc fit, ut sæpe in Sacris literis portæ nomen judicii locum, & publicos conventus significet.* Gen. 22. v. 17. Exod. 38. v. 31. Deut. 22. v. 15. Neh. 2. v. 13. שַׁעַר הַמֶּלֶךְ aula, curia. *Dual.* שַׁעֲרַיִם *nomen proprium oppidi.* Jos. 15. v. 36. 1. Sam. 17. v. 52. *Plur.* שְׁעָרִים valvæ. 2. Reg. 23. v. 9. Psal. 24. v. 9. mensuræ, modii. Genes. 26. v. 12. *Constr.* שַׁעֲרֵי Psal. 87. v. 2. *Cum affixo* שְׁעָרֶיהָ portæ ejus. Thren. 1. v. 4. בִּשְׁעָרַיִךְ in portis tuis. Psal. 122. v. 2. בִּשְׁעָרֶיךָ in portis tuis. Deut. 5. v. 14. שַׁעֲרֵיהֶם portas eorum. Ezech. 21. v. 15.

שֹׁעֵר m. Janitor, ostiarius, custos portæ. 2. Paral. 31. v. 14. 2. Sam. 18. v. 27. 2. Reg. 7. v. 10. *Plur.* שֹׁעֲרִים janitores. Neh. 7. v. 1. & c. 12. v. 25. 1. Paral. 23. v. 5. 2. Reg. 7. v. 11. *Constr.* שֹׁעֲרֵי 2. Paral. 23. v. 4.

שֹׁעָר m. Horrendus, sordidus, turpis, fœdus. *Plur.* שֹׁעָרִים turpes, sordidi, fœdi. Jerem. 29. v. 17.

שַׁעֲרוּרָה f. Res horrenda, turpis: turpitudo, fœditas. Jerem. 5. v. 30. *mirabilia D. Hieronymo.*

שַׁעֲרוּרִית f. Idem. Jerem. 18. v. 13.

שַׁעֲרוּרִיָּה f. Idem. Hos. 6. v. 10. horrenda *D. Hieronymo.*

שָׂעַר Metuere, timere, horrere, horrescere, inhorrescere, formidare, horripilare. Ezech. 27. v. 35. & c. 32. v. 10. Psal. 58. v. 10. Deuter. 32. v. 17. Jerem. 2. v. 12. *Pihel* שֵׂעֵר conturbare, deturbare. Job 27. v. 21.

שַׂעַר m. Pavor, metus, horror, horripilatio. Job 18. v. 20. turbo. Isa. 28. v. 2. capillus, pilus. Isa. 7. v. 20. *Cum affixo* שַׂעֲרֵךְ pilus tuus. Cant. 4. v. 1. *Fœm.* שַׂעֲרָה pilus. Judic. 20. v. 16. *Constr.* שַׂעֲרַת Job 4. v. 15. 1. Sam. 14. v. 47. 2. Sam. 14. v. 13. *Cum affixo* מִשַּׂעֲרָתוֹ de capillo ejus. 1. Reg. 1. v. 52. *Plur.* שַׂעֲרוֹת Psal. 40. v. 13. & 69. v. 15.

שֵׂעָר m. Pilus, capillus. Gen. 25. v. 25. Levit. 13. v. 3. & 10. 2. Reg. 1. v. 8. *Constr.* שְׂעַר Levit. 13. v. 25. Num. 6. v. 5. & 18. Jud. 16. v. 22. *Cum affixo* שְׂעָרוֹ pilum suum. Levit. 14. v. 8. וּשְׂעָרֵךְ & pilus tuus. Ezech. 16. v. 7.

שָׂעִיר m. Pilosus, villosus, hirsutus, hispidus. Gen. 27. v. 11. hircus, hœdus. Levit. 4. v. 24. & c. 16. v. 18. dæmon sylvestris, satyrus. Isa. 34. v. 14. *Constr.* שְׂעִיר Gen. 37. v. 31. Levit. 4. v. 23. *Plur.* שְׂעִירִים scopes, *aves horrendæ*: pilosi *D. Hieronymo*. Isa. 13. v. 21. hirci. Levit. 16. v. 7. 2. Paral. 11. v. 15. dæmones, satyri. Levit. 17. v. 7. imbres, pluviæ tenues. Deut. 32. v. 2. *Constr.* שְׂעִירֵי Levit. 16. v. 5. *Fœm.* שְׂעִירָה capra, hirca, capella. *Constr.* שְׂעִירַת Levit. 4. v. 28. & c. 5. v. 6. *Plur.* שְׂעִירוֹת pilosæ, hispidæ. Gen. 27. v. 23.

שְׂעֹרָה f. Hordeum. Deut. 8. v. 8. Isa. 28. v. 26. Joel. 1. v. 11. Job 31. v. 40. *Plur.* שְׂעֹרִים hordea: ptisana. Lev. 27. v. 16. Ruth 2. v. 17. & 23. & c. 3. v. 3. 1. Paral. 11. v. 13.

שפה *Niphal* נִשְׁפָּה Eminere, emergere: eminens, altum, excelsum esse: caliginosum esse *D. Hieronymo*. Isa. 13. v. 2. *Puhal* שֻׁפָּה elevari, eminens reddi: nudari *D. Hieronymo*. Job 33. v. 21.

שְׁפִי m. Clivus, altitudo, vallis, planities: *aliis* solus; velociter *D. Hieronymo*. Num. 23. v. 3. acclivis. *Plur.* שְׁפָיִים loca excelsa, viæ, rupes, colles, plana. Jerem. 3. v. 2.

שְׁפוֹת f. *Plur.* Casei. 2. Sam. 17. v. 29.

שָׂפָה f. Labium, *proprie oris*: rictus: labrum, ora, fimbria, margo, ripa, littus, crepido, extremitas: loquela, locutio, sermo, lingua, idioma. Genes. 11. v. 1. & 6. Judic. 7. v. 22. Soph. 3. v. 9. *Constr.* שְׂפַת littus, ripa. Gen. 22. v. 17. & c. 41. v. 3. labium, lingua, Psal. 8. v. 6. ora. Exod. 26. v. 4. ripa. Dan. 12. v. 5. *Cum affixo* עַל־שְׂפָתוֹ in ora ejus. Exod. 28. v. 26. שְׂפָתָם linguam eorum. Genes. 11. v. 7. שְׂפָתָהּ labium ejus. Ezech. 43. v. 14. *Dual.* שְׂפָתַיִם labia. Prov. 10. v. 8. Levit. 5. v. 4. Isa. 6. v. 5. chytropodes. Psal. 68. v. 14. *Constr.* שִׂפְתֵי labia. Psal. 17. v. 1. Prov. 14. v. 7. & c. 15. v. 7. *Cum affixo* שְׂפָתָיו labiorum ejus. Isa. 11. v. 4. שְׂפָתֶיךָ labia tua. Prov. 5. v. 2. שְׂפָתַי labia mea. Psal. 51. v. 17. שִׂפְתֵימוֹ labiorum ipsorum. Psal. 59. v. 13. שִׂפְתֵיהֶם labia eorum. Prov. 24. v. 2. *Plur.* שִׂפְתוֹת labia. Eccles. 10. v. 12. *Cum affixo* שִׂפְתוֹתָיו labia ejus. Cant. 5. v. 13. שִׂפְתוֹתַיִךְ labia tua. Cant. 4. v. 3. שִׂפְתוֹתֵיכֶם labia vestra. Isa. 59. v. 3. בְּשִׂפְתוֹתֶיךָ in labiis tuis. Psal. 45. v. 3.

שפח שִׁפְחָה f. Ancilla, famula, pedissequa. Gen. 16. v. 1. Exod. 11. v. 5. 2. Sam. 25. v. 41. *Constr.* שִׁפְחַת Gen. 16. v. 8. *Cum affixo* שִׁפְחָתֵךְ ancilla tua. Gen. 16. v. 6. שִׁפְחָתְךָ ancilla tua. 1. Sam. 1. v. 18. *Plur.* שְׁפָחוֹת ancillæ. Gen. 12. v. 16. & c. 33. v. 6. Esth. 7. v. 4. 2. Paral. 28. v. 12. *Cum affixo* שִׁפְחֹתֶךָ ancillarum tuarum. Ruth 2. v. 13. *deficit Jod*. וְאֶת־שִׁפְחוֹתֵיכֶם & ancillas vestras. 1. Sam. 8. v. 16.

מִשְׁפָּחָה f. Familia, genus, gens, cognatio. Esth. 9. v. 28. Amos 3. v. 1. 2. Sam. 14. v. 9. *Constr.* מִשְׁפַּחַת Num. 36. v. 12. Zach. 12. v. 12. Ruth 2. v. 1. *Cum affixo* מִשְׁפַּחְתִּי familiam meam. Gen. 24. v. 38. מִמִּשְׁפַּחְתּוֹ de familia ejus. Num. 27. v. 11. *Plur.* מִשְׁפָּחוֹת familiæ. Zach. 12. v. 12. *Constr.* מִשְׁפְּחוֹת Psal. 22. v. 28. nationes. Amos 3. v. 2. Ezech. 20. v. 32. *Cum affixo* לְמִשְׁפְּחֹתָיו per familias suas. Num. 11. v. 10. בְּמִשְׁפְּחוֹתָם in familiis suis. 1. Paral. 4. v. 38. לְמִשְׁפְּחֹתֵיהֶם per familias suas; *D. Hieronymus* secundum genus suum. Gen. 8. v. 19.

שָׁפַט Judicare, adjudicare, dijudicare, judicium exercere, judicem agere, jus dicere, sententiam ferre, controversias dirimere, decernere. Exod. 18.

v. 16.

v. 16. Isa. 2. v. 4. Eccles. 3. v. 17. Deut. 1. v. 16. Judic. 16. v. 31. regere rempublicam, administrare leges, jura præscribere, Gen. 19. v. 9. 1. Sam. 4. v. 18. pœnas sumere, punire: imperitare. 2. Paral. 20. v. 12. *Niphal* נִשְׁפַּט judicari, judicium subire, in jus venire, in jus vocari, litigare, disceptare, judicio contendere, pœnas sumere. Isa. 66. v. 16. Ezech. 17. v. 20. & c. 20. v. 36. Psal. 37. v. 33. & 109. v. 7. *cum significat* disceptare, *plerunque construitur cum* אֵת *pro* עִם. Prov. 29. v. 9. *Pihel* שׁוֹפֵט *cum Cholem loco Daghes*, judicare. Judic. 4. v. 4. Job 9. v. 15.

שֹׁפֵט, *&* שׁוֹפֵט m. Judicans, judex. Jerem. 11. v. 20. Prov. 29. v. 14. Isa. 3. v. 2. *Cum affixo* שֹׁפְטֵנוּ judex noster. Isa. 33. v. 22. *Plur.* שֹׁפְטִים judices. Deut. 19. v. 17. Psal. 58. v. 12. Judic. 2. v. 16. אֶל־שֹׁפְטֵיהֶם judicibus suis. Judic. 2. v. 17. וְשֹׁפְטֶיךָ & judices tui. Deuter. 21. v. 2. שֹׁפְטֵינוּ judices nostros. Dan. 9. v. 12.

שְׁפוֹט m. Judicium, pœna, plaga, supplicium, vindicta, ultio. 2. Paral. 20. v. 9. *Plur. cum SureK* שְׁפוּטִים judicia. Ezech. 23. v. 10.

שְׁפָטִים m. *Plur.* Judicia, plagæ, supplicia, pœnæ, facta memoria digna, admiranda. Exod. 6. v. 6. & c. 12. v. 12. Num. 33. v. 4. Ezech. 5. v. 10.

מִשְׁפָּט m. Judicium, jus, caussa judicialis; officium, administratio publica; interrogatio forensis. 2. Reg. 25. v. 6. Hos. 5. v. 11. Isa. 32. v. 16. expostulatio. Genes. 18. v. 25. Levit. 24. v. 22. mensura, lex, ordo, norma, statutum, præceptum, modus, conditio, status, qualitas, forma, ratio, dispositio, mos, consuetudo, exemplar. Jos. 6. v. 15. Numer. 9. v. 14. Psal. 112. v. 5. 1. Sam. 10. v. 27. *semel absolute* מִשְׁפַּט Levit. 24. v. 22. *Constr.* מִשְׁפַּט lex, statutum. Deut. 18. v. 3. judicium. Deut. 16. v. 18. dispositio. 2. Reg. 1. v. 7. *Cum affixo* כְּמִשְׁפָּטוֹ juxta exemplar ejus. Exod. 26. v. 30. עַל מִשְׁפָּטוֹ juxta ordinem suum. Jerem. 30. v. 18. מִשְׁפָּטֶךָ judicium tuum. 1. Reg. 20. v. 40. *Plur.* מִשְׁפָּטִים judicia. Jer. 4. v. 12. Levit. 26. v. 46. Ezech. 5. v. 7. 2. Reg. 17. v. 34. ritus politici, constitutiones ad societatem tuendam. *Constr.* מִשְׁפְּטֵי judicia. Psal. 105. v. 5. Isa. 58. v. 2. consuetudines. Ezech. 5. v. 7. *Cum affixo* וְאֶת־מִשְׁפְּטֵיהֶם & consuetudines eorum. Ezech. 20. v. 18. מִשְׁפָּטֶיךָ judicia tua. Soph. 3. v. 15. sententiæ. Psal. 119. v. 91.

שָׁפַךְ Fundere, diffundere, effundere, profundere, offundere, refundere; sufficere. Exod. 4. v. 9. Levit. 17. v. 4. Deut. 12. v. 16. Ezech. 22. v. 22. 1. Sam. 1. v. 15. *Pahul* שָׁפוּךְ profusus, effusus. Psal. 79. v. 10. *Niphal* נִשְׁפַּךְ fundi. Thren. 2. v. 11. Ezech. 16. v. 36. Psal. 22. v. 15. *Puhal* שֻׁפַּךְ effundi. Numer. 35. v. 33. Soph. 1. v. 17. *Anomalum* שֻׁפְּכָה diffusi sunt: *cum* ה *pro* ו. Psal. 73. v. 2. *Hithpahel* הִשְׁתַּפֵּךְ effundi. Job 30. v. 16. Thren. 2. v. 12.

שֶׁפֶךְ m. Effusio, fusio, profusio: sufficientia. Levit. 4. v. 12.

שִׁפְכָה f. Virilitas, virilia, testiculus, veretrum, nervus. Deut. 23. v. 1.

שָׁפַל Humiliari, deprimi, humile, demissum, submissum, dejectum, depressum, inferius esse. Levit. 13. v. 21. Ezech. 17. v. 24. Isa. 2. v. 17. & c. 5. v. 15. *Hiphil* הִשְׁפִּיל humiliare, demittere, dejicere, deprimere. Isa. 25. v. 11. Psal. 113. v. 6. & 147. v. 6. demittere se, humiliare se. Job 22. v. 29. Isa. 57. v. 19. Jerem. 13. v. 18.

שָׁפָל & שָׁפֵל m. Humilis, demissus, submissus, abjectus, dejectus: imus. Levit. 13. v. 20. & c. 14. v. 37. Isa. 2. v. 12. 2. Sam. 6. v. 22. *Constr.* שְׁפַל Isa. 57. v. 15. Prov. 16. v. 19. Eccles. 12. v. 4. *Plur.* שְׁפָלִים Mal. 2. v. 9. & שְׁפָלִים Job 5. v. 11. *Fœm.* שְׁפָלָה Levit. 13. v. 21. Ezech. 17. v. 14. & c. 21. v. 31. *Constr.* שִׁפְלַת Ezech. 17. v. 6.

שֵׁפֶל m. Abjectio, depressio, humilitas, paupertas. Eccles. 10. v. 6. *Cum affixo* שֶׁבְּשִׁפְלֵנוּ quia in humilitate nostra. Psal. 136. v. 23.

שְׁפֵלָה m. Vallis, planicies, locus campestris, humilis, & depressus. Deut. 1. v. 7. Jos. 11. v. 16. Jud. 1. v. 9. Zach. 7. v. 7. *Cum affixo* וּשְׁפֵלָתֹה & locus campestris illius. Jos. 11. v. 16. *Cum He pro Vau.*

שִׁפְלָה f. Humiliatio, depressio. Isa. 32. v. 19.

שִׁפְלוּת f. Demissio, humiliatio, dejectio, depressio: otium, pigritia: infirmitas *D. Hieronymo.* Eccles. 10. v. 18.

שָׂפָם m. Mystax, barba; pilus supra labium, pilus labiorum: mentum. Levit. 13. v. 45. Mich. 3. v. 7. Ezech. 24. v. 22. *Cum affixo* שְׂפָמוֹ barbam suam. 2. Sam. 19. v. 24.

שָׁפָן m. Cuniculus. Levit. 11. v. 5. Deut. 14. v. 7. Prov. 30. v. 26. *Plur.* שְׁפַנִּים cuniculi: erinacii *D. Hieronymo, & Septuaginta.* Psal. 104. v. 18.

שפע שֶׁפַע m. Copia, abundantia, ubertas, affluentia, multitudo; inundatio *D. Hieronymo.* Deut. 33. v. 19.

שִׁפְעָה f. Agmen, affluentia, copia, abundantia, globus, multitudo. *Constr.* שִׁפְעַת Job 22. v. 11. & c. 38. v. 34. 2. Reg. 9. v. 17. inundatio, impetus. Isa. 60. v. 6. Ezech. 26. v. 10.

שפף שְׁפִיפֹן m. Cerastes, serpens, anguis, aspis: prester. Genes. 49. v. 17.

שָׂפַק Sufficere, satis esse; plaudere. 1. Reg. 20. v. 10. *Hiphil* הִשְׂפִּיק satisfacere. Isa. 2. v. 6.

שֶׂפֶק m. Sufficientia. Job 36. v. 18. *Cum affixo cum* ס, סִפְקוֹ sufficientia ejus. Job 20. v. 22.

שָׁפַר Pulchrum, elegans, decorum esse, placere. Psal. 16. v. 6. *Pihel* שִׁפֵּר ornare, pulchrum reddere. Job. 26. v. 13.

שֶׁפֶר m. Elegantia, pulchritudo, decor. Genes. 49. v. 21.

שׁוֹפָר m. Buccina, tuba. Exod. 19. v. 13. & 16. Hos. 8. v. 1. Soph. 1. v. 16. *Plur.* שׁוֹפָרוֹת buccinæ. Jud. 7. v. 20. 2. Paral. 15. v. 14. *Constr.* שׁוֹפְרוֹת Jos. 6. v. 4. *Cum affixo* וְאֶת־שׁוֹפְרוֹתֵיהֶם & buccinas suas. Judic. 7. v. 8.

Buccina שׁוֹפָר *dicta erat cornu arietis incurvum; tubæ vero* חֲצוֹצְרוֹת *appellatæ ex metallo constabant, & rectæ erant. Porro in rebus multis buccinarum, & tubarum sonitum veteres adhibuerunt. Ad Tabernaculum Mosis tempore tubis convocabatur populus, in acie excitabantur milites, in castris indicebantur vigiliæ noctis. Hinc etiam Livius lib. 26. tertiam buccinam pro tertia vigilia usurpavit. Præterea in solemnitatibus, & triumphis lætitiæ, in calamitatibus, & infortuniis luctus, in sacrificiis reverentiæ, & religionis erant indicium. Quare autem festum Novi anni alio nomine festum Tubarum appellatum clangore buccinæ celebretur, multi quærunt. Hac de re variæ, & diversæ autorum sententiæ sunt. Alii enim ad alia significanda hunc sonitum adhiberi autumant. Sunt qui volunt, eo indicari postremum, ac terribile Dei judicium; alii summum ejus in homines imperium; alii legem Moysi in monte Sinai traditam; alii futuram resurrectionem; alii bella ab Israelitis contra Gentes gesta; alii denique Isaaci liberationem, & substitutionem arietis.*

שָׁפִיר m. Locus elegans. Mich. 1. v. 11.

שַׁפְרִיר m. Tentorium, tabernaculum, aulæum. Jerem. 43. v. 10.

אֶשְׁפָּר m. Frustum carnis, assatura carnis bubulæ, portio pulchra. 2. Sam. 6. v. 19.

שָׁפַת Disponere, ordinare, collocare, intra certos limites ponere. Ezech. 24. v. 3. 2. Reg. 4. v. 38. dare. Isa. 26. v. 12. detrahere. Psal. 22. v. 16.

שְׁפַתַּיִם m. Chytropodes, *instrumenta, super quibus ordinantur ollæ*, lapides focarii; uncini: cleri *Septuaginta*; termini *D. Hieronymo*. Psal. 68. v. 14. labia earum *D. Hieronymo*. Ezech. 40. v. 43. *quam explicationem nonnulli & orthographiæ, & Grammaticæ Hebraicæ adversari contendunt.*

מִשְׁפְּתַיִם *Dual.* Duæ sarcinæ: sarcinarum ordo: limites, termini, sortes, septa, clathra. Genes. 49. v. 14. Jud. 5. v. 16.

שֶׁצֶף m. Pauculum, modicum, parum, momentum. Isa. 54. v. 8.

שַׂק m. Saccus, cilicium: cento. Jerem. 6. v. 26. Isa. 58. v. 5. 2. Reg. 6. v. 30. *Cum affixo* שַׂקּוֹ sacco suo. Genes. 42. v. 25. *Plur.* שַׂקִּים sacci. Jos. 9. v. 4. Nehem. 9. v. 1. 2. Reg. 19. v. 2. *Cum affixo* שַׂקֵּיהֶם saccos suos. Genes. 42. v. 35.

שָׁקַד Sedulum, assiduum, sollicitum esse, sedulo insistere, curare, observare, vigilare, advigilare, invigilare, lucubrare, durare, perdurare, persistere, per-

perseverare, incumbere, operam navare, studium collocare, operam dare: festinare, maturare. *Construitur absolute, & cum* עַל. Jerem. 1. v. 12. & c. 31. v. 28. Job 21. v. 32. Psal. 127. v. 1. *Part.* שֹׁקֵד insomnis, vigil. Jerem. 44. v. 27.

שָׁקֵד m. Amygdala *arbor*; membrum generationis, os femoris. Jerem. 1. v. 11. Eccles. 12. v. 5. *Plur.* שְׁקֵדִים amygdalæ. Gen. 43. v. 11. Num. 17. v. 8.

מְשֻׁקָּדִים m. *Plur.* Amygdalati, speciem amygdalæ referentes, sculpti instar amygdalarum. Exod. 25. v. 34. quasi in nucis modum *D. Hieronymo*.

שׂקד *Niphal* נִשְׂקַד Ligari, conjungi, adhærere, conjunctum, compactum, colligatum esse. Thren. 1. v. 14. vigilare *D. Hieronymo*.

שקה *Hiphil* הִשְׁקָה Propinare, potum præbere, bibendum dare: irrigare, adaquare. Gen. 29. v. 3. Num. 5. v. 24. Jerem. 35. v. 2. Ezech. 32. v. 6. Psal. 104. v. 13. *Puhal* שֻׁקָּה irrigari, impinguari. Job 21. v. 24.

שִׁקּוּי m. Potus, potio, potatio, irrigatio, pinguedo. Prov. 3. v. 8. *Plur. cum affixo* שִׁקּוּיַי potus meos. Hos. 2. v. 5. & שִׁקּוּיַי potus meos *cum* ו *pro* י. Psal. 102. v. 10.

שֹׁקֶת f. Aqualiculus, canalis, aquarium, *locus, in quo propinatur pecudibus, & jumentis*. Genes. 24. v. 20. *Plur. constr.* שִׁקְתוֹת canales. Genes. 30. v. 38.

מַשְׁקֶה m. Pincerna, pocillator, a poculis. Gen. 40. v. 41. potio, potus, poculum. Gen. 13. v. 10. Levit. 11. v. 14. Isa. 32. v. 6. pocillatio, functio pocillationis. Gen. 40. v. 21. *Constr.* מַשְׁקֵה Ezech. 45. v. 13. & 15. *Plur.* מַשְׁקִים pincernæ. Ezech. 45. v. 2. *Cum affixo* וּמַשְׁקָיו & pincernas ejus. 1. Reg. 10. v. 5.

שָׁקַט Quiescere, acquiescere, conquiescere, requiescere, quietum, pacatum, tranquillum esse. Ruth 3. v. 19. Zach. 1. v. 11. Job 3. v. 26. Judic. 3. v. 11. & c. 18. v. 7. Jerem. 30. v. 10. *Anomalum* אֶשְׁקוֹטָה quiesco. Isa. 18. v. 4. *cum Vau redundante, & Cateph Kametz sub* ק *loco simplicis Sceva*. *Hiphil* הִשְׁקִיט idem: *Item* sedare, quietem præstare, quietum reddere. Job 34. v. 29. & c. 37. v. 16. Ezech. 16. v. 50. Prov. 15. v. 18. Psal. 94. v. 13. Isa. 57. v. 20.

שֶׁקֶט m. Quies, requies, securitas, tranquillitas. 1. Paral. 22. v. 9.

הַשְׁקֵט m. Quies, tranquillitas, otium, sedatio, pax. Isa. 32. v. 17.

שָׁקַל Pendere, appendere, expendere, librare, ponderare. *Moneta olim librabatur, ejusque summa ex pondere colligebatur*. Gen. 23. v. 16. Esth. 4. v. 7. Job 6. v. 2. 2. Sam. 14. v. 26. & c. 18. v. 12. numerare. Zach. 11. v. 12. *Niphal* נִשְׁקַל appendi, librari, ponderari. Esdr. 8. v. 33. Job 6. v. 2. & c. 28. v. 15.

שֶׁקֶל m. Siclus. Genes. 23. v. 15. Exod. 30. v. 13. & c. 38. v. 29. Levit. 27. v. 4. Numer. 31. v. 52. Amos 8. v. 5. *Plur.* שְׁקָלִים sicli. Exod. 21. v. 32. Levit. 27. v. 6. Nehem. 5. v. 15.

Jos. 7. v. 21. *Constr.* שִׁקְלֵי 1. Paral. 21. v. 25.

Siclus erat moneta argentea medio Imperiali respondens. Duplex erat; alter sacer, ita appellatus, vel quia ad res sacras, sive Ecclesiasticas adhibebatur, vel quia sacri ministerii auctoritate cudebatur, valebatque viginti quinque sestertios, sive semiunciam argenti; alter profanus, ita dictus, quia ad res profanas, & civiles comparandas erat in usu, & valebat dimidium sicli sacri, h. e. duodecim sestertios, & dimidium. Sicli profani triplex erat species; primus Hierosolymitanus insignitus ex altera parte urnula mannæ, vel thuris acerra cum his verbis שֶׁקֶל יִשְׂרָאֵל siclus Israelis; *ab altera vero virga Aaronis cum verbis* יְרוּשָׁלַיִם הַקְּדשָׁה Jerusalem sancta: *quibus duobus symbolis regnum, & sacerdotium adumbrabatur. Alter Judæo-Christianus a Judæis ad fidem, religionemque Christianam conversis cusus. Hujus sicli pars altera Christi Salvatoris imaginem referebat cum literis* יֵשׁוּ Jesus, *quod vulgo Judæi pro* ישוע *scribere consueverunt; altera vero exhibebat hæc verba* : מָשִׁיחַ מֶלֶךְ בָּא בְּשָׁלוֹם וְאוֹר מֵאָדָם עָשׂוּי חַי Messias Rex venit cum pace, & lux de homine facta est vita: *in quibusdam vero pro ultimis quatuor dictionibus hæ tres leguntur :* אֱלֹהִים אָדָם עָשׂוּי Deus homo factus. *Tertius denique siclus profanus nomine alicujus Regis erat consignatus. Hinc, Davide, & Salomone Israelitici regni clavum tenentibus, cusi sunt sicli, qui ab una parte exhibebant urbem Jerusalem cum vocibus* יְרוּשָׁלַיִם עִיר הַקֹּדֶשׁ Jerusalem urbs sanctitatis; *ab altera vero has dictiones* דָּוִד הַמֶּלֶךְ וּבְנוֹ שְׁלֹמֹה הַמֶּלֶךְ David Rex, & filius ejus Salomon Rex. *Jam vero in tres partes siclus divisus fuit, in semissem, sive semisiclum, in trientem, & quadrantem. Semisiclus Hebraice vocatur* בֶּקַע, & חֲצִי, & מַחֲצִית הַשֶּׁקֶל; *triens Hebraice dicitur* שְׁלִישִׁית הַשֶּׁקֶל, *sc.* tertia pars sicli; *tandem quadrans* רֶבַע הַשֶּׁקֶל, *h. e.* quarta pars sicli.

מִשְׁקָל m. Pondus, pondo, libratio, libramentum. Ezech. 4. v. 16. & c. 5. v. 1. Levit. 26. v. 26. 1. Paral. 28. v. 26. *Constr.* מִשְׁקַל Esdr. 8. v. 30. 2. Sam. 21. v. 16. 1. Reg. 10. v. 14. *Cum affixo* מִשְׁקָלוֹ pondus ejus. מִשְׁקָלָהּ pondus ejus. Numer. 7. v. 13. מִשְׁקָלָם pondus eorum. Genes. 24. v. 22. וּמִשְׁקָלָהּ & pondus ejus. Gen. 24. v. 22. 2. Sam. 12. v. 30.

מִשְׁקוֹל m. Idem. Ezech. 4. v. 10.

מִשְׁקֶלֶת f. Perpendiculum, mensura, regula, amussis, pondus. 2. Reg. 21. v. 13.

מִשְׁקֶלֶת f. Pondus, libramentum, mensura. Isa. 28. v. 17.

שקם שִׁקְמִים m. *Plur.* Sycomori, *arbores*. Isa. 9. v. 10. 1. Reg. 10. v. 27. sycomori, *fructus*. Amos 7. v. 14. *Fœm. cum affixo* שִׁקְמוֹתָם Psal. 78. v. 47.

שָׁקַע Submergi, immergi, in profundum mitti, demergi, deprimi, comprimi, reprimi. Amos 9. v. 5. Jerem. 51. v. 64. *Niphal* נִשְׁקַע submergi, demergi.

ad

ad ima trahi. Amos 8. v. 8. *ubi reperitur* נִשְׁקְה *fine* ע, *pro* נִשְׁקְעָה. *Hiphil* הִשְׁקִיעַ demergere, in profundum jacere, ad ima dejicere, immergere: ligare *D. Hieronymo*. Job 40. v. 20. puriſſimum reddere *D. Hieronymo*. Ezech. 32. v. 14.

מִשְׁקָע m. Profunditas, profundum, perſpicuitas, puritas. *Conſtr.* מִשְׁקַע aqua puriſſima. Ezech. 34. v. 18.

שְׁקַעֲרוּרוֹת f. *Plur.* Foſſulæ, profunditates fœdæ. Levit. 1. v. 37.

שקף *Niphal* נִשְׁקַף Spectare, proſpectare, intueri, aſpicere, conſpicere, deſpicere, proſpicere, reſpicere. *Conſtruitur cum* עַל, בְּעַד, *vel* מִן. Num. 21. v. 21. & c. 23. v. 28. Cant. 6. v. 9. Pſal. 85. v. 12. Prov. 7. v. 6. Jud. 5. v. 28. 1. Sam. 13. v. 18. *Hiphil* הִשְׁקִיף idem. Gen. 18. v. 16. Exod. 14. v. 24. Deut. 26. v. 15. Pſal. 14. v. 2. & 53. v. 3. Thren. 3. v. 17.

שֶׁקֶף m. Aſpectus, proſpectus, proſpectio, viſio, ſuperliminare, feneſtella ſupra oſtium. 1. Reg. 7. v. 5.

שְׁקוּפִים m. *Plur.* Proſpectus, proſpectiones: *adjective hoc nomen explicatur a D. Hieronymo* obliquæ, contra ſe invicem poſitæ. 1. Reg. 6. v. 4. & c. 7. v. 4.

מַשְׁקוֹף m. Superliminare, ſuperius limen januæ, *ſic dictum, quia eſt in proſpectu omnium*. Exod. 12. v. 7. & 22. & 23.

שקץ *Pihel* שִׁקֵּץ Abominari, averſari, deteſtari, execrari, tanquam rem immundam vitare, abominabile reddere. Levit. 11. v. 13. & c. 20. v. 25. Deut. 7. v. 26. Pſal. 22. v. 25.

שֶׁקֶץ m. Abominatio, deteſtatio, execratio. Levit. 11. v. 10. & 13. & 20. Ezech. 8. v. 10. Iſa. 66. v. 17.

שִׁקּוּץ & שִׁקֻּץ m. Idem. Dan. 11. v. 31. & c. 12. v. 11. idolum. 1. Reg. 11. v. 5. & 7. 2. Reg. 23. v. 14. *Plur.* שִׁקֻּצִים abominationes. Nah. 3. v. 6. idola. 2. Paral. 15. v. 8. 2. Reg. 23. v. 25. *Conſtr.* שִׁקּוּצֵי Ezech. 20 v. 7. *Cum affixo* שִׁקּוּצַיִךְ abominationes tuas. Jer. 4. v. 1. וּבְשִׁקּוּצֵיהֶם & in abominationibus ſuis. Iſa. 66. v. 3. שִׁקֻּצַיִךְ abominationibus tuis. Ezech. 5. v. 11.

שָׁקַק Diſcurrere, vagari, pervagari, incedere, jugiter ambulare: inviſere, viſitare. Iſa. 33. v. 4. Prov. 28. v. 15. יָשֹׁקּוּ ingredientur *D. Hieronymo*. Joel. 2. v. 9. *Hithpahel* יִשְׁתַּקְשְׁקוּן diſcurrent, tumultum facient. Nah. 2. v. 5.

מֶשֶׁק m. Excurſio, diſcurſitatio, deambulatio, inceſſus. Gen. 15. v. 2. *ubi* בֶּן־מֶשֶׁק filius diſcurſationis, procurator, diſpenſator domus, *quia huc illuc aſſidue proficiſcitur*; œconomus *vulgo*.

מַשָּׁק m. Diſcurſio, deambulatio, inceſſus. Iſa. 33. v. 4.

שָׁקַר Mentiri, fallere, decipere, pejerare, mendacem, fallacem esse, prævaricari. Gen. 21. v. 23. *Part.* שֹׁקֵר mendax. *Pihel* שִׁקֵּר idem. *Construitur cum* ב. Levit. 19. v. 11. Psal. 44. v. 18. & 89. v. 34. Isa. 63. v. 8. 1. Sam. 15. v. 28.

שֶׁקֶר m. Mendacium, fallacia, falsitas. Exod. 5. v. 9. Deut. 19. v. 18. Isa. 32. v. 7. Mich. 2. v. 11. mendaciter, fallaciter, falso, falsis de caussis, gratis, frustra, incassum, nequaquam. Levit. 19. v. 12. Jerem. 7. v. 10. & c. 8. v. 8. 1. Sam. 25. v. 21. Psal. 119. v. 86. *Plur.* שְׁקָרִים mendacia. Psal. 101. v. 7. *Cum affixo* בְּשִׁקְרֵיהֶם mendaciis suis. Jerem. 23. v. 32.

שָׂקַר *Pihel* שִׂקֵּר Innuere, annuere, intueri, nutare, nictare. Job 20. v. 9. & c. 28. v. 7. Isa. 3. v. 16.

שָׁרָב m. Calor, æstus, ariditas, siccitas. Isa. 49. v. 10. locus aridus, torridus, locus deserti, *ab ariditate sic dictus, & æstu.* Isa. 35. v. 7.

שַׁרְבִיט m. Sceptrum, virga, baculus. Esth. 4. v. 11. & c. 5. v. 2. & c. 8. v. 4. *Hæc vox occurrit tantum in libro Esthera, ac propterea Assyria, non Hebraica esse videtur.*

שָׂרַג *Puhal* שֹׂרַג Perplexum, implexum esse, implicari, involvi. Job 40. v. 12. *Hithpahel* הִשְׂתָּרֵג implicari, contorqueri, concitari, involvi; convolvi *D. Hieronymo.* Thren. 1. v. 14.

שָׂרִיגִים m. *Plur.* Propagines, rami, surculi, palmites. Gen. 40. v. 10. & 12. *Cum affixo* שָׂרִיגֶיהָ rami ejus. Joel. 1. v. 7.

שָׂרַד Superesse, residuum, reliquum, superstitem esse, remanere, relinqui. Jos. 10. v. 20.

שָׂרִיד m. Superstes, residuus, reliquus. Num. 21. v. 36. & c. 24. v. 20. Job. 18. v. 19. & c. 20. v. 21. *Plur.* שְׂרִידִים superstites, reliqui. Jos. 10. v. 20. Joel. 3. v. 5. *Constr.* שְׂרִידֵי Jerem. 31. v. 2. *Cum affixo* שְׂרִידָיו & שְׂרִידוֹ *in aliis exemplaribus*, superstites ejus. Job 27. v. 15. Obad. 1. v. 14.

שֶׂרֶד m. Runcina: amussis, minium, rubrica, filum phœnicium; *quo fabri lignarii ligna cædenda signant.* Isa. 44. v. 13.

שְׂרָד m. Ministerium, opus. Exod. 31. v. 10. & c. 39. v. 41.

שָׁרָה Solvere, dissolvere, dimittere, emittere. Job 37. v. 3.

שִׁרְיָה f. Lorica, thorax. Job 41. v. 17.

שִׁרְיוֹן m. Idem. 1. Sam. 17. v. 5. & 38. *Plur.* שִׁרְיֹנִים loricæ. Nehem. 4. v. 16. *Fœm.* שִׁרְיֹנוֹת loricæ. 2. Paral. 26. v. 14. *& cum* ס סִרְיֹנוֹת loricæ. Jerem. 46. v. 4.

שִׁרְיָן m. Idem. Isa. 59. v. 17. 1. Reg. 22. v. 34. 2. Paral. 18. v. 33.

שָׁרוֹן m. Terra campestris, locus pinguis, & ferax. Isa. 33. v. 9.

מִשְׂרָה f. Maceratio, resolutio, maceratum, dissolutum, succus, liquor expressus. *Constr.* מִשְׁרַת Num. 6. v. 3.

שָׂרָה Principem se gerere, de principatu contendere, principatum obtinere, dominari, dominium, principatum exercere. Gen. 32. v. 28. Hos. 12. v. 3.

מִשְׂרָה f. Principatus, dominium. Isa. 9. v. 6. & 7.

שָׂרַט Cædere, incidere, concidere: *de carnis incisione proprie usurpatur*. Levit. 21. v. 5. Zach. 12. v. 3.

שֶׂרֶט m. Cæsura, incisio, concisio, *quæ fit in carne*. Levit. 19. v. 28.

שָׂרֶטֶת f. Idem. Levit. 21. v. 5.

שרך שְׂרוֹךְ m. Corrigia. Gen. 14. v. 23. Isa. 5. v. 27. *Hinc Participium Pihel* מְשָׂרֶכֶת implicans, explicans, instar corrigiæ deflectens; explicans *D. Hieronymo*. Jerem. 2. v. 23.

שָׂרַע Redundare, excrescere, superfluere, se extendere. *Pahul* שָׂרוּעַ prælongus, distentus, redundans membris, monstrosus. Levit. 21. v. 18. & c. 22. v. 23. *Hithpahel* הִשְׂתָּרֵעַ idem. Isa. 28. v. 20.

שַׂרְעַף m. Cogitatio. *Plur. cum affixo* שַׂרְעַפַּי cogitationes meæ *D. Hieronymo*; dolores mei *Septuaginta*. Psal. 49. v. 19. & 139. v. 23. *ubi scribitur* שַׂרְעַפָּי.

שָׂרַף Urere, adurere, comburere, exurere, incendere, succendere, cremare, concremare; ardere. Levit. 8. v. 17. & c. 16. v. 28. Deut. 12. v. 31. Jos. 6. v. 24. Jud. 15. v. 6. Nehem. 4. v. 2. Amos 2. v. 1. *Niphal* נִשְׂרַף comburi. Gen. 38. v. 24. Levit. 4. v. 12. *Puhal* שֹׂרַף exuri. Lev. 10. v. 16.

שָׂרָף m. Prester, draco alatus, regulus, serpens ignitus, & veneno infectus. Num. 21. v. 8. Deut. 8. v. 15. Isa. 14. v. 29. & c. 30. v. 6. *Plur.* שְׂרָפִים serpentes igniti. Num. 21. v. 6. & 17. Seraphim, *nomen Angelorum*. Isa. 6. v. 2.

שְׂרֵפָה f. Ustio, adustio, exustio, combustio, incendium, succensio, conflagratio. Gen. 11. v. 3. Lev. 10. v. 6. Num. 17. v. 2. Deut. 29. v. 23. Amos 4. v. 11. *Constr.* שְׂרֵפַת Num. 19. v. 16. Isa. 14. v. 11. 2. Paral. 21. v. 19.

Combustio fuit olim una ex pœnis, quæ erant in usu apud Hebræos. Itaque rei comburendi prius strangulati bifariam uri dicebantur, ustione corporis, vel animæ; corporis quidem, quando corpus igne subiecto torrebatur; animæ vero, quando plumbum, vel aliud metallum dissolutum per os in viscera demittebatur ad ea exurenda. Porro ustio animæ ut plurimum locum habebat, quotiescunque inter manus carnificis comburendus mortem obibat.

מִשְׂרָפָה f. Idem. *Plur. constr.* מִשְׂרְפוֹת combustiones: bustum. Isa. 23. v. 12. Josue *autem* 11. v. 8. *sic appellatur locus, quia aquæ ibi ebullientes erant calidæ, quasi thermæ; unde vulgo* thermæ *appellantur* מִשְׂרְפוֹת מַיִם.

שָׁרַץ Repere, reptare, movere se, serpere, scaturire, copiose gignere, producere. *Construitur cum* בְּ, *&* עַל. Genes. 1. v. 20. & c. 7. v. 21. Psal. 105. v. 30. Levit. 11. v. 29. & 46. Ezech. 47. v. 9. nasci abundanter. Exod. 1. v. 7. ebullire. Exod. 8. v. 3.

שֶׁרֶץ m. Reptile, animantia reptilia. Gen. 1. v. 20. & c. 7. v. 21. Levit. 11. v. 10. & c. 22. v. 5.

שָׁרַק Sibilare, exsibilare, sibilando vocare. *Construitur absolute, & cum* עַל, *&* לְ. Soph. 2. v. 15. 1. Reg. 9. v. 8. Zach. 10. v. 8. Job 27. v. 23. Isa. 5. v. 26. & c. 7. v. 18.

שְׁרֵקָה f. Sibilus, exsibilatio. Jerem. 51. v. 37. Mich. 6. v. 16. *Constr.* שְׁרוּקַת *cum Vau.* Jer. 18 v. 16. *Plur. cum ChireK* שְׁרִיקוֹת Jud. 5. v. 16. *&* שְׁרֻקוֹת sibili. Jerem. 19. v. 8.

שׂרק שֹׂרֵק m. Vitis selecta, vitis optima, *cujus uvæ carent acinis.* Isa. 5. v. 2. Jerem. 2. v. 21. *Fœm.* שֹׂרֵקָה idem. Gen. 49. v. 11.

שְׂרֻקִּים m. *Plur.* Vites selectæ: equi coloris varii, multicolores. Zach. 1. v. 8. *Cum affixo* שְׂרוּקֶּיהָ flagella ejus, *sc.* propagines, palmites ejus. Isa. 16. v. 8.

שְׂרִיקוֹת f. *Plur.* Serica præstantissima, optima, electa, multicoloria. Isa. 19. v. 9.

שׁרר שֹׁר m. Umbilicus. *Cum affixo* שָׁרְרֵךְ umbilicus tuus. Cant. 7. v. 2. *defective* לְשָׁרֶּךָ umbilico tuo. Prov. 3. v. 8.

שְׁרִירִים m. *Plur.* Umbilici. *Constr.* שְׁרִירֵי Job 40. v. 11.

שְׁרִירוּת f. Pravitas, malitia, obstinatio, duritia, fortitudo: contemplatio, aspectus, speculatio, intuitio, cogitatio. Deut. 29. v. 19. Jerem. 9. v. 14. Psal. 81. v. 2. & 89. v. 13. Jer. 3. v. 17. *ubi sine* י *scribitur.*

שָׂרַר Principatum tenere. Esth. 1. v. 22. Jud. 9. v. 22. *Hithpahel* הִשְׂתָּרֵר principatum sibi sumere, dominari. Num. 16. v. 13.

שׁרשׁ שֹׁרֶשׁ m. Radix, origo, basis, fundamentum. Deut. 29. v. 18. Job 28. v. 9. Prov. 12. v. 3. *Cum affixo* שָׁרְשׁוֹ radix ejus. Job 14. v. 8. שָׁרְשָׁם radix eorum. Jud. 5. v. 14. *Plur. constr.* שָׁרְשֵׁי radices. Job 13. v. 27. *Cum affixo* שָׁרָשָׁיו radices ejus. Ezech. 17. v. 6. Job 18. v. 16. שָׁרָשֶׁיהָ radices ejus. Ezech. 17. v. 7.

שֵׁרֵשׁ *&* שֹׁרֵשׁ *Pihel* Radices agere. Isa. 40. v. 24. Jer. 12. v. 2. eradicare. Psal. 52. v. 7. eradicari. Job 31. v. 12. *Puhal* שֹׁרַשׁ eradicari. Job 31. v. 8. radice fulciri. Isa. 40. v. 24. Jerem. 12. v. 2. *Hiphil* הִשְׁרִישׁ radices agere. Isa. 27. v. 6. Psal. 80. v. 10.

שַׁרְשְׁרֹת f. *Plur.* Catenæ. Exod. 28. v. 14. & c. 39. v. 15. 2. Paral. 3. v. 17. 1. Reg. 7. v. 17.

שֵׁרֵת *Pihel* Miniſtrare, ſervire, famulari: ancillari. *Conſtruitur cum Accuſativo.* Gen. 39. v. 4. Exod. 35. v. 19. Num. 3. v. 6. & c. 8. v. 26. Deut. 18. v. 7. Iſa. 60. v. 7. 1. Par. 6. v. 32. *Part.* מְשָׁרֵת famulus, miniſter. Num. 11. v. 28. *Fœmininum genus contractum* מְשָׁרַת famula. 1. Reg. 1. v. 15. *pro* מְשָׁרֶתֶת.

שָׁרֵת m. Miniſterium, liturgia. Num. 4. v. 12. 2. Paral. 24. v. 14.

שרת מַשְׂרֵת m. Sartago. 2. Sam. 13. v. 9. *ubi* Et tulit אֶת־הַמַּשְׂרֵת ſartaginem, & effudit ante illum; *D. Hieronymus vertit* tollenſque quod coxerat, effudit.

שֵׁשׁ m. Xylinum, byſſus, *lini tenuiſſimi, & ſubtiliſſimi genus, quod in Ægypto, India, & Achaja naſcitur.* Gen. 41. v. 42. Exod. 25. v. 4. Num. 8. v. 13. Prov. 31. v. 22.

שֵׁשׁ f. Sex: ſextus: ſexies: Exod. 21. v. 2. Num. 7. v. 3. שֵׁשׁ מֵאוֹת ſexcenti. Job 38. v. 26. *Maſc.* שִׁשָּׁה ſex. Gen. 30. v. 20. Num. 1. v. 21. & c. 2. v. 9. Jud. 20. v. 15. Eſdr. 8. v. 35. 1. Paral. 25. v. 23. *Conſtr.* שֵׁשֶׁת *&* שֵׁשֶׁת ſex. Exod. 16. v. 26. & c. 20. v. 9. Numer. 2. v. 9. *Plur. c.* שִׁשִּׁים ſexaginta. Gen. 5. v. 15. & c. 46. v. 26. Num. 7. v. 88. & c. 26. v. 27. Lev. 12. v. 5. Neh. 7. v. 19.

שִׁשִּׁי m. Sextus. Gen. 1. v. 31. & c. 36. v. 19. Joſ. 19. v. 32. Agg. 1. v. 1. & c. 2. v. 1. *Fœm.* שִׁשִּׁית ſexta. Lev. 25. v. 1. *ſine* י שִׁשִּׁת Exod. 26. v. 19. שִׁשִּׁית *ſubſtantive* ſextarius, ſexta pars. Ezech. 4. v. 1.

שִׁשָּׁה *Pihel* Sextare, ſextum, *vel* ſextam partem offerre, in ſex partes dividere. Ezech. 39. v. 2. & c. 45. v. 13. *Juxta aliam ſignificationem anomalum eſt* שִׁשֵּׁאתִיךָ deprædabor te. Ezech. 32. v. 2. ה *radicale mutatum eſt in* א *pro* שִׁשֵּׁיתִיךָ *Item anomalum* שׁוֹשֵׁתִי deprædatus ſum. Iſa. 10. v. 13. *cum Cholem loco ChireK & Daghes, pro* שִׁשֵּׁתִי.

שׁוֹשָׁן m. Lilium, roſa. 1. Reg. 7. v. 19. & 26. hexachordum. Pſal. 60. v. 1. *Plur.* שׁוֹשַׁנִּים roſæ. Cant. 6. v. 2.

שׁוּשַׁן m. Lilium. 1. Reg. 7. v. 22. *Plur.* שׁוֹשַׁנִּים hexachorda. Pſal. 47. v. 5. lilia. Cant. 2. v. 16. & c. 7. v. 2. *Fœm.* שׁוֹשַׁנָּה idem. Hoſ. 14. v. 6.

שָׁשַׁר m. Indicum, color Indicus, cinnabaris, minium, rubrica. Jerem. 22. v. 14. Ezech. 23. v. 14.

שָׁתָה Bibere, ebibere, combibere, potare, compotare, congræcari, convivari. Gen. 43. v. 34. Eſth. 3. v. 15. & c. 7. v. 1. Exod. 32. v. 6. & c. 34. v. 28. Prov. 9. v. 5. Joel. 1. v. 5. 1. Sam. 1. v. 15. *Part.* שֹׁתֶה bibulus. Job 15. v. 16. *Niphal* נִשְׁתָּה bibi. Levit. 11. v. 34.

שְׁתִי m. Potatio, compotatio. Eccl. 10. v. 17. ſtamen, *filum per longitudinem panni tendens, ſicuti* עֵרֶב ſubtegmen *per latitudinem.* Lev. 13. v. 48. & 56. & 59.

שְׁתִיָּה f. Potus, potio, potatio. Eſth. 1. v. 8.

מִשְׁתֶּה m. Convivium, ſympoſium, potus, potio, potatio ; compotatio : prandium. Gen. 19. v. 3. Eccl. 7. v. 2. Eſdr. 3. v. 7. Jerem. 16. v. 8. *Conſtr.* מִשְׁתֵּה Eſth. 5. v. 6. & c. 7. v. 7. *Plur. cum affixo* מִשְׁתֵּיהֶם convivia illorum. Iſa. 5. v. 12. וְאֶת־מִשְׁתֵּיכֶם & potus veſtros. Dan. 1. v. 10.

שָׁתַל Plantare. Pſal. 1. v. 3. Ezech. 7. v. 23. & c. 17. v. 22. Hoſ. 9. v. 13.

שְׁתִילִים m. *Plur.* Plantæ, plantulæ, ſurculi. *Conſtr.* שְׁתִילֵי Pſal. 128. v. 3.

שָׁתַם Aperire, recludere, revelare. Num. 24. v. 3. & 16.

שתן *Hiphil* הִשְׁתִּין Mingere, mejere. 1. Sam. 25. v. 22. & 34. 1. Reg. 14. v. 10. *Hinc Medici* urinam *appellant* שֶׁתֶן ; *alias honeſtiori vocabulo* מֵי רַגְלַיִם aquas pedum *eam vocant*.

שָׁתַק Tacere, conticeſcere, ſilere, quieſcere, conquieſcere, ceſſare. Prov. 26. v. 20. Jon. 1. v. 11. Pſal. 107. v. 30.

INCIPIENTIA

A ת

ת Litera fatalis in omnium fere gentium alphabetis crucis, id est patibuli figuram habet: modo radicalis, modo servilis est; inservit Nominibus, & Verbis tum in principio, tum in fine. In numeris valet quadringentos. Inservit formandæ secundæ personæ masculinæ, & secundæ, ac tertiæ personæ Futuri fœmininæ tum numeri singularis, tum pluralis.

תָּא m. Thalamus, cubiculum, conclave, exhedra; *locus, ubi regis, vel principis stipatores solent excubare.* 1. Reg. 14. v. 28. Ezech. 40. v. 12. & 13. 2. Paral. 12. v. 11. armamentarium. *Plur.* תָּאִים thalami. Ezech. 40. v. 7. & 16. *Constr.* תָּאֵי v. 10. *Cum affixo* וְתָאָו & thalami ejus. Ezech. 40. v. 21. *Fœm.* תָּאוֹת thalami. Ezech. 40. v. 12.

תָּאַב Desiderare, cupere, concupiscere, appetere, expetere, avere, optare, exoptare. Psal. 119. v. 40. & 174. *Pihel* תֵּאֵב abominari, detestari, execrari. Amos 6. v. 8.

תַּאֲבָה f. Appetitus, desiderium, concupiscentia. Psal. 119. v. 20.

תָּאָה Determinare, definire, circumscribere, designare, signare, limitare, terminum constituere, signum ponere. Num. 34. v. 7. & 8.

תְּאוֹ m. Bubalus, bos sylvestris. Deut. 14. v. 5. *aliis* oryx, *animal e caprarum genere; aliis* turo; *aliis* urus.

תּוֹא m. Oryx. Isa. 51. v. 20.

תַּאֲוָה f. Finis, terminus: concupiscentia, appetitus, desiderium. Gen. 3. v. 7. Prov. 21.

21. v. 26. Job 33. v. 20. *Constr.* תַּאֲוַת Gen. 49. v. 26. Psal. 112. v. 10. Prov. 10. v. 24. *Cum affixo* תַּאֲוָתִי desiderium meum. Psal. 38. v. 10.

תָּאַם Geminum esse, gemellos parere: conjunctum esse *D. Hieronymo*. Exod. 26. v. 24.

תְּאֹמִים m. *Plur.* Gemini, gemelli. Gen. 34. v. 27. *contracte* תֹּמִם Genes. 25. v. 24. *Constr.* תְּאֹמֵי Cant. 4. v. 5. & c. 7. v. 4.

תֹּאָם m. Idem. *Hinc volunt nonnulli formari numerum Plur.* תֹּאֲמִים Exod. 36. v. 29. *Constr. ex alia forma* תָּאֳמֵי gemini. Cant. 7. v. 3.

תֹּאֲמִים m. *Plur.* Gemelliparæ, combinatæ, sibi conjunctæ. Exod. 26. v. 24. *& irregulariter* תֹּמִים *ibidem*. *Ex Hiphil* מַתְאִימוֹת gemelliparæ. Cant. 6. v. 5.

תאן תְּאֵנָה f. Ficus, *arbor*, *& fructus*. Deut. 8. v. 8. Joel. 1. v. 12. Gen. 3. v. 7. Jud. 9. v. 11. Hos. 9. v. 10. *Fici arboris fructus duplex, grossus immatura, & intempestiva, & carica matura, & tempestiva ficus. Cum affixo* וּתְאֵנָתְךָ & ficum tuam. Jerem. 5. v. 17. וּתְאֵנָתִי & ficum meam. Joel. 1. v. 7. *Plur.* תְּאֵנִים ficus. Jerem. 8. v. 13. & c. 24. v. 1. Nah. 3. v. 2. *Constr.* תְּאֵנֵי Jer. 24. v. 2. & 3. *Cum affixo* וּתְאֵנֵיכֶם & ficus vestræ. Amos 4. v. 9.

תְּאֻנִים *Vide in* אנה · אין · תֹּאֲנָה, *&* תַּאֲנִיָּה *in* אָנָה.

תָּאַר Definire, determinare, circumscribere, delineare, disponere, aptare, signare, designare, figurare, describere, formare, rubrica notare. Jos. 15. v. 9. & 11. & c. 18. v. 14. & 17. *Pihel* תֵּאֵר figurare, designare, rubrica notare, linea describere, filo phœnicio formare. Jos. 19. v. 13. Isa. 44. v. 13.

תֹּאַר m. Forma, species, figura, indoles, habitudo, habitus, delineatio. Gen. 29. v. 17. & c. 39. v. 6. & c. 41. v. 18. Deut. 21. v. 11. Esth. 2. v. 7. Jud. 8. v. 18. 1. Sam. 25. v. 3. *Cum affixo* תָּאֳרָם forma eorum. Thren. 4. v. 8. תָּאֳרוֹ forma illius. 1. Sam. 28. v. 14. וְתֹאֲרוֹ & forma ejus. Isa. 52. v. 14.

תֵּבָה f. Arca, capsa. Gen. 6. v. 15. & 18. & 19. & c. 8. v. 6. & 16. Exod. 2. v. 5. *Constr.* תֵּבַת Gen. 6. v. 14. Exod. 2. v. 3.

תֵּבֵל f. Orbis, mundus, terra habitabilis. Psal. 9. v. 9. & 19. v. 5. & 77. v. 19. & 89. v. 12. Prov. 8. v. 26. & 31. Isa. 24. v. 4. Job 18. v. 18. & c. 34. v. 13. אֶרֶץ *nomen generale est*. *Vide dictionem* אֶרֶץ.

תֶּבֶל *Vide in* בָּלַל.

תֶּבֶן m. Stramen, palea, stramentum. Gen. 24. v. 25. & 32. Exod. 5. v. 7. & 11. & 16. & 18. 1. Reg. 4. v. 28. Jud. 19. v. 19. Job 41. v. 19. Isa. 11. v. 7. Jer. 23. v. 28.

מַתְבֵּן m. Idem. Isa. 25. v. 10. *vel locus, in quo reponitur stramen*.

תהה תֹּהוּ m. Chaos, inanitas, inane, res informis; indigestio: vanitas, nihilum. Gen. 1. v. 2. Deut. 32. v. 10. Isa. 24. v. 10. & c. 59. v. 4. Job 26. v. 7. Jerem. 4. v. 23. desolatio, solitudo: vorago, abyssus: *aliis* admiratio, stupor. לַתֹּהוּ in vanum, frustra, incassum. Isa. 49. v. 4. *Item* תֹּהוּ *significat* Idola. 1. Sam. 12. v. 21.

תהם תְּהוֹם c. *sed* f. *sæpius*. Abyssus, vorago, barathrum, vortex, locus aquarum multarum, aquarum multitudo. Gen. 1. v. 2. & c. 7. v. 11. Job 28. v. 14. Amos 7. v. 4. Ezech. 31. v. 15. afflictio, miseria. Psal. 42. v. 8. res imperscrutabilis. Psal. 36. v. 7. *Plur.* תְּהוֹמוֹת abyssi. Exod. 15. v. 5. Deut. 8. v. 7. Psal. 33. v. 7. & 71. v. 20. & 106. v. 9. & 107. v. 26. Isa. 63. v. 13. Prov. 3. v. 20.

תָּוָה *Pihel* Signare, notare, scribere, describere, circumscribere, designare, definire. 1. Sam. 21. v. 13. *Hiphil* הִתְוָה idem. Ezech. 9. v. 4. exacerbare *Septuaginta*; concitare *D. Hieronymo*. Psal. 78. v. 41.

תָּו m. Signum. Ezech. 9. v. 4. & 6. תָּוִי signum meum. Job 31. v. 35.

תָּוֶךְ m. Medium: inter, intra. Gen. 15. v. 10. & 16. Num. 35. v. 5. Isa. 66. v. 17. Jud. 16. v. 20. dolus, fraus, hypocrisis. *Constr.* תּוֹךְ Gen. 37. v. 6. Exod. 14. v. 23. Num. 16. v. 33. Deut. 22. v. 2. *sic* מָוֶת mors *habet* מוֹת, & תָּוֶךְ medium *habet* תּוֹךְ. *Cum affixo* מִתּוֹכָהּ e medio illius. Ezech. 11. v. 9. מִתּוֹכְכֶם de medio vestri. 1. Sam. 7. v. 3. בְּתוֹכְהֶנָה in medio eorum. Ezech. 16. v. 53.

תִּיכוֹן m. Medius, medianus, interior. Ezech. 47. v. 16. Exod. 26. v. 28. & 36. *Fœm.* תִּיכוֹנָה 1. Reg. 6. v. 8. Ezech. 41. v. 7. & c. 42. v. 6. *Plur.* תִּיכוֹנוֹת Ezech. 41. v. 5. & c. 42. v. 6.

תּוּר Explorare, scrutari, perscrutari, indagare, investigare, inquirere, cogitare. Eccles. 1. v. 13. & c. 2. v. 3. & c. 7. v. 27. Num. 13. v. 21. & 25. & 33. & c. 14. v. 36. & 38. Deut. 1. v. 13. Ezech. 20. v. 7. *Hiphil* הֵתִיר explorari curavit, jussit. Jud. 1. v. 23.

תָּרִים m. *Plur.* Exploratores, negotiatores, mercatores, *sic dicti, quia varias terras explorant*. Num. 14. v. 6. 1. Reg. 10. v. 15. *cum prothesi* א אֲתָרִים Num. 21. v. 1.

תּוֹר m. Terminus, ordo, conditio, ratio, dispositio, exploratio, indagatio, indago. 1. Paral. 17. v. 16. tempus, series, modus. Esth. 2. v. 12. 1. Paral. 17. v. 17. turtur. Gen. 15. v. 9. Levit. 12. v. 6. Jerem. 8. v. 7. Cant. 2. v. 12. Psal. 74. v. 19. *ubi per* turturem *intelligitur* congregatio Israelitica. *Cum affixo* תּוֹרְךָ turturis tuæ, *sc.* congregationis tuæ, *quæ est veluti turtur*. *Septuaginta verterunt* confitentem tibi, *quia legerunt* תּוֹדְךָ *cum* ד. Psal. 74. v. 19. *Plur.* תּוֹרִים turtures. Levit. 1. v. 14. & c. 5. v. 7. & c. 14. v. 22. & 30. ornamenta. *Constr.* תּוֹרֵי Cant. 1. v. 11. תּוֹרִים Cant. 1. v. 10. *vocantur gemmæ, aut margaritæ conjunctæ, aut ordinatæ secundum ordinem dispositionis: quibusdam* lineamenta: *aliis* ge-

genus ornamenti : *aliis* torques , murænulæ , monilia ; *aliis figuræ depictæ instar turturis*.

תּוֹרָה f. Forma, ratio, conditio. *Constr.* תּוֹרַת 2. Sam. 7. v. 19.

יָתוּר m. Exploratio, exploratum, indagatio, investigatio, perlustratio. Job 39. v. 11.

תזז *Hiphil* הֵתַז Abscindere, exscindere, amputare, resecare. Isa. 18. v. 5. *Cum Patach loco Tzere propter pausam; cæterum* הֵתֵז.

תחר תַּחְרָא m. Lorica, thorax. Exod. 28. v. 32. & c. 39. v. 23. *ubi* sicut ora תַּחְרָא *vel* תַּחֲרָא loricæ erit illi ; *D. Hieronymus* sicut fieri solet in extremis vestium partibus.

תַּחֲרָה *vel* תַּחֲרָה *Pihel* Miscere, commiscere; certare, provocare. Jerem. 22. v. 15.

תַּחַשׁ m. Taxus, melis: taxea pellis, melina: hyacinthus, hyacinthinus, pellis hyacinthina *D. Hieronymo*. Num. 4. v. 6. & 8. & 25. Ezech. 16. v. 10. *Plur.* תְּחָשִׁים taxi: hyacinthinæ *D. Hieronymo*. Exod. 25. v. 5. & c. 26. v. 14. & c. 35. v. 23.

תַּחַת Sub, subter, subtus, infra, inferne, deorsum. Gen. 1. v. 9. Deut. 9. v. 15. Jerem. 38. v. 12. Amos 2. v. 9. Judic. 6. v. 11. pro, loco, in locum, vice. Gen. 30 v. 2. Exod. 21. v. 24. & c. 22. v. 23. Prov. 11. v. 8. Isa. 43. v. 4. Psal. 109. v. 4. secus. Ezech. 24. v. 4. propter, propterea quod, eo quod, *& sic fere sequente* אֲשֶׁר *usurpatur*. Deut. 28. v. 47. Soph. 2. v. 10. 2. Sam. 19. v. 22. Jerem. 5. v. 19. Psal. 10. v. 7. תַּחַת מָה propter quid? Jerem. 5. v. 19. מִתַּחְתָּיו de loco suo, *vel* de domo sua. Exod. 10. v. 23. clam. 2. Sam. 3. v. 12. תַּחְתֶּיךָ pro te, loco tui. Isa. 43. v. 4. תַּחְתַּנִי sub me. 2. Sam. 22. v. 37. תַּחְתָּם pro eis. Jos. 5. v. 7. תַּחְתֶּנָּה pro ea, loco ejus. Genes. 2. v. 21.

תַּחְתִּי m. Inferior. *Plur.* תַּחְתִּיִּם Gen. 6. v. 16. *Fœm.* תַּחְתִּיָּה Psal. 86. v. 13. Isa. 44. v. 23. *&* תַּחְתִּית Deut. 32. v. 22. *Plur.* תַּחְתִּיּוֹת Jos. 15. v. 19. Thren. 3. v. 19. Psal. 63. v. 10. & 139. v. 15. Ezech. 26. v. 20.

תַּחְתּוֹן m. Inferior, imus. Jos. 16. v. 3. Ezech. 40. v. 19.

תַּיִשׁ m. Hircus, aries, caper. Prov. 30. v. 31. *Plur.* תְּיָשִׁים hirci. Gen. 30. v. 35. & c. 32. v. 13. 2. Paral. 17. v. 11.

תָּכָה Conjungi, adjungi, adhærere, ambulare in medio. Deut. 33. v. 3.

תכך תֹּךְ תּוֹךְ *&* תֹּךְ m. Dolus, fraus, fallacia, deceptio, circumventio. Psal. 55. v. 12.

תְּכָכִים m. *Plur.* Calliditates, industriæ fraudulentæ, doli, fraudes. Prov. 29. v. 13. *aliis* mediatores, intermedii, internuntii.

תֻּכִּיִּים *&* תּוּכִּיִּים m. *Plur.* Pavones; psittaci: cercopitheci. 1. Reg. 10. v. 22. 2. Paral. 9. v. 21.

תכל תְּכֵלֶת f. Hyacinthus: hyacinthinum, pannus hyacinthinus, *vel* cæruleus; color cæruleus. Exod. 26. v. 30. & c. 39. v. 29. Ezech. 27. v. 7. Esth. 1. v. 6. 2. Paral. 2. v. 7.

תָּכַן Expendere, perpendere, ponderare, numerare, appendere, disponere, ordinare, dirigere, aptare, fabricare, dijudicare. Prov. 16. v. 2. & c. 21. v. 2. & c. 24. v. 12. *Niphal* נִתְכַּן numerari, ponderari, aptari, disponi, rectum, æquum, conveniens esse. 1. Sam. 2. v. 3. *Pihel* תִּכֵּן aptare, dirigere, disponere, ordinare, ponderare. Psal. 75. v. 4. Isa. 40. v. 12. Job 28. v. 25. 2. Reg. 12. v. 12. *Pahul* הַמְּתֻכָּן ponderatum, numeratum. 2. Reg. 12. v. 11. *aliis* signatum, figuratum; *aliis* demensum, appensum.

תֹּכֶן m. Summa, demensum, mensura; pondus, dispositio, ordinatio, aptatio. Exod. 5 v. 18. Ezech. 45. v. 11.

תַּבְנִית f. Summa, numerus. Ezech. 28. v. 12. similitudo, exemplar: ordinatio, dispositio, figura ædificii. Ezech. 43. v. 10.

תְּכוּנָה *Vide in* כון.

תִּיכוֹן & תִּיכוֹנָה *Vide in* תָּוֶךְ.

מַתְכֹּנֶת f. Summa, mensura, forma, dispositio, pondus. Exod. 5. v. 8. *Cum affixo* עַל־מַתְכֻּנְתּוֹ secundum dispositionem suam; *D. Hieronymus* secundum statum pristinum. 2. Paral. 24. v. 13. וּבְמַתְכֻּנְתּוֹ & secundum numerum ejus. Exod. 30. v. 32.

תָּלָה Suspendere, appendere, crucifigere, suffigere. Gen. 40. v. 22. Job 26. v. 7. Jos. 8. v. 29. & c. 10. v. 26. *Pihel* תִּלָּה idem. Ezech. 27. v. 10. & 11. *Niphal* נִתְלָה suspendi, pendere. Thren. 5.

תָּלוּי m. Suspensus, crucifixus. Deut. 21. v. 23. Cant. 4. v. 4. *Plur.* תְּלוּיִם, & תְּלָאִים, & תְּלוּאִים suspensi. Jos. 10. v. 26. Deut. 28. v. 66. Hos. 11. v. 7.

תְּלִי m. Pharetra: gladius, *qui lateri suspenditur*. *Cum affixo* תֶּלְיְךָ pharetram tuam. Genes. 27. v. 3.

תָּלַל Aggerare, aggerere, accumulare, elevare instar cumuli. Ezech. 17. v. 22. *Pahul* תָּלוּל eminens, pensilis, altus. Ezech. 17. v. 22.

תֵּל m. Tumulus, agger, cumulus, acervus. Deut. 13. v. 16. Jerem. 49. v. 2. Jos. 8. v. 28. *Cum affixo* תִּלָּם tumulum eorum. Jos. 11. v. 13. עַל־תִּלָּהּ super tumulum suum; *D. Hieronymus* in excelso suo. Jerem. 30. v. 18.

תּוֹלָלִים m. *Plur.* Contumulatores, *qui nobis probra accumulant, atque injurias*. Psal. 137. v. 3. *ubi* וְתוֹלָלֵינוּ שִׂמְחָה *Septuaginta reddunt*, & qui adduxerunt nos, hymnum; *D. Hieronymus* & qui affligebant nos læti.

תַּלְתַּלִּים m. *Plur.* Coma, capilli crispi, & penduli: flocci. Cant. 5. v. 11.

תלם תֶּלֶם m. Porca, terræ tumulus, ſulcus, aratio, lira. Job 39. v. 13. *Plur.* תְּלָמִים ſulci. *Conſtr.* תַּלְמֵי Hoſ. 10. v. 4. & c. 12. v. 11. *Cum affixo* תְּלָמֶיהָ ſulcos ejus. Job 31. v. 38. Pſal. 65. v. 11.

תלע תּוֹלָע m. Coccus, coccum, coccineum, purpura, ſericum: vermiculus. Iſa. 1. v. 18. Thren. 4. v. 5. *Plur.* תּוֹלָעִים Exod. 16. v. 20.

תּוֹלֵעָה f. Vermis. Job 26. v. 6. Iſa. 14. v. 11.

תּוֹלַעַת m. Idem: *color, qui vulgo* cremisì, *aut* ſcarlatto *dicitur*. Deut. 28. v. 39. Pſal. 22. v. 7. & 27. v. 7. Iſa. 41. v. 14. תּוֹלַעַת הַשָּׁנִי purpura dibapha. Exod. 28. v. 6. & c. 39. v. 3. Num. 4. v. 8.

מְתֻלָּעִים m. *Plur.* Coccino, purpura induti. Nah. 2. v. 3.

מְתַלְּעוֹת f. *Plur.* Dentes molares. Job 29. v. 17. Joel. 1. v. 6. *Cum affixo* מְתַלְּעֹתָיו molares dentes ejus. Prov. 30. v. 14.

תלף תַּלְפִּיּוֹת f. *Plur.* Eminentiæ: *aliis* armaria. Cant. 4. v. 4. *nomen proprium eſt Septuaginta*; propugnacula *D. Hieronymo*.

תמד תָּמִיד m. Jugis, juge, continuus, perpetuus: ſacrificium juge. 2. Par. 2. v. 4. Dan. 8. v. 11. & 12. & 13. jugiter, inceſſanter, indeſinenter, perpetim, perpetuo: ſemper, quotidie. Num. 4. v. 7. Pſal. 25. v. 15. & 105. v. 4. 2. Sam. 9. v. 7.

הַתָּמִיד m. Quotidianus, jugis. Numer. 4. v. 7. ſacrificium juge. Dan. 8. v. 11. & c. 11. v. 31.

תָּמַהּ Mirari, admirari, demirari, obſtupeſcere. Pſal. 48. v. 6. *Hithpahel Imperat.* וְהִתַּמְּהוּ תְּמָהוּ & admirabundi admirabimini, *pro* וְהִתְתַּמְּהוּ Habac. 1. v. 5.

תִּמָּהוֹן m. Stupor, ſtupiditas, admiratio. Zach. 12. v. 4. *Conſtr.* תִּמְהוֹן Deut. 28. v. 28.

תמז תַּמּוּז m. Tammuz; Adonis. Ezech. 8. v. 14. *Tammuz Idolum erat, cuius oculos plumbo replebant, quod plumbum, accenſo inferne igne, liqueſiebat, ſicque Idolum flere, & lacrymas effundere videbatur. Aliis Propheta idololatra; aliis animal a Babyloniis cultum. Eſt etiam nomen menſis, qui reſpondet noſtro* Junio.

Ceterum nonnulli ex Hebræis narrant, Prophetam quemdam Tammuz dictum a quodam Rege, quem ad colendas ſeptem ſtellas, & ſigna duodecim adhortabatur, morte affectum fuiſſe, & nocte mortis Prophetæ ex omnibus terræ partibus Babyloniam omnes imagines ad ſtatuam Solis auream conveniſſe, a qua Prophetæ mortem cum intellexiſſent, totam noctem cum ipſa flentes, & lacrymantes tranſegiſſe. Hinc vero factum, ut Ægyptii quotannis in principio menſis Junii Tammuz mortem fletu, & lacrymis proſequantur. Credat hæc Judæus apella, non ego. Itaque illi rectius ſentiunt, qui volunt, Tammuz nomine Oſiridem Ægyptiorum Regem a Typhone occiſum eſſe intelligendum, quem uxor eius amantiſſima Iſis

in

in Ægypto defleri singulis annis præceperat. Eam enim apud Ægyptios autoritatem sibi, ac marito malis artibus, ac præstigiis hæc iniquissima fœmina sibi conciliaverat, ut Dii censerentur, honoribusque divinis mense Tammuz colerentur. Porro huic Idolo cultum exhibebant quotannis mense Junio meretrices cum pueris meritoriis lineis vestibus amictæ fletibus, ac lamentis mœstissimis, cumque Osiridem ab inferis rediisse arbitrarentur, mox reviviscentem lætitia, & gaudio gestientes prosequebantur.

תָּמַךְ Sustentare, apprehendere, tenere, sustinere, fulcire. *Construitur cum Accusativo, & præpositione* ב. Exod. 17. v. 12. Psal. 41. v. 13. Amos 1. v. 5. Prov. 28. v. 17. *Niphal* נִתְמַךְ sustentari. Prov. 5. v. 22. constringi *D. Hieronymo.*

תמל תְּמוֹל Heri: ante, antea, antehac. 2. Sam. 3. v. 17. & c. 15. v. 20. Exod. 4. v. 10. Job 8. v. 9. *Conjungitur sæpe cum* שִׁלְשׁוֹם *& significat* nudius tertius. Gen. 31. v. 2. Exod. 21. v. 29. Jos. 3. v. 4. & c. 4. v. 18. Ruth 2. v. 11.

אֶתְמוֹל Idem. Isa. 30. v. 33. 2. Sam. 5. v. 2. *Et* א *cum Chirek* אִתְמוֹל 1. Sam. 10. v. 11. *cum Surek* אֶתְמוּל Mich. 2. v. 8. Isa. 30. v. 33.

תָּמַם Absolvi, compleri, consummari, perfici: integrum, immaculatum esse: confici, absumi, consumi, finiri, deficere: perdi, destrui: *interdum* absolvere, consumere. Gen. 47. v. 18. Lev. 26. v. 20. Jerem. 44. v. 26. 1. Reg. 14. v. 10. *Anomalum* תַּמְנוּ conficimur. Psal. 64. v. 7. *Cholem correpto in Sceva, & Daghes ejecto accelerandæ pronuntiationis caussa, pro* תֻּמְנוּ. *Hebræorum alii censent esse tertiam personam, pro* תָּמְמוּ *ad formam analogam, Mem in Nun commutato, præsertim cum præcedat aliud Verbum tertiæ personæ: alii, inter quos præcipuus R. Salomon, volunt* ת *esse loco* ט, *ut sit* טָמְנוּ absondunt. *Niphal Futurum irregulare* אֵיתַם integer ero, *pro* אֶתַּם Psal. 19. v. 14. *Anomalum est etiam Futurum* וַיִּתְּמוּ & absoluti sunt. Deut. 34. v. 8. *pro* וַיִּתַּמּוּ, *ubi etiam Daghes sublatum est. Hiphil* הֵתַם consumere, perficere, perfectum reddere. Ezech. 22. v. 15. & c. 24. v. 10. 2. Sam. 20. v. 18. Dan. 8. v. 23. Job 22. v. 3. *Ex Hithpahel* תָּמִים תִּתַּמָּם immaculato immaculatus eris, *vel* cum viro perfecto perfectus eris. Psal. 18. v. 26.

תָּם m. Integer, perfectus, consummatus, immaculatus, castus, simplex. Gen. 25. v. 27. Job. 1. v. 1. & c. 8. v. 20. *Fœm.* תַּמָּה immaculata. *Cum affixo* תַּמָּתִי immaculata mea. Cant. 5. v. 2. *Plur.* תַּמִּים perfecti. Exod. 26. v. 24.

תֹּם *&* תּוֹם m. Integritas, perfectio, virtus, simplicitas morum. Psal. 25. v. 21. Job 4. v. 6. integer, immaculatus, innocens. Prov. 13. v. 6. perfecte, integre, immaculate, sine macula. Prov. 2. v. 7. & c. 14. v. 9. *Cum affixo* תֻּמּוֹ perfectionis suæ. Job 21. v. 23. לְתֻמּוֹ pure; *sc. sine voluntate percutiendi.* 1. Reg. 22. v. 34. בְּתֻמִּי in perfectione mea.

Psal. 26. v. 11. *Fœm.* תֻּמָּה perfectio. *Constr.* תֻּמַּת Prov. 11. v. 3. תֻּמָּתִי perfectionem meam. Job 27. v. 5. בְּתֻמָּתֶךָ perfectionem tuam. Job 2. v. 9.

תָּמִים m. Perfectus, simplex, intemeratus, incorruptus, intactus, integer, immaculatus, illibatus, inviolatus: perfectio, integritas. Gen. 6. v. 9. perfecte, simpliciter, integre, immaculate: לֹא תָמִים imperfectus: בְּתָמִים candide, integre, sincere, immaculate, pure. Psal. 84. v. 12. *Plur.* תְּמִימִים immaculati. Levit. 9. v. 2. *Constr.* תְּמִימֵי Psal. 119. v. 1. *Fœm.* תְּמִימָה integra. Levit. 3. v. 9. Psal. 19. v. 8. *Plur.* תְּמִימֹות integræ, perfectæ. Levit. 23. v. 15.

תֻּמִּים m. *Plur.* Tummim: perfectiones. Exod. 28. v. 30. *Cum affixo* תֻּמֶּיךָ וְאוּרֶיךָ perfectiones tuæ, & doctrinæ tuæ. Deut. 33. v. 8. *Quid fuerint Urim, & Tummim, incertum est apud autores. Hoc tamen certo constat, solum Pontificem Maximum interrogasse, & consuluisse Deum per Urim, & Tummim non de re qualibet, sed de rebus magni momenti, & præcipue ad Judaicam rempublicam spectantibus. Si scire cupis varias de Urim, & Tummim autorum sententias, lege, si placet, Quæstionem 17 ex nostris Quæstionibus editis typis Seminarii Patavini anno 1725.*

מְתֹם m. Perfectio, integritas, *non morum, sed quantitatis:* hominis figura, genus humanum. Isa. 1. v. 6. Jud. 20. v. 48. Psal. 36. v. 44. *aliis* sanitas.

תָּמָר m. Palma, *arbor*. Cant. 7. v. 8. & 9. Joel. 1. v. 12. Psal. 92. v. 13. *Plur.* תְּמָרִים palmæ. Exod. 15. v. 27. Levit. 23. v. 40. Num 33. v. 9. Neh. 8. v. 16.

תֹּמֶר m. Idem. Jud. 4. v. 5. Jer. 10. v. 5.

תִּמֹּרָה f. Idem. Ezech. 41. v. 18. & 19. *Plur.* תִּמֹּרֹת palmæ. 1. Reg. 6. v. 29. & c. 7. v. 36. *& terminatione masculina* תִּמֹּרִים palmæ. Ezech. 41. v. 18. 2. Par. 3. v. 5. וְתִמֹּרו *pro* וְתִמֹּרָיו & palmæ ejus. Ezech. 40. v. 22.

תִּימָרוֹת f. *Plur.* Elationes, columnæ. *Constr.* תִּמְרוֹת Joel. 2. v. 30. Cant. 3. v. 6. *in quibus locis metaphorice exponitur* columnæ fumi sursum ascendentes instar palmæ.

תַּמְרוּרִים m. *Plur.* Obelisci, pyramides. Jerem. 31. v. 21.

תָּנָה Donare, donis, *aut* mercede conducere; fœdus inire. Hos. 8. v. 10. *Pihel* תִּנָּה fœdus inire, confabulari, alloqui, narrare, loqui, docere, inculcare, prædicare: *aliis* flere, plangere, lamentari. Judic. 5. v. 11. & c. 11. v. 39. *Hiphil* הִתְנָה fœdus inire, facere. Hos. 8. v. 9.

אֶתְנָה f. Donum; *proprie* merces meretricia. Hos. 2. v. 12.

אֶתְנַן m. Idem. Ezech. 16. v. 31. & 34. *Constr.* אֶתְנַן Mich. 1. v. 7. *Cum affixo* אֶתְנַנָּהּ merces ejus. Isa. 23. v. 17. & 18. *Plur. cum affixo* אֶתְנַנֶּיהָ mercedes ejus. Mich. 1 v. 7.

תנך תְּנוּךְ m. Cartilago, tenerum, imum, extremum auris, fibra auris, auricula. Exod. 29. v. 20. Levit. 8. v. 23. & 24. & c. 14. v. 14.

תנן תַּנִּין m. Balæna, draco *tam marinus, quam terrestris*, cetus, serpens, crocodilus: piscis magnus; thynnus. *Interdum in fine habet mem*. Exod. 7. v. 10. & 14. Job. 7. v. 12. & c. 30. v. 29. Ezech. 29. v. 3. Jerem. 51. v. 34. *Plur.* תַּנִּינִים balænæ, dracones, serpentes, ceti. Gen. 1. v. 21. Deut. 32. v. 33. Psal. 148. v. 7. *Hinc contractum* תַּנִּים Jerem. 9. v. 11. *& in nun* תַּנִּין Thren. 4. v. 3. *pro* תַּנִּינִים, *ubi quibusdam* lamiæ, *sicuti D. Hieronymo*. *Plur. fœm.* תַּנּוֹת serpentes, dracones: *aliis* fabulæ; narrationes *a* תָּנָה; *aliis* desolationes. Malach. 1. v. 3.

תנר תַּנּוּר m. Clibanus, furnus, fornax. Gen. 15. v. 17. Levit. 2. v. 4. & c. 15. v. 35. & c. 26. v. 26. Isa. 31. v. 9. Psal. 21. v. 10. *Plur.* תַּנּוּרִים furni. Neh. 12. v. 38. *Cum affixo* וּבְתַנּוּרֶיךָ & in furnis tuis. Exod. 8. v. 3.

תָּעַב Abominari, aspernari, aversari, abhorrere, dedignari, detestari. *In Conjugatione Kal hoc Verbum est inusitatum*. *Niphal* נִתְעַב abominabile effici, esse, *vel* videri 1. Paral. 21. v. 6. *Part.* נִתְעָב abominabilis. Job 15. v. 16. Isa. 14. v. 19. *Pihel* תִּעֵב abominari, abominandum, detestabilem reddere, fastidire, aversari, respuere. Deut. 7. v. 26. & c. 23. v. 7. Mich. 3. v. 9. Job 9. v. 31. Isa. 49. v. 7. *Hiphil* הִתְעִיב idem. Psal. 14. v. 1. & 53. v. 2. 1. Reg. 21. v. 26.

תּוֹעֵבָה f. Abominatio, aversio, detestatio. Gen. 43. v. 32. Deut. 14. v. 3. Isa. 41. v. 24. *Constr.* תּוֹעֲבַת Gen. 46. v. 34. Prov. 16. v. 5. *Plur.* תּוֹעֵבוֹת abominationes. Levit. 18. v. 26. Deut. 18. v. 9. Ezech. 8. v. 6. *Constr.* תּוֹעֲבוֹת 2. Reg. 16. v. 3. *Cum affixo* כְּתוֹעֲבֹתֵיהֶם juxta abominationes eorum. Esdr. 9. v. 1. וְתוֹעֲבוֹתָיו & abominationes ejus. 2. Paral. 36. v. 8. תּוֹעֲבֹתָם abominationes eorum. Deuter. 20. v. 18. Ezech. 43. v. 8. & c. 44. v. 13. תּוֹעֲבוֹתֵיכֶם abominationes vestras. Ezech. 36. v. 31.

תָּעָה Errare, oberrare, aberrare, vagari, evagari, delirare. Isa. 21. v. 4. Psal. 119. v. 110. *Part.* תֹּעֶה devius. Gen. 37. v. 15. *Niphal* נִתְעָה errare factus, seductus, deceptus est. Job 15. v. 31. Isa. 19. v. 9. *Hiphil* הִתְעָה errare facere, in errorem inducere, seducere. Hos. 4. v. 12. Gen. 20. v. 13. Prov. 12. v. 26. Jerem. 50. v. 6. Isa. 30. v. 28.

תּוֹעָה f. Error: menda, mendum: damnum, jactura, fraus, fraudulentia. Isa. 32. v. 6. Nehem. 4. v. 8.

תִּעְתַּע *Est Verbum geminatum a* תָּעָה. *Et ex Pihel* כִּמְתַעְתֵּעַ tanquam errare faciens, tanquam seductor, deceptor, impostor. Gen. 27. v. 12. *Et in Hithpahel* וּמִתַּעְתְּעִים & errabant, *vel* subsannabant, illudebant. 2. Paral. 36. v. 16.

תַּעְתֻּעִים m. *Plur.* Errores, seductiones, subsannationes; res dignæ risu. Jerem. 10. v. 15. & c. 51. v. 18.

תַּעַר m. Novacula, scalpellum, scalprum, culter: vagina. Num. 6. v. 5. & c. 7. v. 7. Isa. 7. v. 20. Ezech. 5. v. 1. *Cum affixo* מִתַּעְרָהּ de vagina sua. 1. Sam. 17. v. 51. Ezech. 21. v. 3. תַּעְרֵךְ vaginam tuam. Jerem. 47. v. 6. בְּתַעְרָהּ in vagina sua. 2. Sam. 20. v. 8.

תפח תַּפּוּחַ m. Malus *arbor*; malum *fructus*, pomum. Joel. 1. v. 12. Cant. 2. v. 3. & c. 8. v. 5. *Plur.* תַּפּוּחִים mala. Cant. 7. v. 8. *Constr.* תַּפּוּחֵי Prov. 25. v. 11.

תָּפֵל m. Insulsum, insipidum, inconditum: stultum. Job 6. v. 6. Thren. 2. v. 14. cæmentum inconditum. Ezech. 13. v. 10. & 14.

תִּפְלָה f. Insulsitas, fatuitas. Job 1. v. 22. Jer. 23. v. 13. prohibitio, res irrationalis. Job 24. v. 12.

תָּפַף Pulsare, tympanizare. *Hinc* תֹּף m. Tympanum. Exod. 15. v. 20. Job 21. v. 12. Psal. 81. v. 3. & 149. v. 3. Isa. 5. v. 12. *Plur.* תֻּפִּים tympana. Jud. 11. v. 34. Isa. 24. v. 8. *Cum affixo* תֻּפֶּיךָ tympana tua. Ezech. 28. v. 13. תֻּפַּיִךְ tympana tua. Jerem. 31. v. 4.

תֹּפֶת f. Tympanizatio. Job 17. v. 6. *Est & nomen proprium loci.* 2. Reg. 23. v. 10. *Vide infra.*

תּוֹפְפוֹת f. *Plur.* Tympanistriæ. Psal. 68. v. 26.

מְתוֹפְפוֹת f. *Plur.* Idem. Nahum 2. v. 7.

תָּפַר Suere, assuere, consuere, concinnare. Job 16. v. 15. *Part.* תֹּפֵר sartor, sutor. *Pihel* תִּפֵּר idem. Ezech. 13. v. 18.

תָּפַשׂ Prehendere, apprehendere, comprehendere, tenere, capere, occupare, tractare; tegere, cooperire, adoperire, operire. Gen. 4. v. 21. Isa. 3. v. 6. 2. Reg. 14. v. 7. Jos. 8. v. 23. perjurare. Prov. 30. v. 9. *Niphal* נִתְפַּשׂ capi, prehendi. Num. 5. v. 13. Psal. 10. v. 2. Jerem. 50. v. 46. Ezech. 19. v. 4. *Pihel* תִּפֵּשׂ capere, apprehendere, contrectare. Prov. 30. v. 28.

תפת תֹּפֶת m. Topheth. *Erat locus excelsus ædificatus, in quo Sacrificuli idololatræ immolabant pueros Idolo Molocho, traducendo eos per ignem, sive comburendo eos ea ratione, quam habes in dictione* מֹלֶךְ *pag. 255. Parentes autem illos offerendo arbitrabantur, se Deo rem gratissimam facturos, reputantes id, quod Deus præceperat Abrahamo*: tolle filium tuum unigenitum, quem diligis, Isaac, atque offeres eum in holocaustum. Gen. 22. v. 2. *Hinc orta religio, & immanibus exemplis comprobata.* Jerem. 7. v. 31. 2. Paral. 28. v. 3. *contra id, quod apertissimis verbis Deus prohibuerat* Levit.

18.

18. v. 21. *Topheth autem hic locus ita dictus est a* תֹּף tympano, *quia Sacrificuli, ne puerorum lamenta, & ejulatus, dum cremabantur, a parentibus audirentur, tympana pulsabant. Locum istum pius Rex Josias tantum scelus abominatus contaminavit projiciendo illuc cadavera, fimum, stercora, & omnes res immundas, ne amplius horrendæ isti Idololatriæ consecratus esset, magnoque igne accenso, omnia cadavera, ossa, & reliquas sordes combussit.* 2. Reg. 23. v. 10.

תָּקַן Ordinari, dirigi, aptari, corrigi, emendari. Eccles. 1. v. 15. *Pihel* תִּקֵּן ordinare, dirigere, aptare, componere, reformare, apte disponere, rectum facere, corrigere; compilare. Eccles. 7. v. 15. & c. 12. v. 9.

תָּקַע Figere, defigere, infigere, imprimere. Gen. 31. v. 25. Jerem. 6. v. 3. Jud. 4. v. 10. Isa. 22. v. 25. *cum nomine buccinæ* clangere, buccinare. Num. 10. v. 10. Jos. 6. v. 2. Ezech. 33. v. 6. *Part.* תֹּקֵעַ buccinator: *cum nomine manus* plaudere, complodere. Nah. 3. v. 19. Psal. 47. v. 2. Prov. 17. v. 18. fidejubere manum tangendo, stipulari. Prov. 6. v. 1. *Niphal* נִתְקַע infigi; clangi. Amos 3. v. 6. Isa. 27. v. 13. fidejubere. Job 17. v. 3.

תֵּקַע m. Clangor: *aliis* infixio, impressio. Psal. 150. v. 3.

תָּקוֹעַ m. Buccina, tuba, lituus, classicum. Ezech. 7. v. 14.

תְּקוֹעַ *Nomen proprium urbis.* Jerem. 6. v. 1. *Inde* תְּקוֹעִי Techoæus. 2. Sam. 23. v. 16. *Fœm.* תְּקוֹעִית 2. Sam. 14. v. 4.

תָּקַף Prævalere, fortem, validum, valentem, robustum esse. Eccles. 4. v. 12. & c. 6. v. 10. Job 14. v. 20. & c. 15. v. 24.

תַּקִּיף m. Fortis, robustus, potens, valens. Eccles. 6. v. 10.

תֹּקֶף m. Robur, vis, fortitudo. Esth. 9. v. 29. Dan. 11. v. 17. *Cum affixo* תָּקְפּוֹ fortitudinis ejus. Esth. 10. v. 2.

תרז תִּרְזָה f. *Arboris non frugiferæ nomen Hebræis: aliis* cupressus; *aliis* fagus; *aliis* pinus; *aliis* ilex, *sicuti D. Hieronymo.* Isa. 44. v. 14.

תֹּרֶן m. Malus, *arbor navis*; antenna. Ezech. 27. v. 5. Isa. 30. v. 17. *Cum affixo* תָּרְנָם malo suo, antenna sua. Isa. 33. v. 23.

תרף תְּרָפִים m. *Plur.* Idola, imagines, lares, penates. Gen. 31. v. 19. Hos. 3. v. 4. Jud. 18. v. 4. & 20. cultus Idolorum. 1. Sam. 15. v. 23. *Ut plurimum tamen hoc nomen significat simulacra, quæ responsum dabant interrogantibus, & in domibus habebantur ut lares, & penates.* Zach. 10. v. 2. Ezech. 21. v. 21. *Aliis sunt instrumenta ærea ad cognoscendas horas: aliis imagines, quas faciebant astrologi, quæ loquebantur: aliis hominum imagines ad suscipiendam virtutem superiorum. Quod si cupias scire, quid nomine Teraphim apud Hebræos communiter intelligatur, ex Targum Hierosolymitano colligitur,*

Te-

Teraphim fuisse confecta ex capite filii primogeniti mactati, sale, & oleo conditi, ejus ori laminam auream Dæmonis nomine inscriptam fuisse insitam, lampades coram eo fuisse accensas, & consulentibus per Dæmonem datum responsum. Huiusmodi Teraphim volunt, Labani a filia Rachele surrepta fuisse; ne divinare posset, quo fugisset cum viro suo Jacob. Sed cum hæc omnia fabulam redoleant, & ex Hebraicarum traditionum colluvie videantur hausta, satius est cum Hottingero dicere, Teraphim fuisse statuas hominis imaginem referentes ad certum stellarum, seu astrorum influxum compositas.

תַּרְשִׁישׁ m. Beryllus; thalassius, *sive* marinus: *lapis pretiosus, cujus color declinat ad colorem hyacinthi.* Exod. 28. v. 20. *aliis* chrysolithus; *aliis* carbunculus; *aliis* mare, portus, littus, Oceanus. Psal. 48. v. 8. *Est & urbis maritimæ nomen, & gentis; quibusdam* Carthago, & Carthaginenses; *aliis* Tharsis, *sicuti D. Hieronymo.* Jon. 1. v. 3. 2. Paral. 9. v. 21. Ezech. 27. v. 12.

תֵּשַׁע & תְּשַׁע f. Novem: nonus. Gen. 5. v. 5. & 8. Deut. 3. v. 11. Jos. 15. v. 44. *Masc.* תִּשְׁעָה novem. Levit. 23. v. 32. Num. 1. v. 23. 2. Reg. 25. v. 3. 1. Paral. 24. v. 16. *Constr.* תְּשַׁעַת Num. 34. v. 13. Jos. 13. v. 7. *Plur. generis communis* תִּשְׁעִים nonaginta. Gen. 5. v. 9. & 17. Esdr. 2. v. 16. Ezech. 41. v. 12. 1. Paral. 9. v. 6.

תְּשִׁיעִי m. Nonus. Num. 7. v. 60. Jerem. 36. v. 9. *Fœm.* תְּשִׁיעִית & תְּשִׁעִית nona. Lev. 25. v. 22. Jerem. 39. v. 1. 2. Reg. 17. v. 6.

תּוֹתָח m. Balista: missile, jaculum: lapides balistæ, arma bellica. Job 41. v. 20. malleus *D. Hieronymo*; *aliis* catapulta, aries.

INDEX RERUM.

A

B

Beel-

E

F

G

H

M

N

O

P

Se-

INDEX VOCUM.

A

An

C

Coa-

Con-

Con-

D

De-

F

G

H

I

Infer-

K

L

M

Mons

O

P

Patris

Q

R

T

Tur-

V

Viles-

FINIS.

78 38 a—

1100 md

A2 ess/bn